








COLLECTION

DES

DÉCRETS AUTHENTIQUES

DES

SACRÉES CONGRÉGATIONS ROMAINES

S. CONGRÉGATION DES INDULGENCES



COLLECTION

DES

DÉCRETS AUTHENTIQUES

DES

SACRÉES CONGRÉGATIONS ROMAINES

SACRÉE CONGRÉGATION

DES

INDULGENCES




PARIS

ÉTIENNE REPOS, LIBRAIRE-ÉDITEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE DE SAINT-SILVESTRE

RUE BONAPARTE, 70



INTRODUCTION

La Congrégation des Indulgences doit son établissement au bref *In ipsis pontificatus* de Clément IX. Daté du 6 juillet 1669, ce bref énonce clairement la cause qui détermina les Souverains Pontifes à ériger les diverses congrégations de cardinaux : « In ipsis Pontificatus nostri primordiis, cum multas venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium congregationes ad certarum rerum et negotiorum in amplissimum Romanæ curiæ alveum ex omnibus mundi partibus assidue confluentium tractationem, atque determinationem, a fel. record. Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris, ad Ecclesiæ catholicæ, ac ditionis temporalis ejusdem S. R. E. utilitatem, prudenti salubrique consilio institutas reperissemus, quæ incumbentem Nobis ingentem curarum molem pro sua quæque parte sublevaret ; nullam tamen adhuc erectam videremus, quæ sacri indulgentiarum thesauri curæ et dispensationi, et rectæ dispositioni peculiariter incumberet etc. »

Clément IX forma une commission spéciale de cardinaux et de prélats, et fit usage de ses conseils pour les choses concernant les indulgences et les reliques. Les travaux auxquels se livra cette commission dans des déli-

bérations communes, ayant pleinement répondu à l'attente du Pontife, il l'institua comme une congrégation stable et permanente, et lui donna le pouvoir ordinaire de résoudre toute difficulté et doute qui s'élèverait relativement aux reliques des saints et aux indulgences, de corriger les abus, de prohiber la publication des indulgences fausses et apocryphes, de reconnaître les reliques nouvellement découvertes, et de veiller à ce que, dans la concession des indulgences et la distribution des reliques, tout se passe pieusement et saintement.

Le bref contient les termes les plus expressifs pour indiquer la juridiction permanente et ordinaire de la nouvelle congrégation, dans la limite de ses attributions spéciales: « Congregationem ejusdem S. R. E. cardinalium, ac prælatorum, et aliorum virorum prædictorum a nobis, ut præfertur, electorum et deputatorum, ac in futurum tam a nobis, quam a successoribus nostris Romanis Pontificibus eligendorum et deputandorum, cum facultate omnem difficultatem ac dubietatem in santorum reliquiis aut indulgentiis emergentem, expediendi etc., tenore præsentium perpetuo erigimus et instituimus. » Clément IX se réserva toutefois la solution des doutes dogmatiques; il voulut que la congrégation consultât le Souverain Pontife, dans les doutes plus graves et plus difficiles. Il lui prescrivit de procéder à la correction des abus *judicii forma plane postposita,* avec un pouvoir qui est l'autorité même du Pape: « Falsas, apocryphas, indiscretasque indulgentias etc., nostra seu illius auctoritate rejiciendi. » Exercice ordinaire de l'autorité apostolique, procédure sommaire, c'est le fond et la constitution commune des congrégations.

Pie IX a apporté quelques modifications aux attribu-

tions actuelles de la Congrégation des Indulgences, qui s'occupe, non plus seulement de résoudre les doutes et les difficultés, de promulguer des décrets et de donner des déclarations, mais aussi de condamner les indulgences apocryphes, de réviser les catalogues et sommaires d'indulgences, ainsi que de souscrire, sous peine de nullité, les concessions générales faites par voie de bulles, de brefs et de rescrits.

Les décrets authentiques de la Congrégation ont été publiés, en 1862, par Mgr. Prinzivalli, substitut de la congrégation, en un gros volume in-8. C'est cette édition unique, publiée à Rome, mais disposée autrement pour suivre l'ordre chronologique, que nous reproduisons textuellement. Nous nous contentons d'ajouter les décrets postérieurs jusqu'à la présente année, qui nous ont été communiqués par Mgr. Prinzivalli lui-même et par son successeur le chanoine Cossa. Les prières indulgenciées ont été recueillies dans l'ouvrage italien intitulé : *Raccolta* et qu'a approuvé la sacrée congrégation. Nous ajouterons, en forme d'appendice, une série de bulles et brefs des Souverains Pontifes, que nous empruntons au bullaire romain ; documents d'un haut intérêt qui sont tous relatifs à des concessions particulières d'indulgences et qui complètent notre travail.

Enfin, pour faciliter les recherches, déjà abrégées par les sommaires français, nous terminerons par une double table alphabétique ; l'une contenant les matières traitées et l'autre les noms de lieu inscrits en tête des décrets.

Je n'ai plus qu'un mot à dire sur l'organisation de la congrégation qui se compose : d'un cardinal-*préfet*, de plusieurs *cardinaux* nommés par le Pape ; d'un *secrétaire* qui appartent à la prélature ; d'un *substitut* ; d'un

assesseur et enfin d'un certain nombre de *consulteurs*, choisis dans la prélature et les ordres religieux, parmi lesquels sont toujours de droit Mgr. le Sacriste du Pape, évèque de Porphyre, Mgr. le secrétaire de la Congrégation des Rites, Mgr. le promoteur de la Foi et Mgr. le Préfet des cérémonies apostoliques.

Les bureaux de la Congrégation des Indulgences sont situés au palais de la chancellerie.

X. Barbier de Montault,
Chanoine de la Basilique d'Anagni.

Rome, le 25 avril 1868.

RESOLUTIONES

SEU

DECRETA AUTHENTICA

SACRÆ CONGREGATIONIS

INDULGENTIARUM

---

1. — Indulgence plénière en forme de Jubilé.

La Sacrée Congrégation des Indulgences déclare que les confesseurs de l'église paroissiale de Sainte-Marie de Castello de Castro-Villari n'ont pas la faculté d'absoudre des cas et censures réservés à l'évêque ou au Souverain Pontife, en vertu du prétendu bref d'Indulgence plénière en forme de Jubilé accordé par Pie IV, d'heureuse mémoire, à la susdite église. Elle défend à tous les confesseurs de cette église ou de toute autre, même des réguliers, tant présents que futurs, d'user de cette faculté, sous peine de suspense *a divinis* à encourir *ipso facto*, avec réserve au Souverain Pontife *pro tempore* et d'autres châtiments au gré de Sa Sainteté. Elle ordonne en outre que la copie de ce décret soit toujours affichée dans la sacristie de ladite église paroissiale sous de graves peines, même corporelles et arbitraires, et que M[gr] l'évêque de Cassano ou son vicaire *pro tempore* veille à l'obéissance de ce décret.

Rome, le 10 avril 1668. *L. Card. Omodei.*
M.-A. Ricci, Secrét.

2. — Indulgences refusées pour les Bienheureux.

In Congregatione Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum habita die 19 junii 1668 Rector Collegii PP. Societatis Jesu Civitatis Januensis petebat Indulgentiam Plenariam pro visitantibus Altare Beati Aloysii Gonzagæ; sed responderunt Patres, Beatis id numquam indulgere Apostolicam Sedem, adeoque preces rejecerunt.

A. Card. Homodeus.
Michael Angelus Riccius Secr.

3. — Indulgence plénière en forme de Jubilé.

La Sacrée Congrégation des Indulgences déclare que les confrères de Saint-Léonard de Viterbe n'ont pas la faculté, en vertu d'un prétendu bref d'Indulgence plénière en forme de Jubilé accordé par Pie IV, d'heureuse mémoire, de se choisir un confesseur qui les absolve des péchés et des cas réservés à l'ordinaire et au Saint-Siége, malgré les décrets de Clément VIII, de sainte mémoire, et d'autres Souverains Pontifes. Elle défend à tous les confesseurs, même réguliers, tant présents que futurs, sous peine de suspense *a divinis* à encourir *ipso facto*, avec réserve au Souverain Pontife *pro tempore* et d'autres châtiments au gré de Sa Sainteté, d'oser absoudre qui que ce soit desdits cas et péchés réservés en vertu du susdit prétendu privilége. Elle défend encore aux Confrères et autres pénitents de se prévaloir à l'avenir de la susdite faculté de se choisir un confesseur, et ordonne, sous des peines graves et arbitraires, même corporelles, qu'ils tiennent toujours affichée dans leur oratoire la copie de ce décret.

Rome, le 3 juillet 1668. *L. Card. Omodei.*
M.-A. Ricci, Secrét.

4. — Indulgences apocryphes.

Sacra Congregatio falsas, apocryphas et indiscretas Indulgentias nimis crevisse animadvertens, permixtasque veris ita circumferri, ut piorum hominum et judicium fallant et spem frustrentur consequendæ Indulgentiæ, ac Remissionis peccatorum suorum, quo Indulgentiarum dignitati provideat animarumque profectui plures earum singulari diligentia collectas hoc decreto complexa est, quas evulgat simul et damnat

Tales in primis sunt illæ concessæ, ut asserunt, à Joanne II et Sixto IV charitatis Jesu Christi Domini Nostri *Præcor te piissime Domine*, etc.; ab Eugenio III revelationi S. Bernardo factæ de plaga in humero Jesu Christi; ab Innocentio III Confraternitati et Ordini Redemptionis; a Bonifacio IX Cappellam S. Nicolai de Tolentino in ejus die festo visitantibus; a Joanne XXII osculantibus mensuram plantæ pedis Bmæ Virginis; a Leone X gestantibus funiculum S. Francisci, impressæ primum Romæ, et deinde Mediolani anno 1663; et Salutationem Angelicam ad pulsum horologii recitantibus, et Imagini Conceptionis Immaculatæ Mariæ Virginis in Circulo depictæ, cujus pedibus Luna subjecta est, à Pio IV Principi Senarum, à Clemente VIII Ecclesiæ S. Mariæ, ut vocant,

Montis Serrati et Avenione impressæ; aliæque pro animabus Christifidelium defunctorum, impressæ Matriti 20 junii 1606; a Paulo V Coronis, Rosariis, Imaginibus et Numismatibus, quæ *Medallias* appellant, ab eo benedictis, Federico Card. Borromæo supplicante, anno 1611, dum Ecclesia Romæ in honorem S. Caroli edificaretur, et ab eodem Paulo et Gregorio XV dicentibus *Sia lodato il SSmo Sagramento, Laus SSmo Sacramento;* ab Urbano VIII in honorem ejusdem Sacramenti, precibus Cardinalis Magalotti, et Sacerdotibus dicentibus post Missam: *Ave Filia Dei Patris, Ave Mater Dei Filii*, etc.; et aliæ demum a nonnullis Romanis Pontificibus, ut asserunt, concessæ, coronis Mysteriorum Passionis D. N. Jesu Christi, prece Magni Ducis Etruriæ. Talis Indulgentia Sodalitatis ejusdem S. Nicolai, qua repetita quinquies oratione Dominica et salutatione Angelica, quolibet die unam liberari Animam a Purgatorii pœnis affirmant Tales aliæ Societatis S. Bernardi Romæ ad Columnam Trajani, et altaris Rosarii in Ecclesia S. Antonii di Ruigo et Indulgentiæ octoginta millium annorum veteri de Tabula exscriptæ, quam in Basilica Lateranensi asservari dicunt, concessæ recitantibus piam illam orationem *Deus qui pro redemptione mundi*, etc., tum quæ Papiæ impressæ fuerunt anno 1670 sub hoc titulo: *Sommario delle Indulgenze concesse dalla Santita di N. Signore Papa Leone X all' Immagine della Concezione della gloriosa Vergine Maria.*

Ejus generis sunt, et illæ concessæ, ut aiunt, gestantibus funiculum S. Francisci de Paula, vel celebrantibus Missas S. Augustini, aliasve quinque in honorem quinque festivitatum B. V. vel officium recitantibus S. Franciscæ Romanæ, aut Antiphonam *O Passio magna*, etc., in memoriam Passionis Jesu, aut Rosarium S. Annæ (quod Sacrorum Rituum Congregatio minime probat), aut orationem, quæ impressa cum Imagine S. Annæ circumferri solet, *Ave gratia plena*, etc., quæ oratio permittitur; aut orationem *Deus, qui nobis in Sancta Syndone* (excipitur Indulgentia 100 dierum precibus Ducissæ Sabaudiæ cunctis in illius dictionem degentibus concessa a felic. rec, Clemente X ad annos 25); vel Crucibus Caravaccensibus. vel Coronæ, sive stellario Conceptionis Immaculatæ B. V. ex duodecim precariis globulis conflato vel granis; Crucibus et Coronis Aloysiæ ab Ascensione Hispanæ Monialis Ord. S. Claræ; vel aliæ innixæ ut ajunt revelationi cœlitus factæ Sanctis Brigittæ, Mectildi et Elisabeth, aut B. Joannis de Cruce, et cncessæ granis, quæ tetigerint aliquod ex tribus granis extantibus, ut aiunt, penes Summum Pontificem, Regem Hispaniarum et Ministrum Generalem Fra-

trum Minorum Observantiæ, vel Mensuræ altitudinis Jesu Christi, vel Imagini, aut Mensuræ vulneris Lateri Ejus inflicti.

Indulgentiæ vero Stationum Urbis, quæ a Romanis Pontificibus, singulari quodam beneficio communicantur interdum Locis, ordinibus et personis, si tam ample accipiuntur, ut præter Stationes in Missali Romano descriptas alias comprehendant. Sac. Congregatio interpretationem hujusmodi falsam et temerariam esse declarat, ut eorum quoque sententiam qui concessam indulgentiam plenariam in certos dies visitantibus Ecclesiam, aliudve opus agentibus, toties quoties percipiendam putant, horum unumquemque sæpius eadem die vel hora posse lucrari.

Summaria denique Indulgentiarum pro Confraternitatibus SSmæ Trinitatis et Redemptionis Captivorum, Nominis Dei, Rosarii B. V., B. Mariæ de Monte Carmelo, B. Mariæ de Mercede et Redemptionis captivorum, et Cincturæ S. Augustini et S. Monicæ, nisi ab eadem Congregatione recognita non permittuntur. Datum Romæ 18 septembris 1668.

5. — Communication des Indulgences.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, cujus præcipua cura est, ut sublatis ambiguitatibus, fallaciis, et ea quæ multitudo parere solet confusione, unusquisque Fidelium certis minimeque dubiis Indulgentiis perfruatur; inhærendo Apostolicis Constitutionibus, nimirum fel. rec. Clementis VIII cujus initium: *Quæcumque*, etc., et Pauli V quæ incipit: *Quæ salubriter,* etc., declarat, nulli Ordini, Congregationi, Societati, etiam Jesu, Capitulo, Archiconfraternitati, Confraternitati, vel Cœtui cuicumque, neque eorum Superioribus, Officialibus, seu Ministris, aliisque personis quibuscumque, etiam specifica et individua mentione et expressione dignis, licuisse, nec in posterum quandocumque liciturum, ullas Indulgentias aliis communicare, nisi eas, quæ a memorato Paulo vel ejus successoribus Romanis Pontificibus præscriptæ et concessæ, seu antea concessæ, specialiter postea renovatæ, sive in specie confirmatæ fuerunt, etiamsi facultas illas communicandi eis a S. Sede Apostolica cum quibusvis clausulis et decretis ante emanatam Pauli præfatam Constitutionem concessa fuisset. Communicationes autem Indulgentiarum eo, quem diximus modo jam hactenus facta, tum quæ deinceps, quandocumque fient, nullas, nulliusque roboris et momenti esse et fore; easdem communicationes nullas pariter, minimeque ratas et validas futuras, nisi servata forma supradictæ Constitutionis Cle-

mentis VIII, cum specifica et individua expressione Indulgentiarum, quæ communicantur (idest ut singulæ nominentur et exprimantur) factæ fuerint.

Declarat insuper, Regulares quoscumque cujusvis Ordinis, Congregationis, Societatis etiam Jesu, ac Instituti, etiam specifica et individua mentione digni et dignæ, non potuisse, nec posse Confraternitatibus, Sodalitatibus, aliisque similibus Congregationibus quibusvis, tam hactenus erectis et institutis, quam in posterum quandocumque erigendis et instituendis, sive quorumcumque privilegiorum vigore aggregationis et aggregandis, ullo modo communicare Indulgentias ipsis Regularibus concessas; sed tantum illas, quas ut hujusmodi Confraternitatibus, Sodalitatibus, seu aliis similibus Congregationibus communicent, facultas eis specifice et nominatim per Sedem Apostolicam concessa fuerit. Die 16 martii 1671.

Et die 19 ejusdem mensis, facta relatione ad SSmum D. N., Sanctitas Sua sententiam Sac. Congregationis approbavit, et ita servari mandavit.

F. M. Card. Brancatius Præf.
Michael Angelus Ricci Secret.

6. — Exposition du S. Sacrement en forme de quarante heures.

Cum in Sacra Congregatione Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum propositum fuerit, expositionem Sanctissimi Sacramenti sine publica et gravi causa factam improbari, tum in Actis Ecclesiæ Mediolanensis sub S. Carolo Borromæo, tum a Sac. Congregatione Regularium negotiis et Episcoporum Consultationibus præposita, minusque probandum videri Sanctissimam Eucharistiam passim exponi sine consueta quadraginta horarum oratione, diu noctuque numquam intermissa, quemadmodum a Pio IV, Clemente VIII et Paulo V institutum atque probatum fuerat; eadem Sac. Congregatio Indulgentiarum censuit, nemini post hac concedendam esse Indulgentiam, qui expositionem Sanctissimi non celebraverit cum eo, qui dictus est, modo, nimirum cum oratione quadraginta Horarum numquam intermissa.

Dat. die 13 septembris 1672.

7. — Impression des livres d'indulgences.

Inter Reverendissimum Episcopum et Inquisitorem Cremonæ contentio de imprimendis Indulgentiis est orta, cum ille dicat quidquid Indulgentiarum est ad Episcopale Forum pertinere, cujus rei arbitrium et judicium integrum Episcopo

relinquit Sac. Inquisitionis Edictum : hic vero affirmet, id sibi tribui decima Regula indicis librorum prohibitorum, ut nullus liber, nullave scriptura sine ipsius permissu imprimi possit. Quæstione ad Sac. Congregationum delata et diligenter examinata, eadem Sac. Congregatio censuit adhibita distinctione dirimendam esse : Indulgentiæ, quas subditis suis Episcopus concedit et imprimendas curat, tum litteræ Pastorales, quibus indulgentias a Summis Pontificibus concessas populo denunciat, aliaque denique scripta ad regendum populum suum, vel officialium ejus Nomine promulganda, quæ omnia proprie sunt Fori Episcopalis in quo injunguntur Pœnitentiæ, et per Indulgentias remittuntur, præceptaque et dicta feruntur, libera sunt ab Inquisitoris jurisdictione et auctoritate, quo etiam inscio imprimi possunt : sed de reliquis Episcopus ad Inquisitorem communicare debet, antequam imprimantur.

Datum Romæ die 24 julii 1673.

Michael Angelus Riccius Secret.

8. — Indulgence plénière à l'article de la mort.

Ad tria dubia per Secretarium proposita, et per omnium manus transmissa, ut diligentius examinarentur :

1° Verum Indulgentia Plenaria in Articulo Mortis, quæ sine alia declaratione adjecta concedi solet, in vero Mortis Articulo accipienda sit, an in præsumpto, an demum in utroque ?

2° An cunctis petentibus sit Indulgentia Plenaria in Articulo Mortis concedenda ?

3° An contriti sed neque confessi, neque SSma Communione refecti Indulgentiam plenariam consequantur, quam supplicantibus passim pro Mortis Articulo largiuntur Romani Pontifices ?

Sacr. Congregatio respondit :

Ad 1m. « In vero tantum articulo accipi. »

Ad 2m. « Cunctis petentibus concedendam esse. »

Ad 3m. « Ejusmodi contritos Indulgentiam lucrari, si Pontifex in sua concessione Confessionem, vel aliud simile non requirit. »

Datum Romæ die 23 aprilis 1675.

Michael Angelus Riccius Secret.

9. — Stations des églises de Rome.

Sac. Congregatio Stationum dies ita populo proponendas esse censuit, ut cum descriptis in Romano Missali omnino

conveniant, earumque Indulgentias simpliciter enunciandas, non addendo Plenariæ illæ sint aut Partiales.

Datum Romæ die 10 martii 1676.

Michael Angelus Riccius Secret.

10. — Confréries du Saint-Sacrement.

Licet sanctæ memoriæ Paulus PP. III per binas suas Constitutiones concesserit, ut Sanctissimi Corporis Christi Confraternitates omnes et singulæ ubivis locorum institutæ ac instituendæ, iisdem privilegiis, concessionibus, indulgentiis, gratiis et indultis, quæ Confraternitati SSmi Sacramenti in Ecclesia Sanctæ Mariæ super Minervam de Urbe erectæ largitus fuerat, ac in posterum largiretur, ut potiri et gaudere possent ac deberent; quia tamen per nonnullas Apostolicas Constitutiones et Ordinationes, quæ deinceps emanarunt; præsertim vero per similis memoriæ Clementis VIII Constitutionem de Aggregationibus editam, facultates et Indulgentiæ tam supradictæ Sanctæ Mariæ de Minerva, quam cœteris omnibus Confraternitatibus antea concessæ, aut abrogatæ, aut saltem moderatæ comperiuntur, aliaque hoc de genere decreta sunt, ex quibus in dubium revocari posse videtur, an hujusmodi Pauli III concessiones pristinum suum robur adhuc retineant.

Congregatio Eminentissimorum et Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium Indulgentiis Sacrisque Reliquiis Præfectorum, optans summopere Sanctissimi Sacramenti venerationem et cultum in dies magis augeri, et ob eam causam hujusmodi Societatem in omnibus Ecclesiis Parochialibus erigi, atque ad id Christifideles præcipuis gratiis excitari, speciali ordine habito vivæ vocis oraculo a Sanctissimo D. N. Clemente PP. X fel. rec. Pauli V vestigiis inhærente; decernit, ac declarat, juxta easdem Pauli III Constitutiones, Confraternitates omnes et singulas Sanctissimi Corporis Christi, ubique terrarum hactenus Apostolica vel Ordinaria auctoritate erectas aut posthac erigendas, absque nova aut peculiari alia concessione, communicatione, vel aggregatione fore et esse debere participes quorumcumque privilegiorum, concessionum, Indulgentiarum, facultatum, gratiarum et Indultorum ab eodem Paulo V Archiconfraternitati Sanctissimi Sacramenti de Minerva per Breve dat. Romæ apud S. Petrum die 3 novembris 1606 nominatim et expresse concessorum ac in posterum a Sede Apostolica concedendorum, illisque omnibus et singulis uti, potiri, gaudere posse ac debere, statim atque Confraternitatum earumdem erectio Apostolica, vel Ordinaria auctoritate facta fuerit; servata in

reliquis omnibus prædicta Clementis VIII Constitutione. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis de Indulgentiis ad instar non concedendis, nec aliis contrariis quibuscumque.

Datum Romæ die 23 aprilis 1676.

C. Card. Maximus.
Michael Angelus Riccius Secret.

11. — Religieuses Ursulines.

Dubitant Moniales sub invocatione S. Ursulæ an frui possint Indulgentiis Ordini Fratrum Eremitarum S. Augustini alias concessis, maxime vero die 18 decembris anno 1671, in festo S. Augustini, S. Monicæ, S. Nicolai Tolentinatis, S. Thomæ de Villanova, et die 13 novembris, qua omnium Sanctorum Ordinis commemoratio fieri solet, quod S. M. Paulus V earumdem institutum adprobans, et Domum erigens in Monasterium Ordinis S. Augustini, qui dividitur in Ordinem Canonicorum Regularium et Ordinem Fratrum Eremitarum, non satis expressit utri eorum Ordinum ipsas adjungeret. Quamobrem dubio in Sac. Congregatione proposito et examinato, eadem Congregatio respondit : « Indulgentiis prædictis Moniales perfrui posse. »

Datum die 12 januarii 1677.

Michael Angelus Riccius Secret.

12. — Clause des brefs d'indulgence.

Cum a Sac. Congregat. Indulgentiis et Sac. Reliquiis præposita Cameracencis Archiepiscopus quæsivisset quæ sit sententia Clausulæ, quæ hodie Brevibus Indulgentiarum apponi solet : *Volumus autem ut si alias Christifidelibus dictam Ecclesiam qualibet anni die visitantibus, aliqua alia Indulgentia perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit, præsentes litteræ nullæ sint ;* Sac.Congregatio, re diligentius examinata, clausulam sic explicandam censuit : « Si videbitur Sanctissimo Domino Nostro, ea minime contineri Altaria privilegiata pro defunctis, neque indulgentias, aut certo personarum generi concessas ut Confraternitatibus, Regularibus, et Capitulo, aut certum pium opus in ipsa Ecclesia peragentibus, ut Litanias aliasque hujusmodi recitantibus, ac iis, qui Christiana Doctrina erudiuntur, vel alios erudiunt, et qui SS. Eucharistiæ Sacramenti expositioni cum Oratione quadraginta horarum intersunt, neque Stationum Urbis et septem Altaria Indulgentias instar septem Altarium Basilicæ Vaticanæ concessas, neque demum qui pro unica

vice conceduntur. Cæterum, si alia Indulgentia, sive Plenaria sive non Plenaria, in perpetuum vel ad tempus, tum ab eodem tum ab alio Romano Pontifice generatim Christifidelibus Ecclesiam, vel aliquod ejus Altare seu Cappellam visitantibus, eodem anni die vel diverso concessa fuerit, de qua non fiat in litteris Apostolicis mentio, has litteras ob dictam clausulam esse prorsus irritas ac nullas ».

Datum die 23 junii 1676.

De his autem facta relatione ad Sanctissimum Dominum Nostrum, die 18 martii 1677, sententiam Sac. Congregationis approbavit.

C. Card. Maximus.
Michael Angelus Riccius Secret.

13. — Fête de Saint-François de Paule chez les Minimes.

Exponit nuper Sac. Congregationi Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minimorum, Gregorium XIII in perpetuum concessisse cunctis utriusque sexus Christifidelibus, qui die Festo S. Francisci de Paula Ecclesias Ordinis visitaverint, Indulgentiam Plenariam; sed Locorm Ordinarios nonnullos, quod eam a S. M. Paulo V revocatam fuisset arbitrantur in Brevi, quod incipit *Romanus Pontifex*, ejus publicationem impedire; ideoque Sac. Congregationem supplicavit ut Decreto suo dubitationem omnem tollere vellet. Quæ, attentius re examinata, declarat verba illius decreti minime comprehendere Indulgentias quæ Christifidelibus Regularium Ecclesiam visitantibus concessæ sunt.

Datum Romæ die 1 februarii 1678.

Michael Angelus Riccius Secret.

14. — Indulgences apocryphes.

Delatæ sæpius fuere ad Sac. Congreg. Indulgentis Sacrisque Reliquiis præpositam Indulgentiæ quædam confictæ et omnino falsæ, quæ per diversas Orbis Christiani partes circumferuntur; aliæ vero examinandæ, quæ adhibito studio inventæ sunt, vel apocryphæ, vel a Romanis Pontificibus revocatæ, vel nullæ, quod datum eis tempus præteriisset; quarum quidem plurimæ, cum non facilem cognitionem habeant Christifideles harum rerum minus peritos fallunt, qui spe Indulgentiæ remissionisque peccatorum suorum consequendæ frustrantur : quamobrem eadem Sac. Congregatio vehementer cupiens huic malo magis in dies serpenti occurrere, animarum profectui et Indulgentiarum dignitati con-

sulere, plures illarum singulari diligentia colligi et in Indicem referri curavit.

Tales in primis sunt illæ, uti asserunt, concessæ a Joanne II et Sixto IV recitantibus Orationem Charitatis Jesu Christi Domini Nostri *Precor te Piissime Domine* etc.; ab Urbano II Ecclesiæ S. Mariæ, ut vulgo dici solet, *Campagnolæ et S. Victoriæ,* ab Eugenio III Revelationi de Plaga in Humero Jesu Christi factæ S. Bernardo; ab Innocentio III Archiconfraternitati et Ordini Redemptionis; a Bonifacio IX visitantibus Cappellam S. Nicolai de Tolentino in ejus die Festo; a Joanne XXII osculantibus Mensuram Plantæ Pedis B. Mariæ Virginis; ab Alexandro VI Imagini B. Mariæ, vulgo dictæ *Laghetti*; a Leone X gestantibus funiculum S. Francisci, primum in Urbe impressæ, deinde Mediolani anno 1665 (suas tamen habent et veras Confratres Archiconfraternitatis Cordigerorum S. Francisci); Recitantibus Salutationem Angelicam ad pulsum Horologii, et Imagini Conceptionis Mariæ Virginis Immaculatæ in circulo depictæ, cujus pedibus Luna subjecta est; a Pio IV vel Pio V principi Senarum, a Clemente VIII dicentibus Orationem *O Magnum Mysterium* etc. et Ecclesiæ. S. Mariæ, quam vocant *Montis Serrati,* Avenione impressæ, tum aliæ pro animabus Christifidelium defunctorum, impressæ Matriti 20 Julii 1606, a Paulo V cantantibus Hymnum : *Te Matrem Dei laudamus, te Mariam Virginem confitemur*, vel si die Sabati intererint dum idem canitur; et Coronis, Rosariis, Imaginibus, et Numismatibus, quæ *Medallias* appellant, ab eo benedictis, Frederico Card. Borromæo supplicante, anno 1611, dum Ecclesia Romæ in honorem S. Caroli ædificaretur, et ab eodem Paulo et Gregorio XV dicentibus *Sia lodato il Santissimo Sagramento, Laus Sanctissimo Sacramento*; ab Urbano VIII in honorem ejusdem Sacramenti, precibus Cardinalis Magalotti, et Sacerdotibus, celebrata Missa, dicentibus *Ave Filia Dei Patris, Ave Mater Dei Filis;* a Clemente X recitantibus mane, meridie ac vespere consuetam antiphonam *Angelus Domini* et in fine *Deo Gratias et Mariæ :* ac demum aliæ a nonnullis Romanis Pontificibus tributæ, ut aiunt, Coronis Mysteriorum Passionis Domini Nostri Jesu Christi, prece Magni Ducis Etruriæ.

Talis Indulgentia Sodalitatis S. Nicolai, qua repetita quinquies Oratione Dominica et Salutatione Angelica, unam liberari animam quolibet die a Purgatorii pœnis affirmant. Tales aliæ Perusii Confraternitatis Sanctorum Sebastiani et Rochi, et Romæ Societatis S. Bernardi ad Columnam Trajani; tales demum aliæ Crucesignatorum S. Eustorgii Mediolani, Arimini et Bononiæ

Ejus generis sunt et illæ concessæ, ut aiunt, Capellæ Rosarii in Ecclesia S. Antonii de Rovigo seu Rodigii, vel Ecclesiæ Sanctissimæ Trinitatis Bergomi, aut S. Petri Montis Todoni, die festo Inventionis Sanctissimæ Crucis, vel gestantibus funiculum S. Francisci de Paula, vel celebrantibus Missas S. Augustini, aut alias quinque in honorem quinque Festivitatum B. Virginis, vel recitantibus Officium S. Franciscæ Romanæ, aut antiphonam *O Passio Magna* etc. in memoriam Passionis Jesu, aut Rosarium S. Annæ (quod Congregatio Sacrorum Rituum non probat), aut Orationem, quæ impressa cum Imagine S. Annæ circumferri solet, *Ave gratia plena* etc. (quæ Oratio prohibetur) aut Officium Conceptionis B. Virginis Immaculatæ, quod asserunt a Paulo V probatum fuisse, aut Orationem *Deus qui nobis in Sancta Syndone* etc. (excipitur Indulgentia centum dierum anno 1671 concessa precibus Ducissæ Sabaudiæ ad annos 25 cunctis in illius dictione degentibus) aut aliam *Ave Filia Dei* etc. post Communionem recitandam, vel aliquo conspicuo signo venerantibus Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti nomen; Indulgentiæ rursus octoginta millium annorum veteri de Tabula exscriptæ, quam in Basilica Lateranensi asservari affirmant, pro dicentibus Orationem illam vere piam *Deus qui pro Redemptione Mundi* etc.; tum quæ impressæ fuerunt Papiæ anno 1670 sub hoc titulo *Sommario delle Indulgenze concesse dalla Santita di Nostro Signore Papa Leone X all'Imagine della Concezione della gloriosa Vergina Maria,* vel Pisauri sub nomine Beatæ Joannæ, anno 1608 evulgatæ, vel Barlettæ, seu Baruli a recitantibus quasdam, non sane malas, Orationes, lucrandæ, vel Parmæ a visita tibus per quadragesimæ dies Ecclesias Tertii Ordinis S. Francisci, vel Pistorii, et Vastallæ a recitantibus Orationem *Ave Sanctissima Maria Mater Dei Regina Cœli* etc. et aliæ in peculiari impresso libro descriptæ, quibus frui dicunt Devotos Seraphicos et Benefactores.

His annumerandæ sunt, quæ Crucibus Caravaccensibus tributæ dicuntur, vel Coronæ, sive stellario Conceptionis Virginis Immaculatæ, quod ex duodecim globulis precariis constat, vel Granis, Crucibus et Coronis Aloisiæ ab Ascensione Hispanæ Monialis ordinis S. Claræ, vel Mensuræ Altitudinis Jesu Christi D. N., vel Imagini, aut Mensuræ vulneris Lateri ejus inflicti; vel orationi, ut aiunt, in sepulchro D. N. repertæ, et Indulgentiæ, ut aiunt, innixæ revelationi factæ S. Birgittæ, Mectildi, et Elisabeth, vel B. Joannæ de Cruce, et concessæ, ut asserunt, Granis quæ aliquod ex tribus granis tetigerint extantibus penes Romanum Pontificem, Hispania-

rum Regem, et Ministrum Generalem FF. Minorum Observantiæ S. Francisci.

Omnes vero, et singulas jam dictas Indulgentias Sac. Congregatio partim esse confictas et plane falsas declarat, partim apocryphas, vel ex alio capite nullas, quæ nemini suffragari possunt ; easque in futurum ullo in loco, ut veras publicari et lucrandas Christifidelibus proponi vetat ; Foliaque et Libros ubi sic proponuntur seu asseruntur, omnino præcipit aboleri, nisi prædictæ Indulgentiæ fuerint diligenter expunctæ; nec ideo tamen vult alias quas hoc decretum non continet pro veris et legitimis taciteque probatis haberi.

Ac demum omnes Indulgentias concessas ante Decretum Clementis VIII, latum die 9 Januarii 1597, Coronis, Rosariis, Granis, seu Calculis, Crucibus et Imaginibus Sacris, vel ante Breve Pauli V quod incipit *Romanus Pontifex* etc. editum 23 Maii anno 1606, personis Regularibus quarumcumque Religionum et Ordinum, etiam Mendicantium, vel ante Constitutionem 115 Clementis VIII, cujus initium *Quæcumque* etc., et 68 Pauli V, incipientem *Quæ salubriter* etc., habitas per aggregationem vel aliam communicationem ab Archiconfraternitate ulla, Ordine, Congregatione, Societate etiam Jesu, Capitulo, vel cœtu quocumque, vel ab eorum Officialibus, Superioribus aliisque personis, vel persona, etiamsi earum vel ejus mentio specialis et individua facienda esset, nisi fuerint deinde Romani Pontificis auctoritate innovatæ aut confirmatæ, nullius esse roboris et momenti pariter declarat.

Porro Summaria Indulgentiarum pro Congregationibus Doctrinæ Christianæ, Confraternitatibus Sanctissimæ Trinitatis et Redemptionis Captivorum, Nominis Dei, Rosarii, B. Mariæ de Mercede et Redemptionis Captivorum, B. Mariæ de Monte Carmelo, Cincturæ S. Augustini et S. Monicæ, nisi ab eadem Congregatione recognita, non permittuntur.

Indulgentias vero Stationum Urbis, quæ a Romanis Pontificibus singulari quodam beneficio vel communicatæ sunt, vel communicabuntur interdum aliquibus Locis, Ordinibus, aut personis, diebus tantum Stationum in Missali Romano descriptis suffragari posse declarat : semel autem duntaxat in die Plenariam Indulgentiam in certos dies Ecclesiam visitantibus concessam vel aliud pium opus peragentibus, lucrifieri.

15. — Tertiaires de saint François de Paule.

Cum exposuerit Procurator Generalis Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula multos dubitare an Indulgentiæ Ter-

tiariorum Ordinis validæ sint post Decretum de falsis apocryphisque Indulgentiis die 7 Martii præteriti ab hac Congregatione latum, quod in eo gestantibus funiculum S. Francisci de Paula concessæ Indulgentiæ nominantur; eadem Sac. Congregatio, precibus Oratoris annuens, declarat (quamquam nulla vera possit esse debitatio) Indulgentias Tertiariorum illorum a Romanis Pontificibus concessas, per jam dictum Decretum minime revocari.

Datum Romæ die 4 Julii 1678.

A Card. Homodeus.
Michael Angelus Riccius Secret.

16. — Indulgences apocryphes.

Inter multiplices Indulgentias, quæ anno 1635 Romæ nominatim falsæ declaratæ fuerunt, erant nonnullæ Avenione impressæ, quas Clementem VIII concessisse asserebant Ecclesiæ S. Mariæ Montis Serrati; eas vero cum in decreto lato die 7 Martii 1678 Sac. Congregatio in numero falsarum reposuerit, quidam esse nunc primum improbatas dicunt, et addunt, etiam cœteras eidem Ecclesiæ ab aliis Romanis Pontificibus concessas eo decreto revocari, ut Procurator Generalis Congregationis Monachorum Hispanorum Ordinis S. Benedicti Sac. Congregationi exposuit. Quæ propterea supplicationibus Oratoris inclinata declarat (quamquam res nullam dubitationem habet) novum non esse, prædictas Indulgentias Avenione impressas pro falsis haberi, et decreto suo falsas tantummodo declarasse Indulgentias, quæ a Clemente VIII concessæ asserebantur Ecclesiæ S. Mariæ Montis Serrati, Avenione impressæ, non alias a Romanis Pontificibus eidem Ecclesiæ concessas Indulgentias, peccatorum remissiones et spirituales gratias.

Romæ die 5 Julii 1678.

A. Card. Homodeus.

17. — Archiconfrérie de la ceinture de saint Augustin et de sainte Monique.

Cum Summarium Indulgentiarum Archiconfraternitatis Cincturatorum Sancti Augustini et Sanctæ Monicæ sub invocatione Beatæ Virginis Mariæ de Consolatione, erectæ Bononiæ, fuerit a Sacra Congregatione recognitum die 11 Septembris 1674, et a fel. record. Clemente X confirmatum, ac Brevi insertum quod incipit *Ex injuncto Nobis* etc. dato die 27 Martii 1675, nihil obstat, quominus possit seorsum a Brevi iterum imprimi et ubique promulgari; et Indulgentia præsertim ibidem expressa a Bonifacio IX in Dominica festum

Sancti Nicolai de Tolentino proxime sequenti concessa, quam nonnulli satis non advertentes eamdem esse arbitrantur, ac illam in novissimo Decreto hujus Congregationis lato die septima Martii 1678 adnumeratam apocryphis et falsis, cum tamen *die*, *aliisque circumstantiis* ab ipsa diversa sit.

Romæ die 5 Julii 1678.

A. Card. Homodeus.

18. — Compagnie de Jésus.

Licet in Decreto Sac. Congregationis dato die 7 Martii 1678 nihil appareat, quo Indulgentiæ a fel. rec. Gregorio XV concessæ omnibus et singulis Societatis Jesu Clericis, aliisque universis Christifidelibus cum eis in puerorum et adultorum instructione ad Fidei Catholicæ rudimenta ediscenda cooperantibus (ut latius in Brevi, quod incipit *Pietatis et Christianæ Charitatis opera* etc. dato die 27 Septembris 1622) revocatæ, aut nullæ quomodolibet declarentur; tamen instante Procuratore Generali ejusdem Societatis, ut dubia nonnullorum, qui de illis ambigunt, omnino tollantur, Sac. Congregatio declarat Indulgentias et Remissiones peccatorum prædictas decreto suo nullo prorsus modo comprehendi.

Datum die 22 novembris 1678.

Michael Angelus Riccius Secret.

19. — Archiconfrérie de la Prière et de la Mort : communication des indulgences.

Cum Officiales Archiconfraternitatis Orationis et Mortis aggregandi facultatem novasque Indulgentias Confraternitatibus aggregatis communicandas impetraverint a felic. rec. Paulo V in executionem Constitutionis *Quæcumque a Sede Apostolica* etc. Clementis VIII, Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, ad dubia nonnullorum tollenda declarat, prædictas Indulgentias aliasque deinceps innovatas, aut eidem Archiconfraternitati concessas ab Apostolica Sede, ratas et validas esse, nec ullo modo comprehendi novissimo suo Decreto dato septima die Martii 1678.

Romæ 22 Novembris 1678.

A. Card. Homodeus Præfect.
Michael Angelus Riccius Secret.

20. — Confrérie des Ecrivains; approbation de l'Ordinaire, cas réservés, Indulgence en forme de Jubilé.

Concessit Pius IV Confratribus Sodalitatis Scribentium Romæ in Ecclesia S. Thomæ Regionis Parionis institutæ, ut

quemcumque Presbyterum Sæcularem aut Regularem ter in vita et in mortis articulo etiamsi, mors tunc non sequatur, in Confessarium eligere possint, per quem absolvantur a reservatis etiam Locorum Ordinariis et Apostolicæ Sedi, exceptis iis quæ in Bulla Cœnæ continentur; eisdem rursus et aliis utriusque sexus Christifidelibus ter in singulos annos concessit in perpetuum Indulgentiam Plenariam plenumque Jubilæum, ut latius in ejus Brevi dato nonis Augusti 1561, cujus verba referuntur in folio per manus omnium misso.

Hinc orta sunt dubia quinque in Congregatione discussa :

1m. An ille Presbyter sit, oporteat, approbatus ab Ordinario, ex præscripto capitis 15, sessionis 23 Concilii Tridentini?

2m. An sit revocata ea facultas absolvendi a casibus, qui Locorum Ordinariis reservati sunt?

3m. An sint excepti casus Apostolicæ Sedi reservati, quos Clemens VIII recensuit in sua Constitutione 115?

4m. Quid nomine pleni Jubilæi Pius IV intelligat, præsertim vero, an hi quoque possint Confessarium eligere, uti dictum est, qui Confraternitati non sunt adscripti?

5m. An vetari debeat Confratres hanc Indulgentiam sub nomine pleni Jubilæi promulgare, si facultas eligendi Confessarium pro reservatis, omnibus generatim data non est, ne decipiantur Fideles : an vero alia commodiori via debeat periculum deceptionis declinari?

Ad tria priora dubia Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

Ad 4m. « Nomine pleni Jubilæi non contineri facultatem ullam absolvendi a reservatis, neque posse ab his absolvi, qui Confraternitati non sunt adscripti. »

Ad 5m. « Hanc Indulgentiam in posterum nomine Plenariæ Indulgentiæ, non pleni Jubilæi, promulgandam esse, ac monendos Officiales Confraternitatis, prædictam facultatem a reservatis absolvendi aliqua ex parte revocatam fuisse per Constitutiones Apostolicas et Apostolica Decreta; idemque significandum Eminentissimis DD. Vicario et Protectori, ut rem hanc prudentia sua moderentur. »

Datum die 31 Januarii 1679.

Michael Angelus Riccius Secret.

21. — Communication des Indulgences.

Sac. Congregatio ut Indulgentiarum nonnullis abusibus moderetur, 7 die Martii 1678, cunctas Indulgentias ante

Pauli V Breve, cujus initium est *Quæ salubriter etc.*, habitas per Aggregationem vel aliam Communicationem, ab Archiconfraternitate, Congregatione, Ordine, Capitulo vel cœtu quocumque, vel ab eorum officialibus, superioribus, aliisve personis, vel persona, etiamsi earum vel ejus mentio specialis et individua facienda esset, nullius esse roboris et momenti declaravit, nisi fuerint auctoritate Romani Pontificis deinde innovatæ vel confirmatæ. Sed in eodem Brevi cum Paulus apertissimis verbis confirmet Indulgentias, peccatorum remissiones, gratias et privilegia per Lateranensis Ecclesiæ Capitulum et Canonicos, vigore Indultorum eis ab Apostolica Sede concessorum, hactenus (hoc est usque ad 23 diem Novembris 1610 dumtaxat, in qua Breve datum est) concessa et communicata Ecclesiis, Capellis, Altaribus, Oratoriis, aliisque locis piis; nemini dubium esse potest quin ipsa rata et firma sint, utpote Pauli auctoritate confirmata : ea tamen Sac. Congregatio præfati Capituli et Canonicorum supplicationibus annuens, rata et valida esse declarat.

Romæ 11 Julii 1679. *A Card. Homodeus.*
Michael Angelus Riccius Secret.

22. — Indulgence plénière en forme de Jubilé.

Orta Neapoli controversia et ad Sac. Congregationem delata, de Clausula quadam Bullæ datæ 9 Februarii anno 1562, ubi Pius IV Monialibus S. Claræ ejusdem Urbis plenariam omnium peccatorum remissionem et Indulgentiam in forma Jubilæi elargitus est in festo Corporis Domini, a primis vesperis et subsequentem per totam ipsius Octavam, et secunda die Mensis Augusti a primis item Vesperis usque ad occasum solis; eadem Congregatio diligentius Bullæ tenorem expendit atque declarat, ne Christifidelibus allucinationis locus relinquatur, in illa nullam tribui facultatem absolvendi a reservatis aut Indulgentiam supradictam per modum suffragii Defunctis applicandi, qua de re nullus audeat dubitare.

Datum Romæ die 11 Septembris 1679.
Michael Angelus Riccius Secret.

23. — Approbation du sommaire des Indulgences attachées au cordon de saint François d'Assise.

Sacra Congregatio summarium Indulgentiarum a se recognitum censuit imprimi posse atque ubique promulgari.

A. Card. Homodeus.
Mich. Angel. Riccius, S. C. Secret.

24. — Vœux de Religion.

Dubio per virum Religiosum Sac. Congregationi proposito et in ea examinato, utrum in generali revocatione Indulgentiarum quæ in Brevi *Romanus Pontifex* Pauli PP. V habetur, dato 23 Maii 1606, comprehendantur personæ, quæ substantialia Religionis Vota non emittunt, intra vel extra Claustra degentes; eadem Sac. Congregatio respondit, has minime comprehendi.

Datum Romæ die 15 Julii 1681.

Michael Angelus Riccius Secret.

25. — Ordre du Saint-Sauveur : Visions des saintes Brigitte, Mathilde et Elisabeth.

Procurator Generalis Ordinis S. Brigittæ, seu SSmi Salvatoris exposuit, multis qui legerunt vel audierunt, in decreto hujus Sac. Congregationis lato die 7 Martii 1678 apocryphis et falsis Indulgentiis annumerari eas quæ innixæ dicuntur revelationi factæ S. Birgittæ, Mectildi et Elisabeth, in dubium venire Indulgentias Ecclesiarum Ordinis sui, et pro aliqua declaratione Sac. Congregationi supplicavit, quæ precibus Ejus inclinata declarat (quamquam res nullam dubitationem habet) Indulgentias Brevibus aliisque summorum Pontificum litteris vel Constitutionibus innixas in prædicto decreto minime comprehendi.

Datum Romæ die 15 Julii 1681.

Michael Angelus Riccius Secret.

26. — Médailles à l'effigie d'un Saint et d'un Bienheureux.

Romana. — 1° An attentis verbis expressis in formula Indulgentiarum, quas Sanctissimus Dominus Noster Numismatibus concedit, Indulgentiæ applicentur illis Numismatibus, quæ duplicem imaginem *Sancti* scilicet et *Beati* præseferunt? Et quatenus Negative.

2° Qua ratione in posterum sit consulendum, ne ullus hac in re abusus possit irrepere?

Sac. Congregatio diei 22 Decembris 1710 respondit :

Ad 1m. « Affirmative. »

Ad 2m. « Provisum in primo. »

27. — Indulgences attachées aux médailles.

An aliqua ratione fieri possit, ut Rustici, qui Sacra Numismata suspiciunt a nonnullis, a quibus Christiana Doctrina imbuuntur, eadem Numismata absque Indulgentiæ detrimento aliis tradere valeant?

Sac. Congregatio diei 25 Februarii 1711 respondit : « Negative ».

28. — Archiconfrérie de la Doctrine chrétienne.

Cum Venerabilis Archiconfraternitas Doctrinæ Christianæ, posita in Ecclesia S. Martini de Urbe, Sacræ Congregationi Indulgentiarum humiliter exposuerit, sæpius a nonnullis dubitatum fuisse, an attenta Bulla a san. mem. Paulo V edita, quæ incipit *Ex credito*, satis sit ut una Confraternitas ejusdem Instituti in aliqua Civitate aggregetur, ad hoc ut cunctæ aliæ similes Confraternitates ab Ordinario Loci erectæ, seu erigendæ aggregatæ pariter censeantur, vel potius insuper requiratur, ut singulæ Confraternitates, quæ in tota Diœcesi eriguntur, ab Archiconfraternitate seorsim aggregationem suspiciant; cumque pariter supplices preces porrexerit, ut Eminentissimi Patres ea de re suum Oraculum proferre dignarentur; eadem Sac. Congregatio, etiamsi verba prædictæ Bullæ satis clara viderentur, tamen ne ullus in posterum dubii locus superesset, die 23 Martii 1711 declaravit sufficere, ut aliqua Confraternitas Doctrinæ Christianæ in una Civitate Archiconfraternitati aggregata sit, ad hoc ut cunctæ aliæ ab Ordinario Loci in tota Diœcesi erectæ seu erigendæ, aggregatur censeantœ, et omnium spiritualium Gratiarum et Indulgentiarum, quibus dicta Archiconfraternitas fruitur participes sint.

Datum die 26 Martii 1711.

J. M. Card. Gabriellus Præf.

Raphael Cosmus de Hieronymis Secret.

29. — Monastères de Religieuses.

Licet ab hac Sacra Congregatione Indulgentiis et Sac. Reliquiis præposita non semel declaratum fuerit nonnulla Sanctimonialium Monasteria, quæ antea sub gubernio Fratum sui Ordinis degebant, per hoc, quod Episcopo loci subjecta deinde fuerint, Privilegia et Indulgentias quibus antea fruebantur nullatenus amisisse; tamen cum sæpius alia etiam Monasteria, quæ simili modo sub immediatam Episcoporum jurisdictionem translata sunt, idem ab Apostolica Sede declarari humiliter postulaverint, ut nulla in posterum dubitandi ratio supersit; eadem Sacra Congregatio, re mature discussa die 20 Aprilis 1711, declaravit, Monasteria omnia Sanctimonialium, quæ a cura et gubernio Fratrum suorum Ordinum sub immediatam jurisdictionem Episcoporum translata sunt, seu in posterum transferri aliqua ratione contigerit, non ideo Privilegia et Indulgentias, quibus antea gaudebant, amisisse, seu amissura fore, sed eodem modo cunctis prædictis Privilegiis et

Indulgentiis uti et frui debere, ac si sub Fratrum Suorum Ordinum actu existent; quam Sac. Congregationis sententiam Sanctissimus Dominus Noster die 22 ejusdem mensis approbavit.

L. Card. Picus Præf.
Raphael Cosmus de HIERONYMIS Secret.

30. — Indulgences accordées pour sept ans.

An cum in Brevibus Indulgentiarum verba illa apponuntur *Præsentibus ad septennium tantum valituris*, idem septennium debeat a die datæ, vel a die publicationis computari.

Sac. Congregatio diei 18 Maii 1771 respondit : « Computandum a die datæ.

31. — Indulgences apocryphes.

Præcipuas inter curas, quibus Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacr. Reliquiis præposita sedulo incumbit, ea est, ut Indulgentias, quæ a nonnullis interdum temere evulgantur, mature expendat, et quas aut revocatas, aut falsas, et apocryphas esse deprehenderit, ne Fideles illarum assequendarum spe decipiantur, palam detegat atque prohibeat.

Cum itaque Sac. Congregationi delatum fuerit, in libello quodam Veronæ impresso anno 1711, cui titulus : *Breve Notizia del Santo Abitino che si dispensa da'PP Teatini ad onore dell' Immacolata Consezione di Maria Vergine in virtu d'un Breve Apostolico di Clemente X, confermato con altro del Regnante Sommo Pontifice in data delli* 12 *Maggie* 1710 *con le Indulgenze proprie e dell'aggregazione alla lore Religione, etc.*, plurimas Indulgentias falsas contineri, veluit a Summis Pontificibus concessas aut quoquomodo communicatas, gestantibus scapulare parvum cœrulei coloris, quod vocant Conceptionis Beatissimæ Virginis Immaculatæ. Ideo re mature perpensa die 22 Februarii 1712 declaravit nullas alias Indulgentias pro gestatione prædicti scapularis acquiri nisi illas, quas SS. Dominus Noster litteris in forma Brevis desuper editis die 12 Martii anno 1710 clementer concessit his verbis: « Omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, quibus scapularia benedicta hujusmodi; ut præfertur, in posterum distribuentur, die quo illa primumm susceperint, si vere pœnitentes et confessi sanctissimu Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, plenariam ; nec non eisdem in cujuslibet eorum mortis articulo, si etiam vere pœnitentes et confessi et S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, Nomen Jesu,

ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, itidem clenariam; ac ipsis pariter vere pœnitentibus et confessis, ac eadem S. Communione refectis, qui aliquam ex Ecclesiis dictæ Congregationis, vel Cappellam, sive Oratorium die festo ejusdem Conceptionis B. Mariæ Virginis Immaculatæ a primis Vesperis usque ad Occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro Christianorum Principum, etc. preces effuderint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper prædictis Christifidelibus, etiam vere pœnitentibus et confessis et S. Communione refectis Ecclesiam, vel Cappellam seu Oratorium hujusmodi in aliis ejusdem B. Mariæ Virginis festis diebus, ut præfertur, visitantibus et ibidem orantibus, quo die prædictorum id egerint septem annos et totidem quadragenas de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus, etc ».

Cumque pariter Sac. Congregationi innotuerit in alio libello Bononiæ impresso anno 1707, qui inscribitur *Sacro Diario delle Grazie e Indulgenze concesse alla Compagnia della Cintura detta di S. Agostino e di S. Monica,* etc. multas pro Cincturatis referri Indulgentias, quarum aliquæ aut revocatæ aut falsæ omnino sunt. Ideo Sac. eadem Congregatio prædicta die 22 Februarii 1712 similiter declaravit, Cincturatos nullas alias Indulgentias pro gestatione Cincturæ lucrari posse, nisi illas, quæ expresse continentur in Brevi a Sac. M. Clemente X desuper edito, quod incipit *Ex injuncto Nobis cœlitus*, etc., dato die 27 martii 1675.

Et ut omnis in posterum erroris ac deceptionis occasio auferatur, districte prohibuit, ne aliæ Indulgentiæ voce aut scripto publicentur pro gestatione supramemorati parvi Scapularis, aut prædictæ Cincturæ, præter eas, quæ in supradictis Brevibus Sanctissimi Domini Nostri Clementis XI et S. M. Clementis X respective continentur. Ac insuper recensitos libellos, alterum Veronæ, alterum Bononiæ impressum, proscribendos censuit, sub pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis.

Quibus per me Secretarium Sanctissimo Domino relatis, Sanctitas Sua Sac. Congregationis sententiam approbavite et in omnibus servari jussit.

Datum 24 die februarii 1712.

F. Thomas Ma: Card. S. Clementis.
Raphael Cosmus de Hieronymis Secr.

32. — Fêtes de s. Pascal Baylon et de s. Jean de Capistran.

ORDINIS FRATRUM CAPPUCINORUM. — 1m. An in omnibus Ecclesiis Fratrum Cappucinorum Indulgentia Plenaria pro festis diebus Sanctorum Paschalis Baylon et Joannis a Capistrano concedi debeat? Et quatenus affirmative

2m. An petita Indulgentia perpetua vel solum ad septennium concedenda sit?

Sac. Congregatio diei 25 Septembris 1713 respondit :

Ad 1m. « Affirmative. »

Ad 2m. « Concedendam esse Indulgentiam Plenariam perpetuam. »

33. — Chapelet de sainte Brigitte.

Sanctissimus Dominus Noster, audito voto Sac. Congregationis Indulgentiis et Sac. Reliquiis præpositæ, prævia revocatione omnium Indulgentiarum quomodolibet concessarum Coronis quas vocant S. Birgittæ, salvis tamen Indulgentiis iisdem Coronis concessis a S. M. Clemente X, 6 idus Julii 1675, concessit recitantibus quotidie per integrum annum prædictam Coronam S. Birgittæ, dummodo sit saltem quinque decadum, Indulgentiam Plenariam cum facultate etiam applicandi Defunctis. Facta insuper declaratione quod Superiores dumtaxat Monasteriorum Ordinis S. Birgittæ, seu Religiosi ejusdem Ordinis, qui fuerint ab illis specialiter ad id deputati, habeant facultatem supradictas Coronas benedicendi. Ita Sac. Congregatio diei 5 Septembris 1714.

34. — Monastères de Religieuses.

An cuncta Monasteria Monialium, quæ nunquam sub gubernio Superiorum sui Ordinis fuere, iisdem Indulgentiis fruantur, quibus gaudent Moniales, quæ actu degunt, vel saltem aliquando exstitere sub immediata jurisdictione Superiorum Regularium sui Ordinis?

Respondetur : « Supplicandum Sanctissimo pro declaratione, quod Moniales cujuscumque Ordinis regularis, quamvis actu non degeant nec umquam exstiterint sub gubernio Regularium, gaudeant omnibus Indulgentiis, quibus fruuntur cœteræ Moniales, quæ sub gubernio Fratrum sui Ordinis exstant; et quatenus opus sit, pro nova concessione earumdem Indulgentiarum. »

Ita Sac. Congregatio diei 30 martii 1716.

35. — Confrérie de la Sainte-Trinité, Scapulaire.

In Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, habita die 28 Aprilis labentis anni 1716, relatis

precibus P. Joannis a S. Francisco Procuratoris, Generalis Fratrum Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum, Excalceatorum nuncupatorum, Congregationis Hispaniæ, humiliter postulantis declarari : An Sodales Confraternitatum sui Ordinis loco Scapularii, quod plerique gestare solent, exiguum panni albi frustulum, cui parvula Crux rubri et cœrulei coloris acu intexta est, vesti assutum deferentes lucrari valeant Indulgentias concessas iis qui Scapularium deferunt ? Eminentissimi Patres declararunt : « Non lucrari. »

Datum die 29 aprilis 1716.

L. Card. Picus Præf.
Raphael Cosmus de Hieronymis Secret.

36. — Clause volumus **des Brefs de concession.**

Ne contra veterem et probatam in Ecclesia consuetudinem, Indulgentiarum numero nimis aucto, Ecclesiastica disciplina enervetur, sæpius in Brevibus apponi consuevit clausula illa « Volumus autem, ut si alias Christifidelibus dictam Ecclesiam qualibet anni die visitantibus alia Indulgentia perpetua, vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit præsentes litteræ nullæ sint ». Cum autem, alias pro ejusdem clausulæ explicatione supplicatum fuerit Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita declaravit : « Ea nullatenus comprehendi Altaria privilegiata pro Defunctis, neque Indulgentias, aut certo personarum generi concessas, ut Confraternitatibus, Regularibus et Capitulo, aut certum pium opus in ipsa Ecclesia peragentibus, ut Litanias aliasque hujusmodi recitantibus, ac iis, qui Christiana Doctrina erudiuntur, vel alios erudiunt, et qui Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti expositioni cum oratione quadraginta horarum intersunt neque Stationum Urbis et septem Altarium Indulgentias ad instar septem Altarium Basilicæ Vaticanæ concessas, neque demum quæ pro unica vice conceduntur. Cœterum si alia Indulgentia sive Plenaria sive non Plenaria in perpetuum vel ad tempus, tum ab eodem tum ab alio Romano Pontifice generatim Christifidelibus Ecclesiam vel aliquod ejus Altare, seu Cappellam visitantibus eodem die vel diverso concessa fuerit, de qua non fiat in Litteris Apostolicis mentio, has Litteras ob dictam clausulam esse prorsus irritas ac nullas ut expresse habetur in Decreto ab eadem Sac. Congregatione desuper edito die 23 Junii anni 1676. « Postea tamen eidem Sac. Congregationi delatum fuit non paucos esse, qui prædictum Decretum non recte intelligentes sibi suadent, quod si in

aliqua Ecclesia jam concessæ reperiantur Indulgentiæ, quæ pro Feriis Sextis mensis Martii dari solent, et postea in eadem Ecclesia alia Indulgentia concedatur cum appositione in Brevi suprame moratæ clausulæ *Volumus autem, etc.* Indulgentia quæ postremo loco data est valida sit; quapropter ut omnis in posterum erroris occasio auferatur, eadem Sac. Congregatio, habita die 18 Aprilis anni 1716, declaravit Indulgentiam ultimo loco ita concessam ob sæpe dictam clausulam *Volumus autem, etc.* » Litteris Apostolicis insertam, esse nullam.

Datum die 11 septembris 1716.

L. Card. Picus Præf.

Raphael Cosmus de HIERONYMIS Secret.

37. — Participation aux Indulgences de l'ordre de s. Augustin; Visite des Autels; Cordon.

1°. An Benefactores Ordinis S. Augustini, gaudentes aggregatione per affiliationem ejusdem Ordinis, et Confratres Cincturati, etsi non dicant quinque Pater et Ave, participent omnes et singulas Indulgentias, aliaque bona spiritualia Ordinis S. Augustini ?

2°. An visitatio Altarium suppleri possit a Confratribus in aliena Ecclesia, præcipue quando sunt in locis, in quibus non est Ecclesia Ordinis S. Augustini, aut non est erecta Confraternitas Cincturatorum, et an Principes in Ecclesia Aulica lucrari possint Indulgentias visitationis Altarium ?

3°. An sufficiat cingulum quomodoqumque deferre ?

4°. An per communicationem privilegiorum et gratiarum, cum Ordine S. Augustini et cum aliis Ordinibus Cincturati participent omnia opera bona totius militantis Ecclesiæ ?

Sac. Congregatio diei 22 Februarii 1717 respondit :

Ad. 1m. « Benefactores gaudentes affiliatione Ordinis S. Augustini participes esse bonorum operum quæ fiunt in eodem Ordine, etsi quinque *Pater* et *Ave* non recitent, et Confratres non gaudere Indulgentiis, nisi recitent quinque *Pater* et *Ave.* »

Ad 2m. « Negative. »

Ad 3m. « Negative. »

Ad 4m. « Quemlibet Fidelem existentem in gratia participare de bonis operibus Militantis Ecclesiæ. »

38. — Participation d'Indulgences.

ORDINIS CANONICORUM REGULARIUM CONGREGATIONIS WINDESIMENSIS. — An Ecclesiæ Canonicorum et Canonissarum Congregationis Windesimensis ubicumque existentes participes

sint omnium Indulgentiarum, quibus gaudet Congregatio Canonicorum Lateranensium ?

Sac. Congregatio diei 14 Februarii respondit : « Affirmative. »

39. — Plusieurs Indulgences plénières le même jour; Indulgences toties quoties.

1°. An quando in Brevibus legitur *Quoties Ecclesiam visitaverint* vel quid simile plures, Plenariæ Indulgentiæ eamdem Ecclesiam uno die visitando acquiri possit ?

2° An idem dicendum sit, si non solum in Brevibus legatur *Quoties visitaverint*, sed etiam addatur *toties* Indulgentiam consequantur ?

Sac. Congregatio respondit sub eadem die : « Ad mentem, et mens est, quod nihil desuper statuatur. »

40. — Indulgences apocryphes; Ordre et Scapulaire des Trinitaires.

Decet Sacram Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositam, Indulgentias aut revocatas, aut falsas, aut apocryphas detegere atque prohibere, ut quæ veræ sunt a Fidelibus dignoscantur, et circumspecte prospicere, ut omnis in re tam sacra turpis quæstus eliminetur.

Mature itaque perpenso Summario quodam Indulgentiarum, quod inscribitur : *Breve Sommario delle principali Grazie e Indulgenze concesse ai Religiosi dell' Ordine della Santissima Trinità della Redenzione de' Schiavi Christiani : delle quali godono tutti quelli che portano lo Scapulario overo Abitino, e visiterano le Chiese o Cappelle di detto Ordine, le quali Indulgenze sono state approvate da'Sommi Pontefici e di nuovo dalla fel. mem. di Papa Innocenzo XII, come si vede nella Bolla Spedita l'anno* 1693, impresso Neapolis anno 1716, in quo Summario, nedum quam plurimæ Indulgentiæ falsæ continentur, verum etiam contra Apostolica Decreta pro earumdem Indulgentiarum assecutione pecuniæ solutio præscribitur. Sacra eadem Congregatio, die 20 Decembris anni 1718, dicti Summarii Neapolis ut supra impressi, vel denuo ubicumque imprimendi, usum interdixit, illudque prohibuit sub pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis. Insuper declarando, nullis aliis indulgentiis frui posse Confraternitates erectas, seu in posterum erigendas sub titulo Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum, nisi illis quæ habentur in Summario alias Romæ impresso, et ab eadem Sacra Congregatione approbato, die 31 Januarii 1675.

Quibus per me Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatis, Sanctitas Sua Sententiam Sac. Congregationis approbavit.

Datum die 22 decembris 1718.

J. D. Card. Paracianus.

Raphael Cosmus de HIERONYMIS Secret.

41. — Indulgences apocryphes; Tertiaires de s. François; Hôpital du Saint-Esprit.

Cum Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, re mature perpensa, deprehenderit nonnullas Indulgentias, falsas, apocryphas aut ab Apostolica Sede revocatas, contineri in libello impresso per Carolum Josephum Astorinum, anno 1712, Papiæ et Laude Pompeia, cui titulus : *Compendio della Regola del Terz' Ordine de' Penitenti del Serafico Padre S. Francesco, confermata da Papa Nicolo IV, nuovamente per commodità dei Terziarii e Terziarie che oggidì si trovano sotto la protezione del medesimo S. Padre, ristampato ad istanza dei Fratelli e Sorelle di detto Ordine eretto nell' Insigne Chiesa di S. Francesco di questa Città di Lodi, con l'aggiunta d'una breve Notizia dell'Indulgenze, Favori e Privilegi più cospicui concessi da' Sommi Pontefici a quest' Ordine*, etc., et in quodam Summario Indulgentiarum edito Ulysipone anno 1681 typis, Antonii Clæsbecch de Melo, quod inscribitur : *Summario do Thesauro Celestial das Indulgencias, gracas, faculdades et privilegios concedidos per muytos Romanos Pontefices ao Sagrado, et Apostolico Hospital de Santo Spirito em Saxia da Cidade de Roma confirmadas ora nuovamente pelo Sanctissimo Papa Gregorio XIII nosso Senhor : as quæs se concedem pelos Commissarios Collectores Deputados por este Sancto Officio a todes et cadehum dos Fieis Christaos, que quizerem entrar na Santissima Confraria da Casa et Hospital de nossa Senhora da Victoria desta Citade de Lisboa.* Eadem Sacra Congregatio, die 29 Januarii anni 1720, censuit libellum supra enunciatum, prædictumque Summarium prohiberi, illorumque usum interdici debere sub pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis.

Quam Sac. Congregationis Sententiam per me Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatam, Sanctitas Sua approbavit, die 31 ejusdem mensis.

Datum die 14 februarii 1720.

J. D. Card. Paracianus.

Raphael Cosmus de HIERONYMIS Secret.

42. — Aggrégation aux Archiconfréries romaines.

Ad tollendos nonnullos abusus, qui in expediendis litteris patentibus aggregationum Archiconfraternitatibus Almæ Urbis retroactis temporibus irrepserant, Sac. Congregatio Indulgentiarum, Decreto edito die 5 Martii 1608, approbante S. M. Paulo V statuit at decrevit, ut pro expeditione prædictarum litterarum aggregationum, seu potius pro expensis desuper faciendis, nempe pro pergamena, scriptura, sigillo, capsulis, cordulis, cera, Secretarii Notariique labore, vel mercede, aliisque omnibus quibuscumque nihil omnino ultra scutum unum aureum pro singula aggregatione, institutione, vel confirmatione, quovis prætextu aut colore, etiam meræ eleemosynæ, exigi aut recipi valeat sub pœna ipso facto incurrenda nullitatis aggregationis, omniumque Indulgentiarum et spiritualium gratiarum in aggregationibus contentarum, cum privatione etiam facultatis aggregandi, et privatione pariter Officiorum, et inhabilitate ad eadem Officia in posterum obtinenda pro Ministris, Superioribus, Officialibus, aliisque contra prædictum Decretum facere præsumentibus; quæ a nullo alio, nisi a Romano Pontifice pro tempore existente remitti valeat, aliisque etiam sub graviori bus pœnis, arbitrio ejusdem Romani Pontificis pro tempore existentis imponendis. Ne autem longo temporis decursu dicti Decreti oblivio induci, ac denuo abusus irrepere possint, Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita habita die 9 Aprilis 1720 decrevit, atque mandavit singulis Ordinibus, Religionibus, Institutis et Archiconfraternitatibus, eorumque Superioribus, Ministris atque Officialibus quocumque nomine nuncupatis, ut pro expediendis litteris patentibus aggregationum, seu potius pro illarum expensis quibuscumque nihil ultra unum scutum aureum sub quovis prætextu aut quæsito colore, etiam a sponte dantibus, aut titulo eleemosinæ recipere audeant, aut recipi permittant sub iisdem pœnis contentis in supra memorato Decreto, edito die 6 Martii 1608, ne Confraternitates aggregandæ sumptibus nimium graventur, et ut omnes intelligant cœlestes Ecclesiæ Thesauros, non quæstus aut alicujus lucri causa, sed ad pietatem Fidelium excitandam ex Apostolicæ Sedis benignitate aperiri. Quibus per me Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Clementi XI relatis, Sanctitas Sua Sacræ Congregationis Decretum approbavit, et in omnibus executioni mandari jussit.

Datum die 10 Aprilis 1720.

J. D. Card. Paracianus.

Raphael Cosmus de Hieronymis Secret.

43. — Confréries de la Bonne Mort.

SOCIETATIS JESU. — Ad humillimas preces Aloisii Fortis, Societatis Jesu præpositi Generalis, Sanctissimus D. N. benigne annuens eidem ac Vicario Generali, tum cum ejusdem vices fecerit, facultatem impertitus est aggregandi Confraternitates sub titulo Bonæ Mortis eisdemque sic aggregatis et canonice erectis, omnes et singulas Indulgentias a Prædecessoribus suis Pontificibus huic primariæ Congregationi Urbis sub eodem titulo Bonæ Mortis in Ecclesia Jesu, de qua in precibus existen. concessas communicandi facultatem pariter elargitus est. Non obstantibus in contrarium etc. Præsenti in perpetuum valituro.
Datum etc.
Die 6 Februarii 1721.

44. — Indulgences apocryphes; Croix et Chapelets de Terre-Sainte; Croix de Caravaque.

Nuper Sacræ Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ delatum fuit, passim evulgari Summarium quoddam Indulgentiarum Germanico idiomate conscriptum, quod latine versum incipit : *Indulgentiæ, quæ concessæ fuerunt a San. mem. Sixto V, Urbano VIII, Innocentio X, Alexandro VII, Clemente IX super Coronis, Crucibus, factis Hierosolymis, et Bethlem, denuo confirmatæ a Summis Pontificibus Clemente X et Innocentio XI, die 11 Junii anni* 1670 etc. impressum Augustæ ab Joanne Michaele Labhort anno 1720.

Cum autem in dicto Summario nonnullas Indulgentias falsas, aut apocryphas aut ab Apostolica Sede revocatas contineri deprehensum fuerit ideo ne Fideles decipiantur, eadem Sac. Congregatio, habita die 11 Martii 1721, prædicti Summarii Augustæ impressi, vel denuo ubicumque imprimendi usum interdixit, illudque prohibuit sub pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis, declarando, gestantes Cruces et Coronas, quas san. mem. Innocentius XI Litteris in forma Brevis emanatis die 28 Januarii anni 1688, prædicta gestantibus et pia opera in eodem Brevi præscripta devote peragentibus, concessit.

Insuper cum eidem Sacræ Congregationi pariter delatum fuerit nonnullos turpis lucri cupidos, non sine magno Fidelium scandalo, prædictas Cruces et Coronas publice vendere, aut mercibus commutare ausu temerario non erubescere; ideo districte prohibuit, ne in posterum aut publice, aut secreto vendantur, vel quomodocumque commutentur; addita

etiam declaratione, quod non transeant personam illorum, quibus prima vice distribuuntur, et quod neque commodari, aut præcario dari possint, et quod aliqua re ex prædictis deperdita, pro ea subrogari altera non valeat. Quod si secus fiat, sæpedictæ Cruces et Coronæ careant Indulgentiis jam concessis.

Cum etiam Sacræ Congregationi Indulgentiarium innotuerit, evulgatum fuisse alterum Summarium Indulgentiarum Germanico pariter idiomate conscriptum, absque loco editionis et nomine impressoris, cujus initium latine redditum est : *Indulgentiæ quæ Crucibus Caravaccensibus concessæ fuerunt a Romanis Pontificibus Pio V, Gregorio XV et Clemente X, denuo confirmatæ ab Innocentio XII* et incipit *Pro Consolatione Christifidelium et S. Crucis Amatorum*, in quo multæ Indulgentiæ apocryphæ et falsæ deprehensæ fuerunt; eadem Sacra Congregatio dicti Summarii impressionem et usum sub iisdem pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis interdixit.

Quibus omnibus per me Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Innocentio XIII relatis, die 4 mensis Junii, Sanctitas Sua sententiam Sac. Congregationis approbavit, et in omnibus executioni mandari jussit.

Datum Romæ die 5 ejusdem mensis anni 1721.

L. Card. Picus Præfectus,
Michael Cosmus de HIERONYMIS Secret.

45. — Lettres d'aggrégation à une Archiconfrérie.

ROMANA. — An præter scutum aureum pro litteris aggregationis, Archiconfraternitas percipere possit etiam intortitium a Procuratore Archiconfraternitatis aggregandæ in actu admissionis?

Sac. Congregatio diei 11 Maii 1722 respondit : « In Decretis. »

46. — Confrérie de s. Simpertius.

AUGUSTANA. — An non obstante quod nomen S. Simpertii in Martyrologio Romano non reperiatur, Indulgentiæ perpetuæ Confraternitati erectæ sub titulo S. Simpertii concedi debeant?

Sac. Congregatio diei 14 Decembris 1722 respondit : « Negative. »

47. — Vente prohibée des croix et chapelets de Terre-Sainte.

AUGUSTANA. — An non obstante Decreto (die 5 Junii 1721 cum quo Sacra hæc Congregatio districte prohibuit ne Cruces et Coronæ quæ Loca Terræ Sanctæ et Sacras Reliquias ibi

existentes tetigere, in posterum publice aut secreto vendantur), danda sit facultas supradictas Cruces et Coronas venvendi?

Sac. Congregatio sub eadem die respondit : « Negative. »

48. — Fête de sainte Paule.

CONGREGATIONIS MONACHORUM EREMITARUM S. HIERONYMI LOMBARDIÆ. — An in cunctis Ecclesiis Congregationis Monachorum Eremitarum S. Hieronymi, Lombardiæ nuncupatorum, Indulgentia Plenaria perpetua concedenda sit in festo S. Paulæ Romanæ?

Sac. Congregatio diei 13 Septembris 1723 respondit : « Pro Gratia. »

49. — Autel privilégié.

MURANA. — An privilegium maneat, non obstante quod Altare sub eadem invocatione de novo ædificatum fuerit in alio quidem loco, sed in eadem Ecclesia?

Sac. Congregatio sub eadem die respondit : « Affirmative. »

50. — Messe solennelle ; Messe conventuelle ; Messe paroissiale.

CREMONEN. — 1°. An Missa, quæ cantatur a solo Sacerdote sine Ministris Sacris, dici possit *Solemnis*, cum contrariæ Sententiæ sit Biss. de Miss. Solemn. pag. 92, litt. M. 237, et an assistentes eidem in prædictis festivitatibus lucrentur Indulgentiam?

2°. An Missa, quæ dicitur in Ecclesiis Regularium sine cantu et vocatur Conventualis, quia ad eam conveniunt Regulares, dici possit in hoc casu Solemnis?

3°. An Missa, quæ dicitur sine cantu in Ecclesiis Monialium, sit in ejusmodi casu *Solemnis*, licet dicatur ab earum Confessariis?

4°. An Missa Parochialis, quæ dicitur sine cantu, possit dici *Solemnis*, licet ad eam pulsentur vel duæ vel tres Campanæ, et accendantur quatuor vel sex candelæ, et quamvis ad eam conveniat populus seu loci Clerus, nam contrariæ opinionis est Gavantus, qui tom. 1, parte 1, tit. 15, num. 4, dicit illam esse *Privatam*, non *Conventualem* seu *Solemnem*, et an assistentes omnibus prædictis Missis in ejusmodi festivitatibus lucrentur Indulgentiam Plenariam?

Sac. Congregatio diei 14 Novembris 1724 respondit :

Ad 1m. « Negative. »

Ad 2m. « Negative. »

Ad 3m. « Negative. »

Ad 4m. « Negative. »

51. — Prière des quarante Heures.

Cum Sacræ Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ innotuerit in nonnullis Ecclesiis Italiæ, præcipue vero in Regno utriusque Siciliæ, Orationem Quadraginta horarum noctis tempore intermitti, orta dubitatio est : An visitantes Augustissimum Eucharistiæ Sacramentum modo supra memorato expositum Indulgentiam consequi valeant, cum in Brevibus pro Ecclesiis Italiæ hactenus expeditis exposita sint verba : *Orationi quadraginta horarum continuatarum, non autem interpolatarum?* Ideo, re mature discussa, eadem Sac. Congregatio declaravit, Indulgentiam ita lucrari minime posse. Ne autem in posterum Christifideles tanto cœlestium donorum bono careant, censuit in illis Ecclesiis, in quibus rationabili de causa Oratio quadraginta horarum noctu intermitti consuevit, Indulgentia deinde concedatur ea conditione adjecta, ut nonnisi noctis tempore, nempe ab hora vigesimaquarta usque ad auroram diei immediate sequentis sæpedicta Oratio interpoletur. Cum autem votum Sac. Congregationis Sanctissimo Domino Nostro relatum fuerit, Sanctitas Sua illud benigne approbavit, et eximia, qua Fideles omnes charitate complectitur, mandavit ut ea de re Episcopi certiores fierent, ut quisque suarum Ecclesiarum indigentiæ, omni qua decet prudentia ac diligentia consuleret, curando, ut nova Brevia desuper opportuna expediantur.

Datum Romæ die 28 Novembris 1724.

L. Card. Picus Præf.
Raphael Cosmus de Hieronymis Secret.

52. — Frères-Mineurs; Autels privilégiés.

Sanctissimus Dominus Noster, ad humillimas preces Ministri Generalis totius Ordinis Fratrum Minorum, confirmavit omnia Altaria privilegiata perpetua quæ reperiuntur concessa in nonnullis Ecclesiis trium Ordinum eidem Ministro Generali subjectorum. Quia vero in aliquibus aliis Ecclesiis eorumdem Ordinum Altare privilegiatum pro una vel pluribus Feriis cum aliquo determinato numero Missarum ad septennium seu ad aliud longius tempus nondum forsan elapsum, reperitur concessum, Sanctitas Sua, prævia illorum revocatione, eadem Altaria privilegiata denuo concessit in perpetuum pro Feriis, et cum numero Missarum ut infra:

In Ecclesiis itaque trium Ordinum præfatorum, in quibus usque adhuc nullum Altare privilegio decoratum existit,

Sanctitas Sua concessit unicum tantum Altare privilegiatum perpetuum juxta modum, videlicet : In Ecclesiis Fratrum in quibus quatuor Missæ quotidie celebrantur, concessit Altare privilegiatum pro animabus quorumcumque Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, pro una Feria cujuslibet Hebdomadæ. In quibus decem Missæ, pro duabus Feriis; in quibus quindecim, pro tribus. In quibus vigintiquinque, pro quinque Feriis. Et in quibus trigintaquinque, concessit Altare privilegiatum quotidianum. In Ecclesiis vero sitis in partibus Infidelium vel Hæreticorum, concessit Altare similiter privilegiatum perpetuum, absque expressione numeri Missarum pro una Feria in Hebdomada. Et in Ecclesiis in Regno utriusque Poloniæ existentibus, pariter concessit Altare privilegiatum perpetuum pro una Feria; cum numero trium Missarum pro duabus Feriis; cum numero sex Missarum, quotidianum. In Ecclesiis autem Monialium pariter concessit Altare privilegiatum perpetuum pro una Feria cujuslibet Hebdomadæ, absque expressione numeri Missarum, sed pro Monialibus tantum, earumque Consanguineis, Affinibus et Benefactoribus.

Cum hac tamen declaratione, quod in singulis supra relatis Fratrum Ecclesiis, quibus modo Altare privilegiatum conceditur, Indultum sit restrictum ad Sacerdotes duntaxat Ordinum supra expressorum inibi celebrantes; et quod Altaria et Feriæ pro quibus conceditur privilegium semel tantum ab Ordinariis locorum designari debeant.

Tandem Sanctitas Sua voluit, quod hujusmodi concessionibus fruantur, non solum Ecclesiæ, quas in præsenti jam habent, verum etiam aliæ omnes, quas in posterum præfatus Ordo Minorum ipsiusque Generales Ministri acquirent

Datum die 14 Decembris 1725.

L. Card. Picus Præf.

Raphael Cosmus de Hieronymis Secret.

53. — Rosaire.

Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XIII summa devotione motus, qua fervet erga Rosarium Beatæ Mariæ Virginis, ut adeo Ecclesiæ utilis Deoque accepta devotio in cuncto Christiano Populo magis magisque augeatur et propagetur, audito Voto Sacræ Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, omnibus utriusque sexus Christifidelibus Rosarium, vel saltem tertiam partem ejusdem devote recitantibus; pro qualibet oratione Dominica, et pro qualibet salutatione Angelica, Indulgentiam centum die-

rum concessit. Recitantibus vero quotidie per integrum annum idem Rosarium, vel pariter saltem ejus tertiam partem, si confessi ac Sacra Communione refecti fuerint et pro Christianorum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione oraverint, semel in anno, die ab unoquoque eligenda, insuper concessit Indulgentiam Plenariam, etiam cum facultate applicandi Defunctis.

Declaravit tamen Sanctitas Sua ut ad effectum lucrandi prædictas Indulgentias requiratur, ut Rosarium fuerit de more benedictum a Fratribus Ordinis Prædicatorum.

Datum die 13 aprilis anno 1726.

L. Card. Picus Præf.
Raphael Cosmus de Hieronymis Secret.

54. — Rosaire médité.

Cum Sacræ Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ Pater Procurator Generalis Ordinis Prædicatorum supplices preces porrexerit pro declaratione dubii : An qui Sanctissimum Rosarium B. M. V. recitant, omissa consueta meditatione mysteriorum humanæ reparationis, et illorum vice mortem aut cœtera Novissima, vel alia pia ac religiosa meditantur, Indulgentias a Summis Pontificibus concessas pro recitatione Rosarii lucrentur? Sacra Congregatio die 6 augusti 1726 respondit : « Non lucrari ; » quam Sacræ Congregationis declarationem per me Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatam, Sanctitas Sua benigne approbavit.

Datum die 13 augusti 1726.

L. Card. Picus Præf.
Raphael Cosmus de Hieronymis Secret

55. — Frères de s. Jean-de-Dieu; Autel privilégié.

Motus Proprius. — Sanctissimus D. N. Benedictus PP. XIII concessit in omnibus et singulis Ecclesiis Fratrum Ordinis S. Joannis de Deo, quibus sit proximum Hospitale sub cura Fratrum ejusdem Ordinis, Altare privilegiatum perpetuum pro Animabus Fidelium decedentium in Hospitali prædicto, et Fratrum Defunctorum ejusdem Ordinis, hac tamen conditione adjecta, quod supramemorata Altaria sint lapidea et consecrata.

Datum die 13 septembris 1726.

L. Card. Picus Præf.
Raphael Cosmus de Hieronymis Secret.

56. — Ordre de s. Augustin; Autel privilégié.

Sanctissimus Dominus Noster ad humillimas preces Fr. Fulgentii Bellelli, Procuratoris Generalis totius Ordinis Fratrum Eremitarum S. Augustini, confirmavit omnia Altaria privilegiata perpetua, quæ reperiuntur concessa in nonnullis Ecclesiis præfati Ordinis.

Quia vero in aliquibus aliis Ecclesiis ejusdem Ordinis Altare privilegiatum pro una vel pluribus Feriis cum aliquo determinato numero Missarum ad septennium vel ad aliud longius tempus, nondum forsan elapsum, reperitur concessum, Sanctitas Sua, prævia illorum revocatione, eadem Altaria, privilegiata denuo concessit in perpetuum pro Feriis et cum numero Missarum ut infra :

In Ecclesiis itaque Ordinis prædicti, in quibus usque adhuc nullum Altare privilegio decoratum existit, Sanctitas Sua concessit unicum tantum Altare privilegiatum perpetuum, juxta modum videlicet :

In Ecclesiis Fratrum supradicti Ordinis, in quibus quatuor Missæ quotidie celebrantur, concessit Altare privilegiatum pro Animabus quorumcumque Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, pro una feria cujuslibet hebdomadæ. In quibus decem Missæ, pro duabus feriis; et in quibus quindecim pro tribus; in quibus vigintiquinque, pro quinque feriis; et in quibus trigintaquinque, concessit Altare privilegiatum quotidianum.

In Ecclesiis vero sitis in partibus Infidelium vel Hæreticorum, concessit Altare privilegiatum similiter in perpetuum pro una Feria in hebdomada, absque expressione numeri Missarum.

Et in aliis Ecclesiis in Regno utriusque Poloniæ existentibus pariter concessit Altare privilegiatum perpetuum pro una Feria; cum numero trium Missarum, pro duabus feriis; cum numero sex Missarum, quotidianum.

In Ecclesiis autem Monialium pariter concessit Altare privilegiatum perpetuum pro una Feria cujuslibet hebdomadæ, absque expressione numeri Missarum, sed pro Monialibus tantum, earumque Consanguineis, Affinibus et benefactoribus.

Cum hac tamen declaratione, quod in singulis suprarelatis Fratrum Ecclesiis, quibus modo Altare privilegiatum conceditur, Indultum sit restrictum ad sacerdotes dumtaxat Ordinis supra expressi inibi celebrantes, et quod Altaria et Feriæ, pro quibus conceditur privilegium, semel tantum ab Ordinariis Locorum designari debeant.

Tandem Sanctitas Sua voluit quod hujusmodi concessio-

nibus fruantur non solum Ecclesiæ, quas in præsenti tunc habent, verum etiam aliæ omnes, quas in posterum præfatus Ordo Eremitarum S. Augustini acquirent.

L. Card. Picus Præf.
Raphael Cosmus de HIERONYMIS Secret.

57. — Indulgences apocryphes; Sanctuaire de Monserrato en Espagne

Sæpius delatum fuit Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ in multis Christiani Orbis partibus, non sine magno Fidelium scandalo, evulgata fuisse Summaria quædam Indulgentiarum, quæ falso asseruntur concessæ Crucibus, Coronis, sacrisque Numismatibus ab Abbate Monasterii Beatæ Virginis Montis Serrati benedictis. Quapropter, re mature perpensa, multa in prædictis Summariis falsa et apocrypha, aut revocata contineri compertum fuit, et ne Fideles decipiantur, eadem Sacra Congregatio declaravit nullis aliis Indulgentiis aut privilegiis memoratas Cruces, aut Córonas, aut præfata Sacra Numismata gaudere, nisi illis, quæ expressæ continentur in Summario anno 1727 nuper Romæ Typis R. C. A. impresso et a Sac. Congregatione Indulgentiarum recognito. Cætera autem quæcumque Summaria, sive manu scripta, sive impressa, tanquam apocrypha et expresse a Sanctissimo Domino Nostro revocata, eadem Sac. Congregatio damnanda et prohibenda censuit, sub pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis, signanter vero assertum quoddam Summarium, quod post titulum incipit : *Noverint universi et singuli hoc præsens publicum transumptum visuri*, etc., contra mentem Sac. Congregationis Romæ impresso, elapso anno, Typis Zinghi et Monaldi.

Quibus per me Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatis, Sanctitas Sua sententiam Sac. Congregationis benigne approbavit et in omnibus executioni mandari jussit.

Datum Romæ 21 januarii 1727.

L. Card. Picus Præf.
Raphael Cosmus de HIERONYMIS Secret.

58. — Trinitaires; autel privilégié.

ORDINIS SANCTISSIMÆ TRINITATIS REDEMPTIONIS CAPTIVORUM. — Sanctissimus Dominus Noster, ad humillimas preces Fratris Atilani Perez de Arroyo, Procuratoris Generalis totius Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum, confirmavit omnia Altaria privilegiata perpetua, quæ reperiuntur concessa in nonnullis Ecclesiis præfati Ordinis.

Quia vero in aliquibus Ecclesiis ejusdem Ordinis Altare privilegiatum pro una vel pluribus Feriis cum aliquo determinato numero Missarum ad septennium, vel aliud longius tempus, nondum forsan elapsum, reperitur concessum, Sanctitas Sua, prævia illorum revocatione, eadem Altaria privilegiata denuo concessit in perpetuum, pro Feriis et cum numero Missarum ut infra :

In Ecclesiis itaque Ordinis prædicti, in quibus usque adhuc nullum Altare privilegio decoratum existit, Sanctitas Sua concessit unicum tantum Altare privilegiatum, juxta modum, videlicet :

In Ecclesiis Fratrum supradicti Ordinis, in quibus quatuor Missæ quotidianæ celebrantur, concessit Altare privilegiatum pro animabus quorumcumque Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, pro una Feria cujuslibet hebdomadæ : in quibus decem Missæ, pro duabus Feriis : in quibus quindecim, pro tribus ; in quibus vigintiquinque, pro quinque Feriis ; et in quibus triginta quinque, concessit Altare privilegiatum quotidianum.

In Ecclesiis vero sitis in partibus Infidelium vel Hæreticorum concessit Altare privilegiatum similiter perpetuum, pro una Feria in hebdomada, absque expressione numeri Missarum.

In Ecclesiis autem Monialium, pariter concessit Altare privilegiatum perpetuum pro una Feria cujuslibet hebdomadæ, absque expressione numeri Missarum, sed pro Monialibus tantum, earumque consanguineis, affinibus et benefactoribus.

Cum hac tamen declaratione, quod in singulis supra relatis Fratrum Ecclesiis, quibus modo Altare privilegiatum conceditur, Indultum sit restrictum ad Sacerdotes dumtaxat Ordinis supra expressi inibi celebrantes, et quod Altaria et Feriæ, pro quibus conceditur privilegium, semel tantum ab Ordinariis Locorum designari debeant.

Tandem Sanctitas Sua voluit quod hujusmodi concessionibus fruantur non solum Ecclesiæ quas in præsenti jam habent, verum etiam aliæ omnes, quas in posterum Ordo Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum acquiret.

Datum Romæ 29 julii 1727.

L. Card. Picus Præf.

Raphael Cosmus de Hieronymis Secret.

59. — Angelus.

Litteris in forma Brevis emanatis die 14 septembris 1724 Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XIII omnibus

utriusque sexus Christifidelibus ad sonitum campanæ consuetas preces : *Angelus Domini nuntiavit Mariæ et concepit de Spiritu Sancto : Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum; Et verbum caro factum est et habitavit in nobis,* et ter salutationem Angelicam flexis genibus recitantibus semel in mense et die ab unoquoque eligendo, si confessi et Sacra communione refecti fuerint, et pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione oraverint, Plenariam Indulgentiam concessit. Reliquis vero diebus prædictas preces ut supra recitantibus Indulgentiam centum dierum.

Quia vero Sanctitati suæ expositum fuit, quod sæpe Regulares aliique in religiosis domibus commorantes eo tempore, quo mane, meridie, aut vespere Campanæ pulsantur, quibusdam actionibus ad Regularem observantiam spectantibus detinentur et hac causa easdem preces recitare tunc temporis minime possunt ac insimul præfatorum nomine humillime supplicatum fuit, ut ex Apostolicæ Sedis dispensatione prædictas preces alio tempore recitando easdem Indulgentias lucrari valeant.

Ideo Sanctissimus Dominus Noster, audito Voto Sacræ Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, benigne indulsit, ut Regulares omnes, aliique in Religiosis domibus commorantes, si dum, ut supra, campanæ pulsantur, aliquod opus exercent, quod ad Regularem observantiam pertineat, nihilominus supramemoratas Indulgentias acquirere possint, dummodo statim ac opus prædictum expletum fuerit, preces supramemoratas flexis genibus devote recitent.

Datum die 5 decembris 1727.

L. Card. Picus Præf.

Raphael Cosmus de Hieronymis Secret.

60. — Chartreux; Autel privilégié.

Ordinis Carthusiani. — Ad humillimas preces Procuratoris Generalis ejusdem Ordinis die 16 februarii 1729 Benedictus XIII benigne concessit privilegium quotidianum perpetuum pro omnibus Altaribus S. Brunonis in omnibus Ecclesiis Monachorum et Monialium Ordinis Carthusianorum, in quibus non reperitur concessum, cum revocatione aliorum ad tempus concessorum.

Datum Romæ etc.

61. — Autel privilégié.

JUSTINOPOLITANA. — An vi aggregationis Ecclesiæ Lateranensi concessum intelligatur privilegium Altaris?

Sac. Congregatio diei 9 maii 1729 respondit : « Negative. »

62. — Récollets d'Allemagne; autel privilégié.

Ad humillimas preces P. Joannis Thony, Provinciarium Germano-Belgicarum Agentis Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIII annuit, quod Ecclesiæ Fratrum Minorum Recollectorum Provinciæ Germaniæ superioris, sive Argentinæ gaudeant Privilegio perpetuo pro duabus feriis in hebdomada, absque expressione numeri Missarum, in illis tamen Ecclesiis in quibus Fratres illius Provinciæ Missionibus, et aliis Pietatis et Misericordiæ operibus occupati determinato numero Missarum injuncto in Indulto generali sub die 14 septembris 1725 satisfacere non possunt.

Datum die 20 julii 1729.

J. Archiepiscopus TYRI Secret.

63. — Frères-Mineurs de Mexico; Autel privilégié.

Sanctissimus annuit, quod Ecclesiæ Fratrum Minorum Discalceatorum Ordinis S. Francisci Provinciæ tantum S. Didaci de Mexico in nova Hispania gaudeant privilegio unius Altaris quotidiani perpetui, absque expressione numeri Missarum, non obstante conditione apposita in Indulto generali concesso Universo Ordini.

Datum Romæ die 14 septembris 1729.

J. Archiepiscopus TYRI Secret.

64. — Congrégation de la Bonne-Mort.

Summarium omnium et singularum Indulgentiarum Primariæ Congregationis vulgo nuncupatæ *della Buona Morte* a sa. me. Benedicto XIII, sub die 23 septembris 1729, concessarum.

Indulgentia Plenaria omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis, qui in Sodales ejusdem Primariæ Congregationis recipientur, die prima illorum receptionis, si Sanctissimum Sacramentum Eucharistiæ ea die sumpserint.

Indulgentia Plenaria Confratribus et Consororibus dictæ Primariæ Congregationis qui in Mortis Articulo constituti Sanctissimum Jesu Nomen, corde, si ore nequiverint, devote invocaverint.

Indulgentia Plenaria omnibus Confratribus et Consororibus, qui vere pœnitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in Ecclesia, in qua Congregatio reperitur erecta, sumpserint, in una feria sexta seu Dominica cujuslibet mensis, per eos ad sui libitum respective eligenda, dummodo Expositioni Sanctissimi Sacramenti de vespere peragendæ, vel in qualibet ex feriis sextis seu Dominicis diebus intersint.

Indulgentia Plenaria omnibus et singulis Confratribus et Consororibus qui ut supra vere pœnitentes et confessi in Nativitatis, Resurrectionis et Ascensionis D. N. Jesu Christi, et Epiphaniæ et Pentecostes et Sanctissimæ Trinitatis et Corporis Christi, nec non in Purificationis, Assumptionis, Conceptionis et Nativitatis B. M. V. ac Nativitatis S. Joannis Baptistæ et singulorum Sanctorum Apostolorum, videlicet Petri et Pauli, Andreæ, Jacobi, Joannis, Thomæ, Philippi, Jacobi, Bartholomæi, Matthæi, Simonis, Judæ, et Mathiæ, nec non S. Josephi, et Commemorationis omnium Sanctorum festis diebus, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in Ecclesia in qua Congregatio reperitur erecta, sumpserint, ac ibi, prout unicuique suggeret devotio, pro Christianorum Principum concordia, Hæresum extirpatione, Hæreticorum et infidelium conversione et S. Matris Ecclesiæ exaltatione ac Summi Pontificis prosperitate pie oraverint.

Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum singulis Confratribus et Consororibus, qui Expositioni Sanctissimi Sacramenti vespere in qualibet ex dictis feriis sextis, seu Dominicis faciendæ, devote interfuerint et ut supra oraverint aut corpus suum flagellaverint seu, ut vulgo dicitur, disciplinam fecerint.

Indulgentia unius anni omnibus Confratribus et Consororibus, quoties corpora defunctorum ad sepulturam associaverint, vel si infirmi aut legitime impediti, audito signo campanæ, Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam pro salute animæ defuncti recitaverint, aut Congregationibus, tam publicis quam privatis, ac Divinis Officiis spiritualibusque colloquiis, exhortationibus, et aliis piis officiis aut diebus feriatis Missæ Sacrificio interfuerint, aut vespertino tempore, antequam cubent, conscientiam diligenter examinaverint, seu pauperes infirmos in hospitalibus vel privatis domibus, nec non carceratos visitaverint.

Omnes et singuli Confratres et Consorores, qui singulis Quadragesimæ et aliis anni diebus in Missali Romano descriptis, rite dispositi Ecclesiam in qua Congregatio reperitur erecta, devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pie oraverint, eas omnes

et singulas Indulgentias, prout in Decreto hujus Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 julii 1777, consequantur, quas consequerentur si Ecclesias Urbis pro consequendis Indulgentiis Stationum designatas personaliter visitarent.

Omnes et singulæ præfatæ Indulgentiæ, sive plenariæ sive partiales, possunt animabus fidelium defunctorum per modum suffragii applicari.

Singuli Confratres et Consorores ubique locorum pro tempore commorantes, opera prædicta, quæ ipsi sodales pro singularum Indulgentiarum consecutione observare deberent, prout poterunt observando et exequendo, omnes easdem Indulgentias, remissiones et relaxationes consequi possunt.

J. Archiep. Tyri Secret.

65. — Chemin de la Croix.

Avertissements nécessaires pour régler l'exercice de la Via Crucis.

Notre Saint Père le Pape Clément XII, à la demande du procureur général de l'Ordre des Frères-Mineurs de S. François, dits de l'Observance, tant en son propre nom qu'en celui du ministre général du même ordre, ayant étendu l'indulgence de la *Via Crucis*, par un bref daté du 16 janvier 1731, lequel fait disparaître en outre quelques doutes élevés depuis le bref de son prédécesseur Benoît XIII, de sainte mémoire, Sa Sainteté, par un mouvement de son zèle paternel pour le salut des âmes, a daigné donner des ordres au cardinal préfet de la S. Congrégation des Indulgences, afin que l'on établît en même temps les règles et les avertissements qui pouvaient contribuer à ce qu'un si saint et si utile exercice, dans lequel on doit méditer la douloureuse passion que notre Rédempteur voulut souffrir *ob nimiam charitatem qua nos dilexit*, se fît par les fidèles avec la dévotion et le recueillement nécessaires pour en retirer les fruits abondants qui en dérivent ordinairement. Pour remplir, en conséquence, les ordres et les pieuses intentions de Sa Sainteté, on donne, tant à ceux qui érigeront le Chemin de la Croix qu'aux personnes qui voudront profiter de cette dévotion, les avertissements qui suivent :

1. La faculté d'ériger le Chemin de la Croix ayant été concédée aux religieux soumis au ministre général des Frères-Mineurs, tant observants que réformés, *privative quoad alios quoscumque*, il n'est pas permis à d'autres de l'ériger, et ceux qu'on érige n'ont pas les Indulgences.

2. Il ne peut être érigé que par les supérieurs de l'Ordre

susdit, ou bien, en vertu de la commission qu'ils en donnent, par un autre religieux de l'Ordre, lequel soit ou prédicateur, ou du moins confesseur approuvé.

3. On doit ériger le Chemin de la Croix selon la forme accoutumée et pratiquée jusqu'à ce jour dans l'Ordre des Frères-Mineurs, c'est-à-dire qu'il y ait quatorze stations et que les croix ou chapelles rappellent les mystères de la Passion. Lorsque le Chemin de la Croix est érigé hors de l'église, comme le pratiquent plusieurs couvents dudit Ordre, il faudra toujours avoir soin de commencer ou de finir par l'église ou le lieu saint. On avertit spécialement que les chapelles doivent être fermées avec des grilles, afin qu'il ne puisse y entrer ni personnes ni animaux, et que tant les chapelles que les croix demandent à être placées dans des lieux où il n'y a pas à craindre d'irrévérences; et au cas où, par suite, ces mêmes lieux perdraient leur décence, les Supérieurs se feront un devoir de les interdire, et nous laissons ce devoir strict à la charge de leur conscience.

4. Il sera bon, pour la plus grande commodité du peuple, d'ériger deux Chemins de Croix dans la même église ou lieu pie, s'ils sont assez vastes; l'un servira aux hommes et l'autre aux femmes. Si l'un est érigé hors de l'église, il faudra toujours en ériger un autre en dedans, pourvu qu'elle soit assez grande pour qu'il n'y ait pas de confusion, et alors en temps de pluie ou d'autre empêchement, on pourra néanmoins pratiquer un si saint exercice.

5. Cette pratique du Chemin de la Croix sera uniforme en tous lieux, et on ne pourra altérer en rien ce qui s'est observé jusqu'à ce jour dans les couvents de l'Ordre, soit que tout le peuple aille en procession sous la direction d'un ou de plusieurs prêtres, soit que chacun le fasse d'une manière privée. Lorsqu'on fait le Chemin de la Croix de la première manière, il faut arrager la procession de telle sorte que les hommes soient séparés des femmes, les hommes d'abord, puis un ou plusieurs prêtres au milieu, et les femmes derrière. A chaque station, un clerc ou un prêtre lit à haute voix la considération correspondant à chaque mystère ou Station, puis après avoir récité un *Pater* et un *Ave*, on fera un acte de contrition et l'on avancera en chantant d'une Station à l'autre le *Stabat Mater* ou une autre prière. Tous sont avertis qu'ils doivent se tenir avec une grande modestie, silence et recueillement, car l'expérience démontre que ce saint exercice pratiqué avec piété et dévotion introduit peu à peu, parmi les fidèles de toute condition, l'usage de la méditation et la réforme des mœurs.

6. Quand on pratique seul le Chemin de la Croix, il n'est pas nécessaire de réciter six *Pater* et *Ave* à chaque station, comme quelques-uns le supposent, mais il suffit de méditer brièvement la passion de N. S., qui est l'œuvre enjointe pour gagner les saintes indulgences et, conformément à l'usage introduit, de réciter un *Pater* et *Ave* à chaque Croix et de faire un acte de contrition.

7. Dans les églises on doit s'abstenir de faire le Chemin de la Croix pendant les offices divins et la messe, et aussi lorsqu'il y a à l'église un concours de fidèles qui ne permet pas de suivre l'exercice sans faire de bruit ou déranger les autres, d'autant plus que l'on doit visiter toutes les Stations l'une après l'autre, s'il n'y a pas d'empêchement.

8. Lorsqu'on doit ériger le Chemin de la Croix dans quelque monastère de religieuses ou dans un conservatoire, il n'est pas nécessaire pour cela d'entrer dans la clôture. Il suffira qu'un religieux du même ordre, d'âge mûr, approuvé pour la confession et la prédication, après avoir demandé l'autorisation à l'Ordinaire, bénisse les croix à la grille et fasse une courte instruction aux religieuses et autres personnes qui sont dans le monastère ou le conservatoire sur la visite des croix et les choses nécessaires pour participer aux indulgences et en tirer profit pour l'âme.

9. On ne doit pas publier du haut de la chaire ni autrement, et encore moins par écrit, soit dans les chapelles soit aux Stations, un nombre certain et déterminé des Indulgences que l'on gagne, parce que l'on a reconnu en plusieurs occasions que par inadvertance, par erreur ou transposition d'une dévotion à l'autre, on a confondu la vraie nature de ces Indulgences; en conséquence, il suffira de dire que quiconque aura médité sur la Passion de N. S. pendant ce saint exercice, gagnera, par concession des Souverains Pontifes, les mêmes Indulgences que si l'on visitait personnellement les Stations du Chemin de la Croix de Jérusalem.

Donné le 3 avril 1731.

L. Card. Pico, préfet.
JEAN, archevêque de Tyr, Secret.

66. — Indulgences appliquées aux défunts.

An expediat concedi facultas applicandi pro Defunctis Indulgentias hactenus concessas et concedendas vivis fidelibus?

Sac. Congregatio diei 19 maii 1731 respondit : « Consulendum Sanctissimo, expedire quoad Indulgentias concedendas, et quoad concessas renovendas, detur facultas applicandi eas

pro Defunctis, non tamen per Decretum generale quod induceret novam praxim. »

67. — Ordre des Capucins.

Cum pro parte procuratoris Generalis Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum nuncupat. humillime supplicatum fuerit pro declaratione dubii : An Ecclesiæ, Cappellæ, et Oratoria publica in Residentiis et Hospitiis Missionum præfati Ordinis gaudeant Indulgentiis generaliter concessis omnibus Ecclesiis Ordinis ejusdem ? Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis præposita, die 27 martii 1732, censuit : « Gaudere et dummodo tamen Ecclesiæ et Oratoria sint publica et fixa, et ad quæ confluant Fideles ad Sacrum audiendum, et ad recipienda Ecclesiæ Sacramenta. » Quibus relatis per me infrascriptum Secretarium sub die 11 junii ejusdem anni Sanctissimo Domino Nostro Clementi PP. XII, Sanctitas Sua benigne approbavit.

L. Card. Picus Præf.
J. Archiepiscopus Tyri Secret.

68. — Indulgence des sept autels.

Januen. — An satis sit Monialibus pro executione Brevis septem Altarium, eorum loco septem distinctas Icones tantum habere, ac pro Indulgentiarum assecutione illas distinctim visitare ?

Sac. Congregatio diei 1 septembris 1732 respondit : « Negative. »

69. — Confréries de s. François de Paule.

Ordinis Minimorum S. Francisci de paula. — An facultas aggregandi extra Urbem Confraternitates sub Instituto S. Francisci de Paula sit PP. Generalibus Ordinis Minimorum concedenda ?

Sac. Congregatio diei 20 januarii 1733 respondit : « Ad mentem Eminentissimi Præfecti cum Secretario, et Mens est, supplicandum Sanctissimo ut dignetur PP. Generalibus dicti Ordinis facultatem impertiri erigendi, accedente consensu Ordinarii, utriusque sexus Confraternitates ejusdem denominationis et Instituti, easque jam erectas, Archiconfraternitati in Urbe institutæ aggregandi, omnesque et singulas Indulgentias et gratias a Summis Pontificibus dictæ Archiconfraternitati concessas illis communicandi ; servata tamen forma Constitutionis a San. Me. Clemente VIII super erectione et aggregatione hujusmodi Confraternitatum editæ. » Sanctissimus annuit.

70. — Fête de s. Grégoire de Nysse.

ORDINIS S. BASILII. — An Indulgentia Plenaria perpetua visitantibus Ecclesias Ordinis Basiliani die Festo S. Gregorii Nysseni sit concedenda ?

Sac. Congregatio sub eadem die respondit : « Plenaria perpetua die Festo S. Gregorii Nysseni pro omnibus visitantibus Ecclesias Monachorum ; in Ecclesiis autem Monialium pro ipsis solis. »

71. — Indulgences apocryphes; Confréries de la Sainte-Trinité.

Delatis judicio Sacræ Congregationis Indulgentiarum quamplurimis Summariis Indulgentiarum, atque privilegiorum sub asserto nomine Confratrum Ord. Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis captivorum in variis locis præcipue Hispaniarum editis, quæ non modo non sunt ex recognitis et approbatis ex eadem Sacra Congregatione, verum etiam continent multas Indulgentias et Indulta falsa, atque a Summis Pontificibus jam revocata.

Eadem Sac. Congregatio confirmando, decretum editum sub die 7 martii 1678, non evulgandi summaria Indulgentiarum sub nomine Confratrum, tam præfati, quam cujuscumque alterius Ordinis a Sac. Congregatione non recognita ; nec non prohibitionem cujuscumque similis Summarii factam, sub die 20 decembris 1718 præfata itidem reprobavit et districte prohibuit, omnibusque sive sæcularibus sive regularibus sub pœna excomunicationis ipso facto incurrendæ mandavit, ne in posterum alia imprimantur, aut publicentur summaria Indulgentiarum et signanter sub nomine ut supra Confratrum ejusdem Ordinis, quam ea quæ sub die 28 novembris 1678 et 16 septembris 1723 ab ipsamet Sacra Congregatione recognita et approbata fuerunt, atque de his omnibus dari litteras ad Nuncium Sedis Apostolicæ ac ad omnes Hispaniarum Archiepiscopos et Episcopos juxta institutionem.

Et facta de prædictis per me infrascriptum Secretarium SS. D. N. relatione, Sanctitas Sua benigne approbavit.

Datum die 5 octobris 1734.

L. Episcopus Albanensis Card. Picus præf.
Joannes Archiepiscopus TYRI Secret.

72. — Tertiaires de s. François; Révocation des Indulgences; Indulgences des Sept-Eglises; Communication des Indulgences.

1m. An quoad participationem meritorum alienorum ac communicationem Indulgentiarum Tertius Ordo S. Francisci

de Pœnitentia tuto Bullaria sequi possit, ne dum quoad participationem meritorum alienorum, verum etiam communicationem omnium Indulgentiarum singulis ordinibus indultam?

2m. An quoad Indulgentias obsit revocatio S. Memoriæ Pauli V edita sub die 23 maii 1706?

3m. An quoad Indulgentias septem Ecclesiarum Urbis eidem Tertio Ordini obsit decretum San. Me. Innocentii XI decernentis Indulgentias Stationum Urbis, tantum pro diebus in Missali Romano assignatis suffragari; cum P. Engelbertus Pauck in sua *vinea Seraphica* Romæ approbata *fol.* 148 asserat: Tertium Ordinem S. Francisci, etiam post dictum decretum, gaudere Indulgentiis septem Ecclesiarum et Stationum Urbis?

4m. Demum cum sæpius in Bullis S. Sedis legatur: Ordines Regulares, minime communicare in Indulgentiis intuitu alicujus particularis Religionis concessis. Quid sub verbis illis *intuitu particularis Religionis sit intelligendum* ?

Sac. Congregatio diei 5 februarii 1735 respondit ut infra:

Ad 1m. « Negative. »

Ad 2m et 3m. « Affirmative. »

Ad 4m. « Regulares gaudere privilegiis Indulgentiarum concessarum operibus ex Instituto peragendis. »

73. Confrérie du Rosaire.

Hispalen. — An concedenda sit confirmatio erectionis Confraternitatis sub titulo Rosarii, licet expressus consensus P. Generalis non interfuerit?

Sac. Congregatio diei 25 aprilis 1735 respondit: « Recurrant ad P. Generalem Ordinis Prædicatorum. »

74. Chemin de la Croix.

An Indulgentiæ Viam Crucis peragentibus a S. Sede concessæ, etiam ad Vias Crucis erectas a non subjectis Ministro Generali Ordinis S. Francisci Regularis Observantiæ extensæ intelligantur?

Sac. Congregatio sub eadem die respondit: « Negative. »

75. — Actes avant la Communion.

Neapolitana. — An peragentibus Actus Fidei, Spei, Charitatis, etc. internos ante et post Communionem Eucharisticam Indulgentiæ sint concedendæ?

Sac. Congregatio diei 5 julii 1735 respondit: « Negative et gaudeant impetratis a Benedicto XIII. »

76. — Indulgences apocryphes : Chapelle de la Conception à Grenade.

Delato ad Sac. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositam Summario Hispanico idiomate typis dato cujus titulus : *Sommario delle Grazie, Indulgenze, Giubilei, e Stazioni concesse ai Signori Re Cattolici nella sua Real Cappella di Nostra Signora della Concezione nel Convento di Nostro P. S. Francesco, Casa Grande della Città di Granata, ed alle Medaglie che in essa Cappella si distribuiscono, concesse dalli Sommi Pontefici Leone X e confermate da molti Sommi Pontefici e nuovamente dal Nostro Santissimo Padre Clemente XII il giorno* 30 *aprile dell' anno passato* 1733, eoque accurate examinato, Sac. Congregatio sub die 5 julii 1735 censuit : Prohibendum esse idem Summarium, tanquam continens concessiones et Indulgentias falsas, apocryphas, piarum aurium offensivas, scandolosas, Sanctæ Sedi injuriosas sub pœnis canonicis, et notificandum Procuratori Generali, atque supplicandum Sanctissimo pro expeditione Brevis, committendo Ordinario Granatensi illius publicationem, qui curet ut lacerentur copiæ præfati Summarii. »

77. — Confrérie de la Ceinture de saint Augustin.

Ordinis S. Augustini. — An Indulgentiæ concessæ Ecclesiis Ordinis S. Augustini sint extendendæ ad Ecclesias ubique locorum existentes in locis, ubi Conventus Ordinis non reperiuntur, favore Confraternitatis Cincturatorum?

Sac. Congregatio diei 30 julii 1735 respondit : « Negative. »

78. — Camaldules, autel privilégié.

Cum sub die 9 februarii 1729 Sanctæ Memoriæ Benedictus XIII benigne concesserit Privilegium quotidianum perpetuum Altari Sancti Romualdi in omnibus et singulis Ecclesiis Monachorum, Eremitarum et Monialium Ordinis Camaldulensium ; cumque deinde dubitatum fuerit, an præfatum Indultum intelligendum tantum sit pro Altaribus tunc erectis, vel etiam pro Altaribus in posterum erigendis : Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, instante pro resolutione prædicti dubii R. P. D. Petro de Zaghis, Procuratore Generali ejusdem Ordinis, sub die 1 octobris 1735 censuit : « Prædictum Indultum comprehendere tam Altaria, quæ tunc reperiebantur erecta, quam in posterum erigenda. » Et facta de præmissis Sanctissimo Domino relatione per me infrascriptum Secretarium sub die 5 ejusdem mensis octobris, Sanctitas Sua benigne approbavit.

L. Episcopus Albanensis Card. Picus Præf.

Joannes Archiepiscopus Tyri Secret.

79. — Bénédiction papale.

An Ordini S. Augustini competat facultas impertiendi Benedictionem Papalem certis diebus concedi solitam ?

Sacra Congregatio diei 4 februarii 1736 respondit : « Non competere Ordini S. Augustini facultatem impertiendi Benedictionem Papalem, et inhibeatur ea deinceps. »

80. — Extension d'indulgences.

Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis præposita sub die 4 februarii 1736 censuit : « Indulgentias, quibus fruitur Congregatio Canonicorum Regularium Ordinis S. Augustini, Congregationis Sanctissimi Salvatoris, extendendas esse ad Congregationem Canonicorum Regularium S. Ruffi, dummodo Institutum ejusdem S. Augustini profiteatur. » Et facta de prædictis per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro, relatione sub die 22 dicti mensis, Sanctitas Sua benigne approbavit.

A. M. Erba Protonotarius Apostolicus Secret.

81. — Autels privilégiés.

Quum post expeditionem Privilegiorum Altarium in Urbe factam Brevia Apostolica, in quibus eorum concessio continetur, Ordinariis locorum, ut par est, nonnulli præsentare negligerent, et detrectarent eorum executionem; Sacra hæc Congregatio, sub die 18 maii 1711 provide modum impositura gratiarum executioni, statuit : « Tempus in Brevibus Apostolicis positum pro concessione privilegii Altaris, non a die præsentationis Brevis Ordinario Loci, sed a die datæ esse computandum. » Sed cum nimis diversa distantia Locorum ad quæ hujusmodi Brevia transmittuntur in Regiones ab Urbe remotas per longa etiam et incerta maris itinera, nedum multorum mensium, sed annorum spatio, Epistolæ et Brevia retardentur, idque ut pluries citra Oratorum negligentia, inolevit praxis præventive confirmationem gratiæ ad tempus concessæ expetere, eamque nondum expirato tempore primevæ concessionis expedire, ut opportune transmissa subsecuta privilegia ante pristinorum expirationem exequi possent; nec vacuum tempus intercederet Defunctorum suffragio et Fidelium Indulgentiis.

Quoniam vero in Brevi concessionis privilegii Altaris adjicitur clausula *dummodo in eadem Ecclesia, nullum aliud sit Altare simili privilegio decoratum*; propositum est dubium : An secundum Breve prioris confirmativum subsistat, quamvis enim executioni minime detur, nisi post la-

psum temporis in primo Brevi præfixi : tamen quando secundum Breve in Urbe expeditur, vere Ecclesia privilegio Altaris decoratur ?

Sac. Congregatio sub die 4 februarii 1736 respondit : « Tempus in Brevibus Apostolicis positum pro confirmatione privilegii Altaris in Regionibus remotis, non a die datæ, sed a die præsentationis Brevis Ordinario esse computandum. »

82. Heure de Notre-Dame des Sept-Douleurs.

Urbis et Orbis. — Ad humillimas preces Confratrum et Consororum Confraternitatis B. Virginis Septem Dolorum, Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, sub die 4 februarii 1736, censuit : « Concedendam esse Indulgentiam Plenariam semel in anno cum facultate applicandi pro defunctis, omnibus Christifidelibus eodem die, quo per spatium præscriptæ horæ meditationi Dolorum B. Virginis incubuerint, ad septennium. » Et facta per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatione sub die 22 februarii currentis anni, Sanctitas Sua benigne approbavit.

L. Episcopus Albanensis Card. Picus Præf.
Joannes Archiepiscopus Tyri Secret.

83. — Confréries des Ecoles Pies.

Clericorum Regularium Congregationis Scholarum Piarum. — 1m. An sit concedenda facultas Præposito Generali pro tempore aggregandi Sodalitia erecta vel erigenda in eorum domibus eisque privilegia et Indulgentias communicandi ?

2m. An et quæ Indulgentiæ concedendæ sint supradicto primo Sodalitio ?

Sac. Congregatio diei 3 decembris 1736 respondit :

Ad 1m. « Pro gratia facultatis Præposito Generali pro tempore erigendi Sodalitium in domo S. Pantaleonis Urbis, et ei aggregandi alia Sodalitia deinceps erigenda. »

Ad 2m. « Habebitur ratio post erectionem. »

84. — Tertiaires de s. François.

Monialium tertii Ordinis S. Francisci. — An tam Moniales tertii Ordinis S. Francisci Oppidi de Aveyro Conimbricensis Diœcesis, quam Monasteria similis Instituti in variis partibus Germaniæ posita, licet sub cura et gubernio Ordinariorum, fruantur Indulgentiis earum Ordini generaliter concessis ?

Sac. Congregatio sub eadem die respondit : « Affirmative. »

85. — Chemin de la Croix.

Très Saint-Père, Frère Léonard de Port-Maurice, mineur réformé de la Retraite, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, expose, avec le respect qui lui est dû, le doute soulevé par quelques personnes, si les chemins de croix érigés jouissent des mêmes indulgences que celui de Jérusalem, quand on n'y observe pas, d'une station à l'autre, la même distance de pas qu'à Jérusalem. Comme les brefs apostoliques ne parlent pas de cette distance et qu'elle n'a jamais été observée dans les chemins de croix érigés à Rome ou ailleurs, attendu l'étroitesse des églises, oratoires et lieux pies où on les érige, et aussi pour qu'à cause de ce doute on n'abandonne pas un si saint exercice, qui, jusqu'à présent, a porté si grand fruit aux âmes, il supplie Votre Sainteté, dans sa bonté souveraine, de daigner déclarer qu'il n'est pas nécessaire d'observer la même distance de pas qu'à Jérusalem, mais que la plus minime distance suffit.

Die 3 decembris 1736.

Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis præposita declaravit : « Inter Stationes Viæ Crucis non requiri distantiam æqualem Viæ Crucis Jerosolimitanæ. » Et facta de prædictis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua benigne approbavit.

86. — Ceintures de sainte Monique.

Sutrina. — An competat Patri Generali Ordinis S. Augustini facultas distribuendi Monialibus Cincturas S. Monicæ pro consecutione Indulgentiarum, absque consensu illarum Ordinarii in casu etc.

Sacra Congregatio sub die 13 septembris 1737 respondit : « Negative. »

87. — Chemin de la Croix.

Provinciæ Helveticæ. — An Patribus Missionariis Cappuccinis degentibus in Helvetia, ubi non sunt Patres Minores Observantiæ, danda sit facultas erigendi Viam Crucis cum Indulgentiis adnexis in casu, etc. ?

Sac. Congregatio sub eadem die respondit : « Pro gratia facultatis erigendi Viam Crucis cum Indulgentiis consuetis, de consensu tamen Fratrum Minorum de Observantia. »

88. — Indulgences apocryphes.

Nuper Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ delatum fuit per manus Christifidelium circumferri librum cui titulus : *Le Sacre Dovizie de Vivi a pro de' Defonti, cioè breve ristretto dell'Indulgenze de' Fedeli e de' Re-*

golari in commune, principalmente delle Indulgenze dell' Ordine Carmelitano, etc., a quodam Religioso Ordinis Carmelitarum, suppresso auctoris nomine, absque legitima facultate Ordinis typis datum Panormi anno 1734. Cum vero in præfato libro nonnullas Indulgentias falsas aut apocryphas contineri deprehensum fuerit, ideo ne Christifideles decipiantur, eadem Sac. Congregatio, sub die 13 septembris 1737, dictum librum (alias per Definitorii Generalis ejusdem Ordinis decretum reprobatum) ejusque impressionem ubicumque, sive factam sive faciendam, et usum interdixit illumque prohibuit sub pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis. Declarando tamen inter falsas et apocryphas non esse recensendas Indulgentias contentas in Summario Confratrum Ordinis B. Virginis de Monte Carmelo, ab eadem Sacra Congregatione recognitas et approbatas, sub die 27 junii 1673, atque in eodem libro insertas. Factaque de his per me Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Clementi XII relatione, die 13 mensis novembris, Sanctitas Sua sententiam Sac. Congregationis approbavit, et in omnibus executioni mandari jussit.

Datum Romæ die 15 ejusdem mensis anni 1737.

89. — S. Louis de Gonzague.

Edito sub 22 novembris 1729 Decreto, videlicet. « Cum Sanctissimus Dominus Noster Benedictus XIII S. Aloysium Gonzagam decreverit solemniter canonizandum, ut Adolescentibus præsertim venerandus atque imitandus proponeretur juvenis innocentia vitæ clarissimus ; post ejus vero canonizationem multæ per Orbem Scholæ, etiam extra Societatem Jesu, illum sibi magna cum utilitate imitandum ut exemplar, et venerandum ut Patronum proposuerint ; idcirco Sanctitas Sua, non solum in omnibus et singulis Universitatibus, Gymnasiis, vel Collegiis generalium, vel non generalium studiorum ; verum etiam aliis, si quibus alicubi placuerit, ubicumque existentibus, vel extituris, eumdem S. Aloysium principalem constituit Patronum, cum facultate Missam et Officium proprium de illo per Sedem Apostolicam approbatum dicendi pro Sacerdotibus, aut alias ad horas canonicas obstrictis, die ipsius anniversario 21 junii in Ecclesiis dictæ Societatis, vel aliis, ad quas accedere consueverint, aut voluerint ; Indulgentia vero Plenaria quibuscumque rite visitantibus Altare ipsius in Festo ubicumque (juxta facultatem in Bulla canonizationis attributam) fieri contigerit : ac Litteras Apostolicas desuper expediri mandavit. Die 22 novembris 1729. Loco ✠ Sigilli. Nicolaus Ma-

ria Tedeschi Archiep. Apam, Sac. Rituum Congregationis Secretarius. » Ortoque aliquibus in locis dubio : an ubi Festum ejusdem Sancti fit, non tamen ad Altare ipsius proprium (cum illic non adsit ; vel si adsit non ad illum, sed ad majus, aut commodius Altare, magni concursu et solemnitatis causa celebretur) nihilominus rite visitantibus Altare in quo fit Festum, etiam si non sit ipsius proprium, dicta Indulgentia suffragetur ? Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII, facta per me Cardinalem Congregationis super Indulgentiis Sacrisque Reliquiis Præfectum relatione Sanctitati Suæ tam præfati dubii, quam precum desuper exhibitarum pro opportuna declaratione benigne annuit ; confirmatoque in reliquis Decreto, declaravit Indulgentiam suffragari.

Die 21 novembris 1737.

L. Episcopus Alban. Card. Picus Præf.
Joannes Archiep. Tyri Secret.

90. — Autorisation de la Congrégation pour l'impression des livres d'Indulgences.

Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis præposita, inhærendo decretis alias editis, censuit : «Renovandam esse, prout expresse renovat, prohibitionem quorumcumque librorum continentium concessiones, summaria, diaria Indulgentiarum, et quocumque alio nomine vel titulo nuncupentur, absque prævia approbatione ejusdem Sac. Congregationis. » Et facta de supradictis per me infrascriptum Secretarium relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua benigne approbavit.

Die 17 martii 1738.

Joannes Archiep. Tyri Secret.

91. — Autel privilégié.

Ordinis Carmelitarum. — Ad humillimas preces porrectas a P. Procuratore Generali Ordinis Carmelitarum Calceatorum, pro communicatione Altaris Privilegiati quotidiani perpetui, quod supponitur concessum a Gregorio XV vivæ vocis oraculo in omnibus Ecclesiis Fratrum Carmelitarum Excalceatorum; Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis præposita, sub die 30 augusti 1738, censuit : « Supplicandum Sanctissimo pro declaratione ejusdem privilegii, illudque confirmari, et quatenus opus fuerit, de novo concedi : itemque communicari ad omnes Ecclesias Conventuum Fratrum Carmelitarum Calceatorum tam erectas quam erigendas. » Et facta de prædictis per me infrascriptum. Secretarium

Sanctissimo Domino Nostro relatione, sub die 10 septembris ejusdem anni, Sanctitas Sua benigne annuit.

L. Episc. Albanen. Card. Picus Præf.
Joannes Archiep. TYRI Secret.

92. — Indulgences apocryphes.

Delatis ad Sanctam Sedem per Organum Sac. Congregationes de Propaganda Fide tribus Summariis, seu Formulariis Indulgentiarum, typis Sinicis impressis, quorum primum in italicum idioma versum continet Indulgentias ut infra, secundum vero in latinum idioma translatum, tertium denique pariter in latinum ut sequitur, SS. D. N. Clemens PP. XII, sub die octava mensis octobris 1738, prohibuit præfata Summaria continentia Indulgentias falsas, apocryphas et a stylo concessionum S. Sedis et Sac. Congregationis Indulgentiarum et Sac. Reliquiarum exorbitantes, sub pœnis canonicis et excommunicatione ipso facto incurrenda a quibuscumque sive Sæcularibus, sive Regularibus cujuscumque Ordinis, etiam Societatis Jesu, publicantibus prædicta Summaria, vel aliquas in iis contentas Indulgentias, et per Em. et Rev. D. Cardinalem Præfectum ejusdem Congregationis hoc decretum expediri mandavit.

Die Audientiæ 8 octobris 1738.

PREMIER SOMMAIRE.

« Feuille d'indulgence plénière aux fêtes mobiles pour la Confrérie de l'Annonciation de Notre-Dame.

« Pendant le Carême, excepté le dimanche, on gagne chaque jour cent cinquante quatre mille ans d'indulgence; le jour des Cendres, indulgence plénière; le dimanche suivant, ainsi que le lundi, le jeudi, le vendredi et le samedi, indulgence plénière ; le mardi, on délivre une âme du Purgatoire; le second dimanche de Carême et le samedi précédent, on délivre une âme du Purgatoire; le troisième dimanche, indulgence plénière et délivrance d'une âme du Purgatoire; le quatrième dimanche et le samedi suivant, délivrance d'une âme du Purgatoire; le dimanche de la Passion, délivrance d'une âme du Purgatoire; le dimanche des Rameaux et tous les jours suivants jusqu'au dimanche *in Albis*, indulgence plénière; le lundi et le mercredi avant l'Ascension, cent cinquante-quatre mille ans d'indulgence; le jour de l'Ascension, indulgence plénière; le jour de la Pentecôte et les quatre jours suivants, indulgence plénière, avec délivrance d'une âme du Purgatoire, le jeudi et le samedi; le premier dimanche d'Avent, cent cinquante-quatre mille ans

d'indulgences; le vendredi des Quatre-Temps, diverses indulgences plénières, et chaque jour des Quatre-Temps de l'année, cent cinquante-quatre mille ans d'indulgences; chaque samedi, on gagne une indulgence plénière.

« Indulgences plénières pour la Confrérie de l'Annonciation.

« Grégoire XIII a accordé aux fidèles ces indulgences quand le Père François Kastner, de la Compagnie de Jésus, alla à Rome, et Clément XI, le jour de l'Epiphanie, en 1705, a permis de les promulguer dans toutes les provinces de la Chine.

« Pour la Circoncision, indulgence plénière; pour la fête des Trois-Rois, de saint Félix, de saint Marcel et de saint Antoine, indulgence plénière; pour les fêtes de sainte Prisque et des saints Fabien et Sébastien, indulgence plénière; le jour de sainte Agnès, quatorze cents ans; le jour des saints Vincent et Anastase, quarante ans; aux fêtes de la conversion de saint Paul et de saint Chrysostôme, indulgence plénière; sainte Agnès secundo, deux cents ans; pour la Purification, indulgence plénière; sainte Anne, vingt-huit ans; saint Pierre, saint Matthias, saint Thomas d'Aquin, saint Grégoire et saint Joseph, indulgence plénière; pour l'Annonciation et le jour précédent, indulgence plénière. Depuis ce jour jusqu'à la fête de saint Ignace, on gagne chaque jour deux mille ans d'indulgence, avec rémission du tiers de la peine. Aux fêtes de saint Georges, de saint Marc, indulgence plénière. Pour les saints Philippe et Jacques, indulgence plénière, et tous les dimanches suivants jusqu'après la fête de saint Paul, indulgence plénière. Aux fêtes de l'Invention de la Croix, de sainte Monique et de saint Michel, indulgence plénière. Pour saint Jean-Porte-Latine, indulgence plénière, avec délivrance d'une âme du Purgatoire; saint Marcellin, mille ans; saint Barnabé, indulgence plénière; saint Guy et saint Modeste, indulgence plénière; saint Jean-Baptiste, indulgence plénière; saint Jean et saint Paul, mille ans; saint Léon, mille ans; saint Pierre et saint Paul, indulgence plénière; Octave de saint Jean, indulgence plénière. Aux fêtes de la Visitation, de saint Bonaventure, de saint Alexis et de sainte Marguerite, indulgence plénière; sainte Praxède, deux cents ans; sainte Madeleine, indulgence plénière; saint Apollinaire et sainte Christine, mille ans; saint Jacques et sainte Anne, indulgence plénière; saint Pantaléon, quarante-huit ans; saint Nazaire et saint Celse, trois ans; saint Abdon et saint Sennen, huit ans; saint Pierre ès-liens, l'Invention de saint Etienne, saint Dominique, Notre-Dame-des-Neiges, la Transfiguration,

sainte Cyriaque, saint Laurent, sainte Claire, l'Assomption avec la Vigile et l'Octave, saint Barthélemy, saint Augustin, la Décollation de saint Jean-Baptiste, saint Giles, la Vigile et la Nativité de la Vierge, saint Nicolas de Tolentin, Exaltation de la Croix, indulgence plénière; saint Eustache, quatorze cents ans; saint Matthieu, indulgence plénière; saint Côme et saint Damien, sept mille ans; saint Michel, saint Jérôme, saint François, saint Luc, saint Simon et saint Thadée, la Toussaint, les Morts, l'Octave de la Toussaint, la Dédicace de la basilique du Sauveur, la Dédicace de la basilique de saint Pierre, la Présentation, sainte Cécile, saint Clément, sainte Catherine, saint André, sainte Barbe, indulgence plénière; saint Saba, cent ans; saint Nicolas, saint Ambroise, l'Immaculée Conception, saint Thomas, la Vigile et le jour de Noël, saint Etienne, saint Jean évangéliste, les saints Innocents et saint Sylvestre, indulgence plénière.

« Pour gagner les susdites indulgences, il suffit d'aller à l'église et de réciter, avec contrition, sept *Pater* et sept *Ave,* et l'on gagne ainsi toutes les indulgences de ce jour, comme si l'on était à Rome, et l'on peut les gagner par des bonnes œuvres dans toutes les églises. Il n'y a aucun doute à cet égard. Si l'on est malade ou hors de chez soi, ou que ce soit une jeune fille qui ne puisse pas aller à l'église, on doit garder la règle de la Confrérie en récitant tout ce qui est prescrit, et l'on gagne l'indulgence de sa propre église et l'assistance de la sainte Vierge, qui y ajoutera le fruit spirituel, ce qui est très certain.

« Imprimé l'an XII de l'empereur Yung-vin, c'est-à-dire l'an 1734.

DEUXIÈME SOMMAIRE.

« Summus Pontifex Leo dedit Christianis secum deferentibus Sanctam Immaculatæ Conceptionis Beatissimæ Virginis Mariæ Imaginem, sequentes Indulgentias :

« Qui recitabunt quinque Pater et Ave pro exaltatione Sanctæ Religionis et extirpatione hæresum et pro concordia Christianorum, obtinet plenariam debitarum peccatorum suorum pœnarum Indulgentiam. Qui recitabit tertiam partem Rosarii Beatæ Mariæ Virginis vel 33 Pater noster vel aliud Rosarium Beatæ Mariæ Virginis obtinet plenariam Indulgentiam. Qui diebus Dominicis vel quarta feria, vel in omnibus festis Beatæ Mariæ Virginis recitabit novem Ave Maria et unum Pater Noster, conformando se, liberabit animam de pœnis Purgatorii et in Cœlum ascendet. Qui post

Communionem dicet quinque Pater et Ave, liberabit animam de pœnis Purgatorii. Qui recitabit ter Pater et Ave ut peccatores vere doleant de peccatis, obtinet 33 annorum et 40 dierum Indulgentiam. Qui in articulo Mortis ore si possit, vel corde ter invocaverit SS. Nomina Jesu et Mariæ, et defert hanc Sanctam Imaginem, etiam obtinet plenariam Indulgentiam. »

TROISIÈME SOMMAIRE.

« Summus Pontifex recenter dedit plenarias Indulgentias ei qui recitat 34,000 Pater et Ave;

« Qui audit 34 Missas, qui servat 34 jejunia, qui se mortificat 24 vicibus, qui facit 34 opera Misericordiæ corporalia vel spiritualia; quotiescumque faciet unum ex dictis operibus, liberabit de Purgatorio 34 animas, et 34 peccatores convertentur; necesse autem est, ut orans toto corde respiciat Sanctum Cor Jesu Christi. »

93. — Translation d'une Confrérie.

In Sacra Congregatione Indulgentiarum habita in Palatio Apostolico Quirinali, die 16 februarii 1739, proposito dubio : An translata sodalitate intelligantur etiam translatæ Indulgentiæ? Eadem Sacra Congregatio respondit : « Affirmative. »

94. — Bénédiction papale.

Ordinis S. Augustini. — Cum alias Sac. Congregatio Indulgentiis et Sac. Reliquiis præposita, sub die 4 februarii 1736, prohibuerit Fratribus Ordinis S. Augustini usum impertiendi Benedictionem Papalem nuncupatam, ex eo quia nullo canonico fundamento concessionis Apostolicæ niti repertum fuerit, eamque prohibitionem, delatum sit, in aliquibus conventibus non omnino fuisse servatam; eadem Sac. Congregatio, sub die 16 februarii 1739, iterum prohibendo usum impertiendi dictam benedictionem et censuit : « Concedi posse Fratribus prædicti Ordinis facultatem communicandi in propriis Ecclesiis Confratribus et Consororibus Cincturatis omnes Indulgentias eidem ordini per Sedem Apostolicam concessas a Religioso ad hunc effectum deputando, Feria Secunda Paschatis, Feria Secunda Pentecostes, Dominica infra Octavam festi S. Augustini Episcopi et Confessoris, ac die festo S. Stephani Protomartyris, dummodo dicti Confratres et Consorores Cincturati sint vere pœnitentes et confessi, nec non S. Commmunione refecti, et se sistant coram Religioso facultatem habente, alias dictas Indulgentias consequantur. » Insuper censuit : « Posse communicare

orationes, jejunia, Missas, aliaque bona opera quæ fiunt in dicto ordine, eisdem Confratribus et Consororibus qui præsentes fuerint. Communicatio autem fiat nudis et simplicibus verbis sine ullo publico ritu, sequenti, modo videlicet : « Concedimus vobis Fratres facultatem, ex auctoritate nobis a Pontificibus Romanis specialiter indulta, ut consequi possitis omnes et singulas Indulgentias, et peccatorum remissiones nostræ Sacræ Religioni concessas, juxta privilegiorum tenores ab eadem Sede Apostolica obtentorum. Sit vobis Omnipotens Deus indultor omnium criminum vestrorum, deleat, atque dimittat omnia peccata vestra Dominus Noster Jesus Christus qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in sæcula sæculorum. Amen. Item communicamus vobis, Fratres, orationes, jejunia, Missas, cæteraque opera bona, quæ per Dei gratiam in nostra Congregatione et Ordine fiunt, in Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. » Eadem Sac. Congregatio censuit : « Prohibendum esse, ne Fratres dicti Ordinis ad hujusmodi communicationem Confratres et Consorores Cincturatos publice invitent ad suas Ecclesias pro ea consequenda in Civitatibus, terris et locis, hoc est in plateis, viis et locis publicis non exponant neque per se, neque per alios schedulas impressas sive manuscriptas, nec pulsent campanas, quibus indicetur et promulgetur talis Communicatio. » Ac demum præfata Sac. Congregatio censuit : « Injungendum esse universis et singulis ejusdem Ordinis Superioribus et Fratribus ut præscriptam formulam, aliaque desuper statuta perpetuo observent in virtute S. Obedientiæ et sub Excommunicationis pœna eo ipso incurrenda. » Et facta per me infrascriptum Secretarium de prædictis SS. D. N. relatione, sub die 25 ejusdem mensis et anni, Sanctitas Sua benigne approbavit.

L. Episcopus Card. Picus Præfectus.
J. Archiepiscopus Tyri Secret.

95. — Portioncule; Indulgence quotidienne.

Assisien. — Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis præposita, sub die 16 februarii 1739, declaravit : « Indulgentiam Portiunculæ esse præcise affixam diei 2 augusti, eamque incipere a primis Vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei. Indulgentiam vero quotidianam concessam a S. M. Innocentio XII visitantibus Ecclesiam S. Mariæ Angelorum non esse eamdem cum præfata Portiunculæ, et ponendum esse lapidem ad latus Portæ Ecclesiæ cum hujusmodi inscriptione. » Insuper ex causis notis Sac. Congregationi censuit : « Prohibendas esse quascumque attestationes seu, ut

aiunt, schedulas solitas dispensari Fidelibus a Religiosis sub pœna Excommunicationis ipso facto incurrendæ, de quibus omnibus certiorem fieri voluit Episcopum, ut invigilet pro executione, et ad Eminentissimum Cardinalem Præfectum cum Commissario Generali ad mentem. » Et facta per me infrascriptum Secretarium de prædictis omnibus Sanctissimo Domino Nostro relatione, sub die 25 ejusdem mensis et anni, benigne approbavit.

Datum Romæ etc.

L. Episcopus Albanen. Card. Picus Præf.
Joannes Archiepiscopus Tyri Secret.

96. — Scapulaire du Carmel.

Terulen. — An ratione subjectionis Monasterii Monialium Ordinis Carmelitarum Excalceatorum competat Episcopo Terulen. Facultas benedicendi parvos habitus ejusdem Ordinis cum annexis Indulgentiis ?

Sac. Congregatio diei 2 maii 1739 respondit : « Non spectare, nec spectasse ad Episcopum facultatem benedicendi Scapularia, sive parvos habitus B. Virginis de Monte Carmelo, non obstante consuetudine, et aggregati recurrant ad Superiores Ordinis pro nova aggregatione. »

97. — Les six Dimanches de S. Louis de Gonzague.

Ad humillimas preces Patris Francisci Retz, Præpositi Generalis Societatis Jesu, quibus exposuit multos vel ad impetrandas intercessione S. Aloisii Gonzagæ a Deo Gratias, vel pro impetratis, sex Dominicas dies ante illius Festum, sive alias per annum pie celebrare consuevisse. Sac. Congregatio Indulgentiis et Sac. Reliquiis præposita in Divini cultus incrementum et Fidelium spiritualem profectum, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui sex Dominicas dies ut supra vere pœnitentes, confessi, Sacraque Communione refecti, piis orationibus aut meditationibus, aliisve Christianæ pietatis operibus ad ejusdem Sancti honorem ac Dei gloriam vacando sanctificaverint, Plenariam peccatorum suorum Indulgentiam concedi posse censuit, si Sanctissimo placuerit, die 3 octobris 1739. De quibus facta per me Cardinalem Præfectum relatione, Sanctitas Sua benigne annuit, die 11 decembris ejusdem anni.

L. Episcopus Albanen. Card. Picus Præf.
Joannes Archiepiscopus Tyri Secret.

98. — Les six Dimanches de S. Louis de Gonzague.

Cum nuper Sanctissimus Dominus Noster, de consilio Congregationis Indulgentiis et Sac. Reliquiis præpositæ, Fideli-

bus utriusque sexus, qui sex Dominicas dies continuas ante Festum S. Alosii Gonzagæ, sive alias per annum vere pœnitentes, confessi, Sacraque Communione refecti, piis Meditationibus aut Orationibus, aliisve Christianæ Pietatis operibus ad ejusdem Sancti honorem ac Dei gloriam vacando, sanctificaverint, Plenariam peccatorum suorum Indulgentiam concesserit; quærentibus postea quibusdam num pro omnibus simul dictis sex Dominicis, an potius pro singulis talis Indulgentia fuerit concessa; relato per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Cardinalem Præfectum hujusmodi dubio, Sanctitas Sua, ad fovendam erga eumdem Sanctum miram ob tot gratias tum spirituales tum temporales Populorum devotionem benigne, declaravit, dictam Indulgentiam pro singulis concedi, idque in Decreto exprimi mandavit.

Die 7 januarii 1740.

L. *Episcopus Albanen. Card. Picus Præf.*
Joannes Archiepiscopus Tyri Secret.

99. — Autel privilégié.

Senen. — 1m. An Moniales Sanctorum Abundii et Abundantii, Ordinis Cassinensis S. Benedicti extra mœnia Civitatis Senarum, exclusæ dicantur a Privilegiis Altarium Ordini Cassinensi concessis in casu etc.? et quatenus negative.

2m. An concedenda sit illorum communicatio?

Sacra Congregatio diei 4 februarii 1741 respondit:

Ad 1m. « Affirmative. »

Ad 2m. « Pro Gratia. »

100. — Frères de saint Jean-de-Dieu, Autel privilégié.

Ad humillimas preces Fr. Leopoldi Pii Sormani, Vicarii Generalis Ordinis S. Joannis de Deo Congregationis Italiæ, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, sub die 31 maii 1741, benigne in perpetuum indulsit ut omnes et singulæ Missæ, quæ in vim statutorum Ordinis præfati celebrari solent pro ejusdem Religiosis ab hac luce migrantibus, ad quodcumque Altare Ecclesiarum Ordinis et Congregationis ejusmodi in Italia, Gallia, Germania et Polonia, sive erectarum, sive in posterum erigendarum, celebratæ fuerint, perinde suffragentur, ac si ad Altare privilegiatum celebratæ fuissent.

Datum etc.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

101. — Bénédictines; autel privilégié.

Patavina. — Ad humillimas preces Leonoræ Badœr Abbatissæ, ac Monialium Monasterii et Ordinis S. Benedicti Civitatis Patavinæ, Episcopi tamen jurisdictioni subjectarum, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV Privilegium quotidianum perpetuum pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, concessum Altari ejusdem S. Benedicti, ac omnibus Altaribus in obitu vel alio die, pro singulis Religiosis decedentibus a fel. rec. Clemente XII sub die 6 martii 1739, in omnibus Ecclesiis Monachorum Congregationis Cassinensis, et Monialium sub eorum gubernio, cura et jurisdictione existentium, sub die 15 julii 1741 Altari S. Benedicti, et omnibus respective Altaribus Ecclesiæ præfati Monasterii S. Benedicti benigne communicavit.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

102. — Portioncule.

Monialium Clarissarum Ordinis S. Francisci. — Proposito dubio : An Ecclesiæ Monialium Clarissarum S. Francisci Assissinatis gaudeant Indulgentia Portiunculæ nuncupat die 2 mensis augusti pro omnibus Christifidelibus, eo modo quo gaudent Ecclesiæ Fratrum Minorum universi ejusdem Ordinis S. Francisci?

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, audito etiam voto P. Procuratoris Generalis eorumdem Fratrum de Observantia nuncupatorum, die 19 septembris anno 1741, censuit: « Supplicandum esse Sanctissimo pro declaratione affirmativa, et quatenus opus sit, pro nova concessione. » De quibus omnibus facta per me infrascriptum Secretarium die 23 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

103. — Clarisses : Portioncule.

Monialium Instituti S. Claræ Ordinis Minorum S. Francisci. — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus XIV, sub die 23 septembris 1741, audito voto Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, habitæ die 19 ejusdem mensis et anni, Ecclesias Sanctimonialium Instituti S. Claræ Ordinis Minorum S. Francisci Indulgentia Portiun-

culæ, die 2 augusti a primis Vesperis usque ad solis occasum, sicuti gaudent Ecclesiæ Fratrum ejusdemmet Ordinis gaudere benigne declaravit, eamque, quatenus opus sit, nova concessione confirmavit.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

104. — Fête de saint François de Paule.

Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula. — Sacra Congregatio Indulgentiis et Sac. Reliquiis præposita habita die 19 septembris 1741, declaravit: « Reformationem Missæ, et Officii S. Francisci de Paula a S. R. C. sub die 23 januarii 1740 pro toto Ordine ejusmodi, ac Regno Siciliæ emanatam, non obstare, quin omnes et singuli Christifideles, qui Missam et Officium ejusmodi in Festo et per Octavam ejusdem S. Francisci de Paula devote celebraverint, vel recitaverint, Indulgentiam centum dierum in singulis diebus præfatis a S. M. Clemente VII sub die 17 maii 1528 concessam, lucrari possint et valeant. « Et facta de prædictis sub die 18 octobris ejusdem anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua benigne approbavit.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

105. — Autel privilégié.

Cremonen. — Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, habita die 19 septembris 1741, censuit: « Privilegium Altari Majori Ecclesiæ Fratrum Carmelitarum Excalceatorum Civitatis Cremonen. ex vi Indulti sub die 9 octobris 1738 Altari per respectivos locorum Ordinarios eligendo in omnibus Ecclesiis Ordinis prædicti a S. M. Clemente XII generaliter emanati concessum, de consensu Ordinarii ad Altare Beatissimæ Virginis de Monte Carmelo transferri posse, hocque sic decoratum vigore primævæ concessionis destinatum in perpetuum habendum esse. » Et facta de præfatis omnibus sub die 18 octobris ejusdem anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua benigne approbavit.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

106. — Franciscains, Augustins : Autel privilégié.

Ordinum Minorum S. Francisci et Eremitarum S. Augustini. — Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, habita die 17 septembris 1741, declaravit: « Conces-

siones Altaris privilegiati pro omnibus juxta numerum, sive absque numero Missarum in Ecclesiis Fratrum Ordinum Minorum S. Francisci et Eremitarum S. Augustini, attento generali Indulto, quo Ecclesiæ hujusmodi jam in perpetuum gaudent, expediendas esse per extensionem, et non aliter. » Et facta de prædictis sub die 18 octobris ejusdem anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua benigne approbavit.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

107. — Autel privilégié.

Ordinis S. Birgittæ. — Ad humillimas et enixas preces Fr. Pauli Miller, Procuratoris Generalis Ordinis S. Birgittæ, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, volens omnes et singulas Ecclesias ejusmodi Ordinis utpote plerasque inter, vel prope Hæreticos aut ultra montes erectas, in quibus nullum vel aliquod Altare in perpetuum, vel ad tempus nondum elapsum Privilegio decoratum forsan existit, quod per præsentes Apostolica auctoritate revocavit, ac in eisdem situm Altare ejusdem S. Birgittæ hoc speciali dono illustrare, ut quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis, aut Instituti Regularis, Missam pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad Altare præfatum celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur, ita ut ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatissimæ Virginis Mariæ Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii pœnis liberetur, benigne concessit atque indulsit. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romæ die 23 decembris anno 1741.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

108. — Fils spirituels.

Monachorum Ordinis S. Antonii Congregationis S. Isaiæ in Syria. — Ad humillimas et enixas preces Abraham Gonsaf Abbatis Generalis et Petri Ataja, Procuratoris pariter Generalis Monachorum Ordinis S. Antonii Abbatis Congregationis S. Isaiæ in Syria, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV iisdem Abbati et Procuratori, atque existentibus pro tempore Abbatibus ac Procuratoribus Ordinis et Congregationis hujusmodi Generalibus facultatem reci-

piendi in filios spirituales ejusdem Ordinis et Congregationis quoscumque utriusque sexus Christifideles, hosque participes faciendi omnium Missarum, Orationum, divinorum Officiorum, Prædicationum, Obedientiarum, Mortificationum, Jejuniorum, Peregrinationum, Vigiliarum, Regularium Observantiarum, Pœnitentiarum, Exercitiorum spiritualium, cœterorumque omnium et singulorum bonorum, ac piorum operum, quæ, Deo adjuvante, in universa ejusmodi Congregatione quomodocumque peraguntur, benigne concessit atque indulsit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ die 10 januarii 1742.

109. — Archiconfrérie des stigmates de saint François.

Urbis. — Plures olim Summi Pontifices et præsertim San. Mem. Paulus V, Clemens XI ac Benedictus XIII Archiconfrat. Sac. Stigmatum S. Francisci ac illius Confratribus et Consororibus, ejusque Ecclesiæ de Urbe Indulgentias, alias scilicet solis Sodalibus, et alias universis Christifidelibus; rursus alias ob visitationem Ecclesiæ, et alias ob quædam pia opera inibi explenda, ad perpetuum et ad tempus concesserant. Cum autem, sicut eadem Archiconfraternitas enixis precibus SS. D. N. humillime porrectis et ab Eadem Sanctitate Sua ad Sac. Congregationem Indulgentiarum et Sac. Reliquiarum remissis, exponebat, quod omnes et singulas Indulgentias ejusmodi in perpetuum respective confirmari, vel commutari, necnon Archiconfraternitati Cordigerorum ejusdem S. Francisci nuncupatæ de Assisio concessas, sibi extendi, vel ex integro concedi, cum facultate, cœteris Confraternitatibus sub Sac. Stigmatum, seu alia quacumque denominatione ejusdem S. Francisci Assisinatis canonice ubique terrarum erectis vel in posterum erigendis eidem Archiconfraternitati legitime jam aggregatis vel in futurum aggregandis, illas communicandi summopere desiderent. Ideo rite examinatis examinandis, ac servatis de stylo servandis, referente me subscripto ejusdem Sac. Congregationis Secretario, SS. D. N. Benedictus PP. XIV eamdem Archiconfraternitatem, utpote quotidianis fere officiis charitatis deditam, specialibus favoribus prosequi volens, revocando, commutando, extendendo, vel ex integro respective concedendo, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui dictam Archiconfraternitatem ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere pœnitentes et confessi et S. Communione refecti fuerint, Plenariam; ac ipsis Confratribus et Consororibus in Archiconfraternitate ejusmodi,

tam pro tempore describendis, quam jam descriptis, in cujusvis eorum mortis articulo, quatenus vere pœnitentes et confessi, SS. Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, vel si id facere nequiverint, saltem contriti nomen Jesu ore, si potuerint, sin minus corde saltem invocaverint, similiter Plenariam. Nec non Confratribus et Consororibus, etiam vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui Archiconfraternitatis Ecclesiam seu Cappellam vel Oratorium die 4 octobris Festo ejusdem S. Francisci, a primis vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint, et inibi pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, Plenariam pariter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem benigne concessit. Insuper ejusdem Confratribus et Consororibus, etiam vere pœnitentibus et confessis, et S. Communione refectis, qui sæpedictæ Archiconfraternitatis Ecclesiam, vel Cappellam, seu Oratorium in SS. Quadraginta Martyrum, dedicationis Ecclesiæ Archiconfraternitatis hujusmodi, ac Purificationis et Assumptionis B. M. Virginis Festivitatibus, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique ut præfertur oraverint, quo die id egerint, septem annorum totidemque quadragenarum Indulgentiam. Nec non eisdem Confratribus et Consororibus, saltem corde contritis, qui SS. Eucharistiæ Sacramentum, tam in processionibus, per dictam Archiconfraternitatem de licentia Sedis Apostolicæ faciendis, quam cum ad Infirmos, aut alias ubicumque et quandocumque pro tempore præfertur, comitati fuerint, quinque annos et totidem quadragenas; si vero impediti fuerint, signo Campanæ ad id dato, quinquies orationem Dominicam, et toties salutationem Angelicam, Deum pro Infirmi salute deprecando recitaverint, centum dies. Quoties vero Missis et aliis divinis Officiis, ac Orationibus, et piis exercitiis in dictæ Archiconfraternitatis Ecclesia, vel Cappella, seu Oratorio pro tempore celebrandis, recitandis et peragendis interfuerint, vel peccatores ad meliorem frugem reduxerint, aut pacem cum inimicis propriis, vel alienis composuerint, seu componi fecerint, vel procuraverint, aut pauperes hospitio susceperint, aut carcere, vel infirmitate detentos visitaverint, illosque piis consiliis, vel aliqua elemosyna, si sint pauperes, sublevarint, aut ignorantes præcepta Dei ad salutem necessaria docuerint, aut etiam qui corpora Defunctorum tam Confratrum et Consororum Archiconfraternitatis hujusmodi, quam aliorum ad sepulturam associa-

verint, aut quinquies Orationem Dominicam, et toties Salutationem Angelicam pro Animabus Confratrum et Consororum ejusdem Archiconfraternitatis defunctorum recitaverint; toties, pro quolibet operum præfatorum centum dies. Qua pariter die Ecclesiam vel Cappellam seu Oratorium Archiconfraternitatis prædictæ visitaverint, vel si legitime impediti quinquies Orationem Dominicam, et quinquies salutationem Angelicam et toties versiculum Gloria Patri, et ad honorem quinque plagarum Domini Nostri Jesu Christi et S. Francisci devote dixerint, quinque annos et totidem quadragenas de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxavit. Insuper iisdem Confratribus et Consororibus prædictæ Archiconfraternitatis, qui diebus in Missali Romano ad Stationum Indulgentias acquirendas descriptis, ejusdem Archiconfraternitatis Ecclesiam, vel Cappellam, seu Oratorium visitaverint, ut easdem Indulgentias consequantur quas consequerentur si iisdem diebus Ecclesias de Urbe vel extra ejusdem Muros in Missali Romano expressas visitarent, clementer indulsit. Iis vero ex præfatis Confratribus et Consororibus qui Orationem mentalem, saltem per duos quadrantes horæ, peregerint, qua die id egerint, centum dierum, si vero per integrum mensum quotidie eamdem Orationem fecerint et una die ejusdem mensis ad cujusque libitum eligenda vere pœnitentes et confessi, ac S. Communione refecti fuerint, septem annorum totidemque quadragenarum. Si autem quotidie præfata per annum completum continuaverint, et una pariter die ad cujuslibet libitum eligenda, si vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, plenariam Indulgentiam concessit. Ut præfati Confratres et Consorores participent de omnibus Orationibus, Disciplinis, Jejuniis, Peregrinationibus, Mortificationibus, Pœnitentiis, Indulgentiis ac piis operibus, cœterisque bonis spiritualibus per Fratres totius Ordinis S. Francisci peragendis, vel respective quomodolibet acquirendis, ac omnes et singulas præfatas Indulgentias, ac pœnitentiarum relaxationes Animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicari valeant similiter indulsit. Utque Archiconfraternitas præfata Confraternitatibus aggregatis, ac in posterum aggregandis, omnes et singulas Indulgentias et gratias supradictas, servata tamen forma Constitutionis Fel. Record. Clementis PP. VIII super modo et forma aggregandi Confraternitates editæ, communicare libere possint, facultatem concessit. Omnibus autem et singulis Confratribus et Consororibus Archiconfraternitatis præfatæ, qui vere pœnitentes et confessi ac S. Communione refecti, Dominica

tertia cujuslibet mensis ante Vener. Eucharistiæ Sacramentum in Ecclesia ejusdem Archiconfraternitatis expositum preces per aliquod temporis spatium ad Deum effuderint, qua Dominica prædictarum id egerint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam impertitur. Quoties vero pariter confessi ac S. Communione refecti Infirmos in Xenodochio S. Joannis Laterani diebus ad id destinatis visitaverint, illisque inservierint, septem annos et totidem quadragenas. Qui saltem contriti Solemni Benedictione Aquæ Lustralis singulis annis in Pervigilio seu die Festo Epiphaniæ Domini Nostri Jesu Christi in Ecclesia dictæ Archiconfraternitatis Ritu Latino celebrari solitæ, devote interfuerint, ac ibi de more Deum oraverint, bis centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxavit. Insuper omnibus et singulis Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis, qui die Secunda Augusti a primis vesperis, usque ad occasum solis diei hujusmodi, et in Festo Sac. Stigmatum S. Francisci a primis Vesperis, singulis diebus intra illius octavam Ecclesiam dictæ Archiconfraternitatis devote visitaverint, aut processioni intra eamdem octavam per ipsam Archiconfraternitatem fieri solitæ interfuerint, qua die præfatarum id egerint, Plenariam omnium Peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem semel prædicta die 2 augusti et semel spatio octidui præfati per unumquemque eamdem Ecclesiam ut præfertur, visitantem vel processioni interessentem lucrifaciendam, et ut etiam postremas has omnes Indulgentias Animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicare, non autem nisi Plenariam in Festo tantummodo Sac. Stigmatum, a primis vesperis usque ad occasum solis diei ejusmodi aliis Confraternitatibus aggregatis, vel in posterum aggregandis, communicare valeant benigne concessit. Voluitque Sanctitas Sua omnium et singularum Indulgentiarum præfatarum Summarium ab eadem Sac. Congregatione approbandum confici, et aliud tantummodo Indulgentiarum, quibus cœteræ sodalitates aggregatæ vel aggregandæ, per prædictam concessionem gaudent, ac iisdem in Actu aggregationis seu Confirmationis exemplum pariter ut præfertur approbatum decerni. Hocque Decretum absque ulla Brevis expeditione suffragari. Non obstantibus in contrarium quibuscumque. Præsenti in Perpetuum valituro.

Datum Romæ die 27 januarii 1742.

A. Card. S. Clementis.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

110. — Ordre de saint Benoît, autel privilégié.

Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, ad humillimas preces Visitatoris perpetui Ordinis S. Benedicti per Bohæmiam, Moraviam et Silesiam, in perpetuum indulsit, ut omnes et singulæ Missæ, quæ pro animabus Monachorum, Clericorum et Laicorum, nec non Monialium præfati Ordinis Monasteriorum, Visitatori perpetuo prædicto per Bohæmiam, Moraviam et Silesiam subjectorum, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, ad quodcumque Altare in eorum, vel earum respective Ecclesiis tam erectis, quam in posterum erigendis, juxta eorum, sive earum Constitutiones celebrabuntur, animæ pro quibus celebratæ fuerint perinde suffragentur, ac si ad Altare privilegiatum celebratæ fuissent. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. Voluitque hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ die 10 martii 1742.

L. Card. Picus Præf.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

111. — Fête de S. Louis de Gonzague.

Cum ex decretis fel. mem. Benedicti PP. XIII 22 novembris 1729, et Clementis PP. XII 21 novembris 1747 concessa et confirmata in perpetuum reperiatur Indulgentia Plenaria universis utriusque sexus Christifidelibus rite visitantibus Ecclesiam sive Altare, ubicumque Festum S. Aloisii Gonzagæ fieri contigerit; Festum autem hujusmodi, ob eximiam et universalem erga Sanctum miraculorum fama ubique illustrem populorum devotionem, sæpe numero in unius et ejusdem, etiam non magnæ Civitatis, quam pluribus Ecclesiis et aliis locis Sacris, magna cum solemnitate, ac populi concursu, et Sacramentorum frequentia celebretur, atque adeo commode non possit ubique uno eodemque anniversario ejus die 21 junii, sed pluribus duntaxat, et quidem successive diebus celebrari; Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV memoratam Indulgentiam benigne ampliandam censuit, ad diem pro dictis Festis cum Officio et Missa de Sancto in singulis locis ejusmodi ab Ordinariis eorumdem opportune designandam. Cumque per eadem Decreta eumdem Sanctum Benedictus idem constituerit, idemque Clemens confirmaverit in omnibus et singulis Universitatibus, Gymnasiis, aut Collegiis generalium vel non generalium studiorum Societatis Jesu Patronum Principalem, ideoque Officio et Missa sub Ritu duplici primæ Classis

cum Octava juxta Breviarii Romani Rubricas honorandum, Sanctitas Sua eumdem Ritum in reliquis ejusdem etiam Societatis domibus (quæ admodum paucæ sunt), uniformitatis gratia servari mandavit.

Hac die 12 aprilis 1742.

L. Card. Picus Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

112. — Bénédiction des Médailles et Croix de S. Benoît.

Formula Benedicendi Numismata, seu Cruces S. Benedicti, a Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIV; ex Sacræ Congregationis Indulgentiarum voto, et motu proprio emendata, ac pro Monachis Ordinis ejusdem S. Benedicti per Bohæmiam, Moraviam et Silesiam cum applicatione Indulgentiarum ex speciali privilegio, sub die 23 decembris 1741 approbata, ac per Breve diei 12 martii 1742 confirmata.

℣. Adjutorium nostrum in Nomine Domini.
℟. Qui fecit Cœlum et Terram.
℣. Exorcizo vos, Numismata, per Deum Patrem ✠ Omnipotentem, qui fecit cœlum et terram, mare et omnia quæ in eis sunt. Omnis virtus Adversarii, omnis exercitus Diaboli, et omnis incursus, omne phantasma Sathanæ, eradicare et effugare ab his Numismatibus, ut fiant omnibus, qui eis usuri sunt, salus mentis et corporis, in Nomine Patris ✠ Omnipotentis et Jesu ✠ Christi Filii ejus Domini Nostri et Spiritus Sancti ✠ Paracliti, et in charitate ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos et Sæculum per ignem.
℟. Amen.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater Noster, etc.
℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo.
℣. Salvos fac servos tuos.
℟. Deus meus, sperantes in te.
℣. Esto nobis, Domine, Turris fortitudinis.
℟. A facie inimici.
℣. Dominus virtutem populo suo dabit.
℟. Dominus benedicet populum suum in pace.
℣. Mitte eis, Domine, auxilium de Sancto.
℟. Et de Syon tuere eos.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus, ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus Omnipotens, bonorum omnium largitor, supplices te rogamus, ut per intercessionem S. Patris Benedicti his Sacris Numismatibus litteris ac characteribus a te designatis tuam benedictionem infundas, ut omnes, qui ea gestaverint, ac bonis operibus intenti fuerint, sanitatem mentis et corporis et gratiam Sanctificationis, atque Indulgentias nobis concessas consequi mereantur, omnesque Diaboli insidias et fraudes, per auxilium Misericordiæ tuæ effugere valeant, et in conspectu tuo Sancti et Immaculati appareant. Per Dominum Nostrum, etc.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui voluisti pro totius mundi redemptione de Virgine nasci, circumcidi, a Judæis reprobari, Judæ osculo tradi, vinculis alligari, spinis coronari, clavis perforari, inter latrones crucifigi, lancea vulnerari, et tandem in cruce mori : per hanc tuam Sanctissimam Passionem humiliter exoro, ut omnes Diabolicas insidias et fraudes expellas ab eo, qui nomen Sanctum tuum his litteris et characteribus a te designatis devote invocaverint, et eum ad salutis portum perducere digneris. Qui vivis et regnas etc.

Benedictio Dei Patris ✠ Omnipotentis, et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti descendat super hæc Numismata ac ea gestantes; et maneat semper in Nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen. (*Aspergantur aqua benedicta.*)

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, instante R. P. D. Bennone Lubel, liberi et exempti Monasterii Brzeunoviensis Abbate, Walsthadii Præposito, Regni Bohæmiæ Prælato infulato, ac Ordinis S. Benedicti per eamdem Bohæmiam, Moraviam et Silesiam Visitatore perpetuo, suprascriptam formulam ad usum ejusdem ac pro tempore existentis Visitatoris perpetui, et Monachorum eidem subjectorum approbatam latino solum idiomate in quibusvis locis catholicis imprimi posse censuit. Et facta de prædictis sub die 21 aprilis 1742 per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIV relatione, Sanctitas Sua benigne approbavit atque concessit.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

113. — Indulgences attachées aux médailles et croix de S. Benoît.

Sanctissimus DD. Benedictus PP. XIV, ad humillimas et enixas preces R. P. D. Bennonis Lubel, Ordinis S. Benedicti, liberi et exempti Monasterii Brzeunoviensis Abbatis, Walsthadii Silesiorum Præpositi, Regni Bohæmiæ Prælati infulati, ac per eamdem Bohæmiam, Moraviam et Silesiam Visitatoris perpetui, ut ex voto Sac. Congregationis Indulgentiarum Sacrisque Reliquiis præpositæ Numismatibus, seu Crucibus S. Benedicti nuncupatis per ejusmodi Visitatorem perpetuum pro tempore existentem, ac Monachos eidem subjectos sub certa formula ad hoc specialiter approbata benedictis, sequentes Indulgentias sub die 23 decembris 1741, ac per suum Breve diei 12 martii 1742 confirmavit, videlicet.

1° Qui saltem semel in hebdomada Coronam Domini, vel Beatissimæ Virginis, vel Rosarium, ejusve tertiam partem; aut Officium vel Divinum vel Parvum ejusdem Beatissimæ Virginis Mariæ vel Defunctorum : aut Septem Psalmos Pœnitentiales, vel Graduales recitare; aut rudimenta Fidei docere; aut detentos in Carcere, vel alicujus domus hospitalis ægrotos visitare, aut pauperibus subvenire; aut Missam audire, vel (si est Sacerdos) celebrare consueverit, si vere pœnitens ac Sacerdoti per Ordinarium approbato confessus fuerit, et Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserit, in quolibet ex diebus infrascriptis, nimirum die Festo Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, Epiphaniæ, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Sanctissimæ Trinitatis, et Corporis Christi, ac die Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis, et Assumptionis Beatissimæ Virginis Mariæ, necnon primo die Novembris festo Omnium Sanctorum, ac die festo S. Benedicti, et pro hæresum ac schysmatum extirpatione, Fidei Catholicæ exaltatione, pace et Christianorum Principum concordia, cæterisque Romanæ Ecclesiæ necessitatibus pias ad Deum preces effuderit, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem consequetur.

2° Qui eadem in aliis festis Domini, aut Beatissimæ Virginis Mariæ, Sanctorumque Apostolorum aut S. Joseph, aut SS. Mauri, Placidi, Scholasticæ, vel Gertrudis Ordinis S. Benedicti peregerit, in quolibet eorum Indulgentiam septem annorum, totidemque quadragenarum acquiret.

3° Qui Missam audiet, vel (si est Sacerdos) celebrabit, ac pro Christianorum Principum prosperitate, illorumque Sta-

tuum et Ditionum tranquillitate Deum orabit, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum adipiscetur.

4° Qui ob reverentiam erga Passionem Jesu Christi Domini Nostri, feriis sextis, aut in honorem Beatissimæ Virginis Mariæ diebus Sabbati jejunaverit, qualibet earum die id egerit, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum; qui vero confessus, ac S. Communione refectus, jejunium iisdem diebus per integrum annum servaverit, Plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et Indulgentiam lucrabitur, qua etiam gaudebit, qui idem opus complere intendens infra annum decesserit.

5° Qui semel vel pluries in die jaculatoriam *Benedicta sit Purissima et Immaculata Conceptio* proferre consueverit, Indulgentia quadraginta dierum fruetur.

6° Qui saltem semel in hebdomada recitare consueverit Coronam aut Rosarium aut Officium Beatæ Mariæ Virginis vel Defunctorum, aut Vesperas, unumque saltem ex Nocturnis cum Laudibus aut Psalmos Pœnitentiales cum Litaniis eorumque precibus, aut in honorem Sanctissimi Nominis Jesu, vel quinque ejus Plagarum dixerit quinquies *Orationem Dominicam,* aut in honorem Sanctissimi Nominis Mariæ, quinquies Salutationem Angelicam, aut Antiphonam *Sub tuum præsidium etc.* cum unaqualibet ex approbatis Orationibus ejusdem Beatissimæ Virginis, quo die id fecerit, Indulgentiam septem dierum consequetur.

7° Qui in quavis feria sexta de Passione et Morte Domini Jesu Christi pie cogitaverit, et ter Orationem Dominicam ac Salutationem Angelicam recitaverit, Indulgentiam centum dierum semel in die præfatorum lucrabitur.

8° Qui ob devotionem erga SS. Joseph, Benedictum, Maurum, Scholasticam et Gertrudem recitando Psalmum *Miserere mei Deus etc.*, aut quinquies Orationem Dominicam, et Salutationem Angelicam oraverit, ut Deus per eorum intercessionem Sanctam Catholicam Ecclesiam conservet, ipsumque orantem beato fine quiescere faciat, Indulgentiam centum dierum consequetur.

9° Qui ante celebrationem Missæ, vel sumptionem Eucharistiæ, aut recitationem Officii Divini vel Parvi B. Mariæ Virginis devotam aliquam precationem adhibuerit, Indulgentia quadraginta dierum fruetur.

10° Qui pro Christifidelibus in agone constitutis Deum deprecabitur, ac pro ipsis ter Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam dixerit, Indulgentiam quinquaginta dierum acquiret.

11° Qui detentos in carcere, aut ægrotos in Nosocomiis

aliquo pio opere adjuvando visitaverit, aut Doctrinam Christianam in Ecclesia, aut Domi filios vel propinquos vel famulos docuerit, præter Indulgentias ab aliis Summis Pontificibus ad id concessas, toties Indulgentiam biscentum dierum adipiscetur.

12° Qui coronam aut Rosarium B. V. Mariæ in honorem ejusdem Purissimæ et Immaculatæ Conceptionis recitaverit, ipsam deprecans apud ejus Divinum Filium, ut sine lethali labe vivere et mori valeat, Indulgentiam septem annorum percipiet.

13° Qui Sanctissimum Eucharistiæ Viaticum ad infirmos devote sociaverit, præter Indulgentias ad id tam pium opus ab aliis Summis Pontificibus concessas, Indulgentia septem annorum etiam gaudebit.

14° Qui quotidie pro hæresum extirpatione oraverit, Indulgentia viginti annorum semel in hebdomada fruetur.

15° Qui conscientiam suam excusserit ac vere pœnitens peccata commissa emendare et confiteri firmiter proposuerit, quinquies Oratione Dominica et Angelica Salutatione devote repetita, Indulgentiam unius anni, si vere confessus et Sacra Communione refectus fuerit, ea die, Indulgentiam decem annorum acquiret.

16° Qui probo suo exemplo aut consilio aliquem peccatorem ad pœnitentiam reduxerit, remissionem tertiæ partis pœnarum sibi propter sua peccata alias quomodolibet debitarum consequetur.

17° Qui vere pœnitens, confessus Sacraque Communione refectus, in feria quinta Cœnæ Domini et in die Paschatis Resurrectionis pro Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, Summique Pontificis conservatione pias ad Deum preces effuderit, easmet acquiret Indulgentias, quas iisdem diebus Sanctitas Sua Populo benedicens publice elargitur.

18° Qui Deum pro ordinis seu religionis S. Benedicti propagatione deprecatus fuerit, particeps erit omnium et singulorum bonorum operum, quæ in eadem Religione quomodolibet peraguntur.

19° Qui vel infirmitate corporis, vel alio legitimo impedimento detentus, Missam audire (aut si Sacerdos) celebrare, aut Officium vel Divinum, vel B. V. Mariæ aut alia virtutis exercitia ad præfatas Indulgentias acquirendas injuncta peragere nequiverit, eisdem nihilominus gaudebit, si pro ipsis recitaverit ter Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, ac Antiphonam *Salve Regina* etc. atque in fine ipsius dixerit, *Benedicta sit Sanctissima Trinitas, et laudetur Sanctissimum Sacramentum, ac Conceptio Beatissimæ Virginis*

Mariæ sine labe conceptæ, dummodo tamen confessus ac Sacra Communione refectus fuerit, vel saltem contritus inde peccata sua confiteri firmiter proposuerit.

20° Qui in articulo Mortis constitutus, animam suam Deo pie commendans, præmissa peccatorum suorum confessione sumptaque Sanctissima Eucharistia, si potuerit, sin minus elicita cordis contritione, Jesus et Mariæ Nomina ore, si potuerit, alioquin corde saltem invocaverit, Plenariam omnium peccatorum suorum remissiones nec non pœnitentiarum relexationes aut sibi adipisci aut animabus fidelium defunctorum per modum suffragii applicare poterit.

Sanctitas Sua declaravit quod prædicta Numismata seu Medalliæ quæ non fuerint benedicta a Visitatore perpetuo Ordinis S. Benedicti per Bohæmiam, Moraviam et Silesiam pro tempore existen., vel a Monachis eidem subjectis, aut quibus ab Apostolica Sede ex speciali gratia indultum fuerit, omni penitus Indulgentia careant.

Item vetuit benedici ejusmodi Medallias chartaceas, vel ex simili materia confectas, sed tantummodo ex auro, argento, ære, auricalco, aliove solido metallo consistentes; aliter nulla prorsus gaudeant Indulgentia.

In distribuendis hujusmodi Numismatibus, eorumque usu Eadem Sanctitas Sua servari jubet Decretum fel. rec. Alexandri VII, editum sub die 6 februarii 1657, nimirum, ut Numismata, quæ vulgo *Medalliæ* nuncupantur cum prædictis Indulgentiis benedicta non transeant personam illorum, quibus a Monachis præfatis concedentur, aut quibus ab his prima vice distribuentur, nec commodari, aut vendi aut precario dari valeant, alioquin careant Indulgentiis jam concessis, et aliqua deperdita, altera pro ea subrogari nullo modo possit, nisi a quibus supra benedicta fuerit, quacumque concessione, aut privilegio in contrarium non obstante.

Insuper expresse prohibet, ne quis Sacerdos, sive sæcularis, sive cujuslibet Ordinis, Congregationis aut Instituti Regularis, quavis etiam dignitate aut officio insignitus, extra prædictos Monachos Bohæmiæ, Moraviæ et Silesiæ, vel quibus a S. Sede ex speciali privilegio Indultum fuerit, ejusmodi Numismata, seu Cruces benedicere, aut a se benedicta fidelibus distribuere audeat, vel præsumat sub, pœnis præter nullitatem benedictionis et Indulgentiarum, per respectivos locorum Ordinarios aut Fidei Inquisitores juxta reatus qualitatem arbitrio infligendis, quibuscumquo in contrarium facientibus non obstante.

Voluitque Sanctitas Sua quod istarum litterarum tran-

sumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici vel Secretarii Visitatoris perpetui prædicti pro tempore existentis subscriptis, et sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, vel ejusdem Bennonis, aut existentis pro tempore Visitatoris perpetui munitis, eadem prorsus in judicio, et extra ubique locorum fides adhibeatur, quæ adhiberetur litteris ipsis originalibus si forent exhibitæ vel ostensæ.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, instante R. P. Bennone Lubel, liberi et exempti Monasterii Brzeunoviensis Abbate, Walsthadii Præposito, Regni Bohæmiæ Prælato infulato, ac Ordinis S. Benedicti per eamdem Bohæmiam, Moraviam et Silesiam Visitatore perpetuo suprascriptum Indulgentiarum Summarium cum suis respectivis declarationibus quocumque idiomate in locis quibusvis Catholicis imprimi posse censuit. Et facta de prædictis omnibus et singulis, sub die 21 aprilis 1742, per me subscriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIV relatione, Sanctitas Sua benigne approbavit et concessit.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

114. — Autel privilégié.

Bergomen. — An existentia Altaris privilegiati certo personarum cœtui concessi obesse possit concessioni alterius similis Privilegii indefiniti pro omnibus in eadem Ecclesia, ratione clausulæ in posteriori Privilegio exaratæ : In qua aliud altare privilegiatum non reperiatur concessum ? »

Sac. Congregatio diei 21 maii 1742 respondit : « Non obesse. »

115. — Aggrégation à une Archiconfrérie, Enterrement, Autel privilégié.

Cosentin. — 1m. An vigore Aggregationis factæ Sodalitii Mortis Cosentiæ Archiconfraternitati Orationis et Mortis Urbis anno 1635, idem Sodalitium gaudeat Indulgentiis cæterisque Privilegiis post dictum annum concessis dictæ Archiconfraternitati? et quatenus affirmative.

2m. An facultas sepeliendi corpora Defunctorum in commodiori Ecclesia comprehendat etiam Ecclesias Regularium?

3m. An Privilegium Altaris quotidiani, quo fruitur Archiconfraternitas Urbis communicatum sit Sodalitio Co-

sentino? et quatenus negative quoad primum et tertium dubium.

4m An dicta Privilegia concedenda sint Sodalitio Cosentino in casu etc.?

Sac. Congregatio sub eadem die respondit :

Ad 1m. « Gaudere, excluso Privilegio sepeliendi. »

Ad 2m. « Responsum in Primo. »

Ad 3m. « Negative. »

Ad 4m. « Ad mentem, et mens est, ut statuatur methodus ad evitandos in ejusmodi Confraternitate abusus sepeliendi in quavis Ecclesia sine rationabili causa, et juxta illam consulatur Sanctissimo pro concessione. »

116. — Communion générale.

PROVINCIÆ JAPPONEN ET VICEPROVINCIÆ SINEN. — Nuper pro parte Missionariorum Societatis Jesu in Provincia Japponen et Viceprovincia Sinen degentium expositum fuerat, fieri non posse, ut omnes et singuli illarum regionum Neophiti communionis generalis Indulgentiam ab Apostolica Sede jam concessam lucrentur, si una eademque Dominica dies pro omnibus simul Pagis ad hujusmodi fines designata sit, imo et pari modo attentis circumstantiis, quibus aliquando, et pluries eas ob populorum commoditatem ipsorumque Missionariorum solatium variare contingit, ejusmodi beneficio frui nequibunt, si una dominica pro uno, altera pro alio Pago sit firmiter et immutabiliter determinata, cum ob locorum distantiam ad Ordinarios, seu Vicarios Apostolicos recursus frequenter haberi nequeat : ideo precibus super his Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ humillime porrectis, ut iisdem Missionariis facultas concedatur ejusmodi dies Dominicas ad præfatam Communionis Generalis Indulgentiam acquirendam, variandi quotiescumque id occurrentes circumstantiæ postulaverint, eadem Sac. Congregatio sub die 21 Maii 1742, censuit : « Indulgendum esse, ut præfati Missionarii in ejusmodi Provinciis degentes quamlibet ad eorum arbitrium Dominicam pro hujusmodi communione generali eligere, ac Indulgentiam consequi valeant, dummodo tamen Breve una saltem vice tam pro publicatione Concessionis, quam confirmationis hujusmodi Ordinario seu Vicario Apostolico pro assensu obtinendo exhibeant, servata in reliquis forma primæ concessionis. » Et facta de prædictis omnibus sub die 18 junii ejusdem anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua benigne approbavit atque concessit.

117. — Autel privilégié.

Ordinis cappuccinorum. — Ad humillimas preces Procuratoris Generalis Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum nuncupat, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV sub die 15 julii 1742, benigne in perpetuum indulsit ut Missæ, quæ juxta Constitutiones, et a Sacerdotibus ejusdem Ordinis in obitu cujuslibet Fratris Ordinis prædicti, vel alio die pro ejusdem anima, quæ Deo in Charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad quodcumque altare Ecclesiarum prædicti Ordinis tam erectarum, quam erigendarum celebrabuntur, animæ, pro qua celebratæ fuerint perinde, suffragentur, ac si, ad altare privilegiatum celebratæ fuissent.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

118. — Autel privilégié.

Ordinis minorum cappuccinorum. — Nuper Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV sub die 15 julii 1742 in perpetuum concessit, ut Missæ quæ juxta Constitutiones Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum nuncupatorum ab ejusdem Sacerdotibus in obitu cujuslibet Fratris hujusmodi ab hac luce migrantis, vel alio die ad quodcumque altare Ecclesiarum ordinis ejusmodi tam erectarum, quam in posterum erigendarum celebrabuntur, suffragentur ac si ad altare privilegiatum celebratæ fuissent. Cum vero sicut modernus Procurator Generalis Ordinis præfati humillime exponebat, omnes et singuli sacerdotes tres Missas pro anima cujuscumque summi Pontificis, et Cardinalis Protectoris, ac Imperatoris, atque Regis, nec non illorum, qui Superiores Majores ejusdem ordinis fuerunt, qui e vivis decesserint, celebrare soleant, ac privilegium pro illis ad quodlibet altare Ecclesiarum Ordinis hujusmodi ad septennium semel vel pluries obtentum fuerit, ideo prædicto Procuratore Generali supplicante, Eadem Sanctitas Sua, sub die 16 septembris ejusdem anni, Indultum præfatum pro tribus enunciatis Missis ad quodcumque Altare Ecclesiarum præfatarum in perpetuum benigne extendit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

119. — Autel privilégié.

Urbis. — Nuper SS. D. N. Benedictus PP. XIV privilegium quotidianum absque expressione numeri Missarum

pro omnibus Fidelibus defunctis, et cum extensione ad quoslibet Sacerdotes Altari S. Birgittæ in omnibus et singulis Ecclesiis ejusdem Instituti vel Ordinis, sub die 23 decembris 1741, in perpetuum concessit. Cum vero Ecclesia ejusdem S. Birgittæ apud quam Fratres ipsiusmet Ordinis in Urbe habitant, ac in ea Missas quotidie celebrant, et cœtera divina officia libere persolvunt, quamvis a fundatione, seu pia erectione propria eorum fuisset Fratrum et Ordinis, nunc autem ob aliquas temporum varietates nonnullis cesserit administratoribus, a quibus eam ad usum prædicti fratres gratis retineant, in dubium revocatum fuit num privilegium præfatum altari, et in Ecclesia ejusmodi S. Birgittæ de Urbe valeat? Ideo ad humillimas preces Fratris Pauli Miller, Procuratoris Generalis Ordinis hujusmodi, Eadem Sanctitas Sua, eo quia ejusmodi privilegia non intuitu Ecclesiarum, sed Ordinis, ejusdemque Fundatorum concedenda, et in Ecclesia præfata vere Missæ et reliqua divina officia quotidie persolvantur, ac in ea Altare ejusdem S. Birgittæ existat, declaravit idem privilegium suffragari ac Missas hactenus celebratas ac in posterum eidem Altari celebrandas, prædicto gaudere privilegio et, quatenus opus sit, prævia sanatione Missarum eidem Altari hactenus celebratarum defectus, si quis fuerit, de novo benigne concessit.

Datum Romæ 28 novembris 1742.

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

120. — Chemin de la Croix.

Turritan. — Nuper Sa. Me. Clemens PP. XII per suum Breve incipiens: *Exponi Nobis*, sub die 16 januarii 1731 editum Fratribus Ministro Generali Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia nuncupat. et subjectis, privative, ut aiunt, ad quoslibet alios sacerdotes facultatem erigendi in locis inibi expressis pia loca Viæ Crucis, seu Calvarii nuncupatis, cum adeptione Indulgentiarum ad instar Stationum Montis Calvarii concessit. Cum vero Fratres Ordinis Minorum ejusdem S. Francisci Cappuccinorum nuncupat. provinciæ Turritanæ in Sardinia in pacifica, sicut exponebant, possessione etiam per centenariam completam reperiantur habendi in suis Conventibus ejusmodi Pia Loca, quæ Christifideles hactenus frequentaverint, Indulgentias ejusmodi loca rite erecta peragentibus concessas acquirere credentes : precibus Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIV humillime porrectis supplicabant declarari *primo* : Peragentes pia loca Viæ Crucis usque de anno 1616 erecta apud eosdem Fratres

Cappuccinos Conventus Montis *Di Valverde* nuncupat. extra mænia civitatis Sacceris in Sardinia easdem Indulgentias consequi, quas peragendo ejusmodi Viam Crucis a Fratribus præfato Ministro Generali Minorum de Observantia subjectis erectam consequerentur et quatenus, opus sit, ex integro concedi; *secundo :* ut hujusmodi declaratio seu concessio extendatur etiam ad cœtera hujusmodi pia Loca Viæ Crucis a dictis Fratribus Cappuccinorum ubilibet jam erecta; *tertio :* ut eadem facultas ejusmodi Loca pia Viæ Crucis erigendi cum Indulgentiis jam concessis etiam Fratribus Cappuccinis communicetur eo modo quo ad Fratres Ordinis Minorum de Observantia Reformatorum Recessus et de Ambrosiana nuncupat. sub die 10 novembris 1729, per rescriptum S. M. Benedicti PP. XIII extensa fuit. Eadem Sanctitas Sua, auditis Ordinario Turritano et Procuratore Generali præfati Ordinis de Observantia, ac referente sub die 28 novembris 1742 me infrascripto Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ Secretario, benigne respondit: Ad Primum : « Pro Concessione.» Ad Secundum : « Recurrant in casu particulari. » Ad Tertium : « Negative. »

L. Card. Picus Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

121. — Chapelet de sainte Brigitte.

Summarium Indulgentiarum Rosariis seu Coronis S. Birgittæ nuncupatis per PP. Superiores Monasteriorum, aut alios Sacerdotes Ordinis Sanctissimi Salvatoris, sive ejusdem S. Birgittæ ad id deputatos benedictis, concessarum.

Sanctissimus D. N. Benedictus PP. XIV Rosariis, seu Coronis S. Birgittæ nuncupatis per PP. Superiores Monasteriorum, aut alios Sacerdotes Ordinis Sanctissimi Salvatoris sive ejusdem S. Birgittæ ad id deputatos benedictis, præter Indulgentias a san. me. Leone X et Clemente XI ut infra concessas, et a S. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, sub die 4 decembris 1714, recognitas atque approbatas, alias per suum Breve diei 15 januarii 1743 novissime addidit atque concessit.

1°. Qui pro suo arbitrio Rosarium seu Coronam S. Birgittæ nuncupatam, ut supra, benedictam devote recitaverit, centum dierum pro qualibet Oratione Dominica et pro qualibet Salutatione Angelica, nec non centum dierum pro quolibet, si dixerit, symbolo Apostolico Indulgentiam lucrabitur. Leo X 6 idus julii 1515.

2°. Qui dictum Rosarium seu Coronam integram quindecim decadum recitaverit, præter prædictas centum dierum, etiam septem annorum totidemque quadragenarum Indulgentiam acquiret. Idem Leo X loc. cit.

3°. Qui idem Rosarium seu Coronam cum alio vel aliis recitaverit, omnes et singuli recitantes easdemmet Indulgentias perinde ac si quisque seorsim id egerit consequetur. Idem Leo X loc. cit.

4°. Quilibet easdem Indulgentias aut sibi acquirere aut per modum suffragii animabus Purgatorii applicare valet. Benedictus XIV, 10 martii 1742.

5°. Qui dictam Coronam quinque saltem decadum per integrum annum quotidie recitaverit, et vere pœnitens, confessus ac S. Communione refectus, pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, et S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderit, die per unumquemque semel in anno eligenda, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam cum facultate illam etiam per modum suffragii animabus fidelium defunctorum applicandi adipiscetur. Clemens XI, 22 septembris 1714.

6°. Qui saltem semel in hebdomada dictam Coronam quinque saltem decadum recitare consueverit, et in festo ejusdem S. Birgittæ confessus et S. Communione refectus, propriam cujusque parochialem vel aliam Ecclesiam devote visitaverit, ac in ea, ut præfertur, oraverit, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam assequetur. Benedictus XIV, 15 januarii 1743.

7°. Qui in articulo mortis constitutus animam suam Deo devote commendans, præmissa peccatorum suorum confessione, sumptaque sanctissima Eucharistia, si potuerit, sin minuselicita cordis contritione, ore si potuerit, alioquin corde saltem Jesus Nomen invocaverit, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam consequetur. Idem, loc. cit.

8°. Qui eamdem Coronam quinque saltem decadum per mensem continuum quotidie recitaverit, et confessus ac S. Communione refectus, die intra ejusmodi mensem per unumquemque eligenda, aliquam Ecclesiam devote visitaverit, ac in ea Deum, prout supra, oraverit, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam lucrabitur. Idem, loc. cit.

9°. Qui eamdem Coronam penes se deferens pro Christifidelibus in Agone constitutis ad signum campanæ flexis genibus Deum deprecabitur, qua vice id egerit, Indulgentia quadraginta dierum fruetur. Idem, loc. cit.

10°. Qui apud se dictam Coronam habens vere peccatorum suorum pœnitens, conscientiam suam examinaverit, ac ter

Orationem Dominicam, et ter Salutationem Angelicam recitaverit, Indulgentia viginti dierum gaudebit.

11°. Qui ipsam Coronam retinens sacrosancto Missæ Sacrificio quocumque feriato vel festivo die; aut Verbi Dei prædicationi devote interfuerit, aut sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, dum ad aliquem infirmum defertur, associaverit : aut devium aliquem ad viam salutis reduxerit : vel in honorem Domini Nostri Jesu Christi, seu B. Mariæ Virginis, aut ejusdem S. Birgittæ quodcumque pium opus peregerit, et ter Orationem Dominicam, terque Salutationem Angelicam, recitaverit, Indulgentiam centum dierum consequetur. Idem, loc. cit.

12°. Quilibet omnes et singulas præfatas Indulgentias ac peccatorum remissiones, nec non pœnitentiarum relaxationes aut sibi, aut per modum suffragii animabus fidelium defunctorum applicare poterit. Idem, loc. cit.

Ad lucrifaciendas omnes et singulas prædictas Indulgentias ejusmodi Coronæ seu Rosaria a præfatis PP. Ordinis Sanctissimi Salvatoris sive S. Birgittæ debent esse prius benedicta, aliter nulla prorsus gaudent Indulgentia.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita innovando Decretnm diei 26 novembris 1714, vetuit ne hujusmodi Coronæ seu Rosaria, utpote benedicta vendantur, aut alteri commodentur, aut præcario dentur, alioquin careant Indulgentiis jam concessis, et aliqua deperdita altera pro ea subrogari nullo modo possit, nisi a quibus supra benedicta fuerit. Insuper ad humillimas preces moderni prædicti Ordinis Procuratoris Generalis suprascriptum Indulgentiarum Summarium, annuente ad relationem per me infrascriptum Secretarium factam Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIV, sub die 9 februarii 1743, quocumque idiomate in quibuslibet locis catholicis imprimi posse censuit. *A. Card. S. Clementis.*

A. M. Erba Prot. Ap. Secr.

122. — Tertiaires de s. François.

Nolana. — 1m. An Moniales Ordinis Canonicorum Regularium S. Augustini sub cura et gubernio Fratrum Minorum de Observantia S. Francisci Collegii nuncupat. gaudeant Indulgentiis Tertii Ordinis S. Francisci in casu? et quatenus negative.

2m. An sint concedendæ?

Sac. Congregatio diei 1 aprilis 1743 respondit :

Ad 1m. « Negative. »

Ad 2m. « Gaudeant Ordini concessis. »

123. — Sommaire des Indulgences perpétuelles accordées à l'église Sainte-Marie de Galliera, de Bologne, par Grégoire XV le 23 juin 1622 et confirmées par Benoît XIV le 24 avril 1743.

S. Congregatio Summarium imprimi posse censuit, et facta de his omnibus sub die 5 et iterum 24 ejusdem mensis aprilis per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua benigne approbavit, et quatenus opus sit, singulas præfatas Indulgentias confirmavit, et de novo respective concessit.

A. Card. Sancti Clementis.
A. M. Erba Prot. Ap. Secr.

124. Archiconfrérie des Stigmates de s. François.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, habita die 1 octobris 1743, Summarium approbari ac imprimi posse censuit. Et facta de prædictis sub die quinta ejusdem mensis Sanctissimo Domino per me infrascriptum ejusdem Sacræ Congregationis Secretarium relatione, Sanctitas Sua benigne annuit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

125. — Petit Office de la Vierge, Office des Morts.

An Indulgentia quinquaginta dierum a Sa. Me. Pio V recitantibus Officium B. M. Virginis et Defunctorum concessa, consequatur a Sodalitiis, a quibus dumtaxat recitantur Matutinum et Laudes in casu? etc.

Sac. Congregatio diei 23 martii 1744 respondit : « Negative. »

126. — Ordre des Augustins.

Placentina. — Cum Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, die 10 maii 1743, per suum Breve incipien. *Commissæ nobis*, omnibus Christifidelibus confessis et S. Communione refectis, qui aliquam ex Ecclesiis Ordinis Eremitarum S. Augustini ubicumque erectis vel erigendis in Festis Nativitatis Dominicæ, Paschatis Resurrectionis, Pentecostes, et Annunciationis, ac Assumptionis Beatissimæ Virginis Mariæ, nec non die, qua Festum ejusdem B. Virginis de Consolatione nuncupat. in dictis Ecclesiis celebratur, devote visitaverint, ibique, ut fusius in eo Brevi continetur, oraverint; Indulgentiam Plenariam concesserit, ac insuper indulserit, ut singuli Priores pro tempore existentes Conventuum, aut alii Fratres ejusdem Ordinis ab ipsis Prio-

ribus deputandi in prædictis Festivitatibus et die Christifideles ad easdem Ecclesias accedentes, qui præmissa peregerint, nomine Sanctitatis Suæ benedicere possent; Moniales dicti Ordinis Loci *Complani* Placentinæ Diœcesis, Ordinario tamen subjectæ, dubitantes, an et ipsæ ejusmodi Indulgentiis et facultate respective gaudere tuto valeant, supplicarunt Sanctissimo ut easdem Indulgentias etiam favore proprii Monasterii declarare, vel concedere, dictamque facultatem ad suum pro tempore existentem Confessarium communicare dignaretur. Hujusmodi autem precibus ab eadem Sanctitate Sua ad Sac. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositam remissis, formatisque his desuper dubiis, scilicet Primo : An Monasterium Complanense gaudeat privilegiis a Sanctissimo Domino Nostro universo Augustiniano Ordini concessis, in casu, etc.? et quatenus Affirmative quoad Indulgentiam Plenariam, et Negative quoad Benedictionem. Secundo : An et quomodo providendum sit in casu, etc.? » Eadem Sac. Congregatio die 18 maii 1744 respondit ad Primum : « Supplicandum esse Sanctissimo pro Indulgentia Plenaria in Festis enunciatis pro Monialibus tantum. Quo vero ad Benedictionem : Negative. » Secundum : « Provisum in primo. » De quibus singulis facta per me infrascriptum Secretarium die 30 ejusdem Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit, ipsamque concessionem et declarationem ad reliqua hujusmodi Monialium Monasteria extendit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

127. — Indulgences accordées pour sept ans ; Mort de l'Evêque.

VICEN. — Proposito Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ dubio : An morte Episcopi Vicen. expiraverit Breve Indulgentiarum ad septemnium pro Missionibus expeditum, attenta narratione in eo expressa, scilicet : *cum modernus Episcopus mittere intendat Presbyteros ad Missiones*, etc. Eadem Sac. Congregatio die 18 maii 1744 respondit : « Negative. » De quibus facta sub die 30 ejusdem mensis per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

128. — Religieuses soumises à l'Ordinaire.

MONIALIUM ORDINARIO LOCORUM SUBJECTARUM. — Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, sub die 18 maii 1744, declaravit : « Sanctimoniales quascumque Ordinariis locorum subjectas, gaudere Indulgentiis suorum respective Ordinum, aut Congregationum, quarum Ritum in Officio recitando sequuntur, ac simul Institutum profitentur. De quibus facta per me infrascriptum Secretarium die 30 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

129. — Crucifix indulgencié pour la bonne mort.

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV die 30 maii 1744 benigne declaravit Imaginem Crucifixi Domini Nostri Jesu Christi, quæ Parochis pro impertienda benedictione cum Indulgentia Plenaria in articulo Mortis decernitur, etiam ipsimet Parocho, cui concessa est, in articulo Mortis constituto, qui singula in decreto eidem expedito injuncta peregerit, pari modo suffragari, sive per se, sive per alium ejusmodi Imago eidem porrigatur.

A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

130. — Autel privilégié.

1m. An Missæ celebratæ in Altari Sodalitii privilegiato ante publicationem Brevis ipsius privilegii, gaudeant privilegio in casu, etc.? et quatenus negative.

2m. An sit locus illarum sanationi ?

Sacra Congregatio diei 1 octobris 1744 respondit :

Ad 1m. « Affirmative, sed non licite. »

Ad 2m. « Provisum in primo. »

131. — Augustins; Autel privilégié.

SALISBURGEN. — Cum vigore Indulti Altaris privilegiati per respectivos locorum Ordinarios semel tantum designandi in omnibus et singulis Ecclesiis totius Ordinis FF. Eremitarum S. Augustini pro Feriis juxta numerum Missarum in decreto diei 13 septembris 1726 expressum eligendis, a Sa. Me. Benedicto XIII generaliter concessi, Ecclesia S. Annæ Conventus FF. Excalceatorum ejusdem Ordinis in Styria Diœcesis Salisburgensis, in qua quindecim Missæ quotidie celebrabantur, nempe Altare S. Annæ pro duabus Feriis, et Altare S. Cajetani pro alia Feria ab Ordinario designata obtinuerit, ac proinde dubium super hujusmodi duplicis Al-

taris designatione, nec non Missarum immutatione ortum fuerit, formatis quæsitis, scilicet Primo : An designatio secundi Altaris privilegiati substineatur? Secundo : An et quomodo providendum sit in casu, etc.? Tertio : An diminuto numero Missarum pro privilegio trium in hebdomada Feriarum, Altare designatum privilegiatum remaneat pro duabus Feriis cum numero decem Missarum, absque nova designatione in casu, etc.? Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, habita die 1 octobris 1744, respondit : Ad primum « Negative. » Ad secundum : « Supplicandum Sanctissimo pro facultate designandi primum Altare etiam pro Feria tertia. » Ad tertium : « Affirmative. » De quibus omnibus et singulis, facta per me infrascriptum Secretarium sub die, 3 ejusdem mensis, Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit. *C. Card. de Hieronymis Præf.*

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

132. — Bénédictins; Autel privilégié.

Ordinis S. Benedicti. — Cum Sa. Me. Clemens XII per suum Breve diei 6 martii 1739, Privilegium quotidianum pro liberandis animabus Christifidelium a Purgatorii pœnis Altare S. Benedicti in omnibus et singulis Ecclesiis tam Monachorum Ordinis ejusdem S. Benedicti Congregationis Cassinensis, quam Sanctimonialium sub eorum cura et gubernio degentium, in perpetuum concesserit, idemque ad plures inde Ecclesias ejusdem Instituti tam Monachorum ultra montes existen., cum Monialium jurisdictioni Ordinariorum immediate subjectorum extensum fuerit, nonnullæ hujusmodi Ecclesiæ de subsistentia dicti privilegii dubitarunt, eo quia Altare non soli S. Benedicto, sed et alii seu aliis Sanctis simul dicatum, aut diversimodo etiam nuncupatum habeant. Itaque ad instantiam Monialium prædicti Ordinis Monasterii S. Caroli Gandini Bergomen. Diœcesis proposito dubio, scilicet : An Altare Sanctorum Benedicti et Caroli in Ecclesia ipsarum Monialium Gandini gaudeat privilegio quotidiano a S. Sede concesso? Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, die 1 octobris 1744, respondit « Gaudere. » De quibus omnibus et singulis facta per me infrascriptum Secretarium die 3 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sacræ Congregationis benigne approbavit, idemque universis Ecclesiis pro simili casu suffragari declaravit.

C. Card. de Hieronymis Præf.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

133. — Archiconfrérie de la Conception à Rome.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, die 12 decembris 1744, Summarium imprimi posse censuit. De quibus facta die 16 ejusdem mensis per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sacræ Congregationis benigne approbavit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secr.

134. — Autel privilégié.

Constantien. — Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, die 12 decembris 1744, declaravit : « Ecclesiam Monachorum Ordinis Cisterciensis Monasterii *De Porta cœli* nuncupat. in Termeback, Constantiensis Diœcesis Provinciæ Moguntinæ, gaudere in perpetuum privilegio quotidiano ad Altare vel Beatissimæ Virgini Mariæ, vel S. Bernardo, vel utrique dicatum, pro anima cujuscumque Christifidelis ab hac luce in Domino migrantis, et Indulto ad omnia Altaria in cujuslibet Presbyteri vel Clerici, aut Laici Monasterii præfati obitu, aut alia die pro Missis, quæ juxta eorum Constitutiones pro ipsorum anima celebrari solent, prout gaudent universæ Ecclesiæ Monachorum Ordinis Cisterciensis, ex Brevibus die 5 aprilis 1743 obtentis, dummodo idem Institutum profiteantur. De quibus facta per me infrascriptum Secretarium die 16 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

135. — Messes à un Autel privilégié.

1m. An celebratio quotidiana Missarum in Brevibus Altarium privilegiatorum apposita dietim debeat verificari, ut hujusmodi privilegia sustineantur ? et quatenus Negative.

2m. Quanto tempore in anno tollerari possit omissio quotidianæ celebrationis, ne privilegium amittatur ?

3m. An dicto tempore, quo Missæ præscriptæ non celebrantur, privilegium sit in suo robore, vel potius pro eo tempore suspensum remaneat ?

Sac. Congregatio diei 9 februarii 1745 respondit : « Serventur Resolutiones Sac. Congregationis Concilii in Mutinen. » 10 junii 1720 et in Senogallien.

19 novembris 1752.

136. — Chapelet de sainte Brigitte.

Ordinis S. Birgittæ. — Proposito dubio ad instantiam Procuratoris Generalis FF. Ordinis Sanctissimi Salvatoris, seu S. Birgittæ in Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita : An vi Decreti de non commodandis Coronis, Indulgentiæ concessæ Coronis S. Birgittæ nuncupat., adhuc durent, si dictæ Coronæ commodentur dumtaxat ad enumerandos calculos seu ad recitationem Orationum? Eadem Sacra Congregatio die 9 februarii 1745 respondendum esse censuit: « Affirmative. » De quibus facta per me infrascriptum Secretarium die 3 ejusdem mensis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbavit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

137. — Capucins; Chemin de la Croix.

Provinciæ Turritanæ. — Cum a longissimo tempore pium sanctumque Exercitium Viæ Crucis, ut vocant, obirent Fratres Minores Cappuccini nuncupat. Provinciæ Turritanæ suos pene Conventus, cumque promulgata subinde Constitutione Sa. Me. Clementis XII, cujus initium est *Exponi nobis* qua facultas erigendi Viam Crucis Ministro Generali Ordinis Minorum de Observantia S. Francisci Fratribusque ab eo dependentibus tribuitur, isti Fratres Cappuccinos deturbare in possessione hujus exercitii cœperint, ob id potissimum, quod erectio ab ipsis facta non esset : Procurator Generalis Cappuccinorum, ad removenda jurgia et dissentiones cum Christifidelium scandalo subortas, Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ pro manutentione in possessione erectionis antedicti exercitii, et pro Indulgentiarum concessione humillimas preces porrexit. Quare eadem Sac. Congregatio, audito Procuratore Generali FF. Minorum de Observantia, ac singulis rationum momentis hinc inde deductis, cœterisque de more videndis mature perpensis, ac formatis his desuper dubiis, nempe : 1m. An Viæ Crucis erectio a PP. Cappuccinis in Provincia Turritana ante promulgationem Constitutionis Sa. Me. Clementis XII substineatur? et quatenus Affirmative. 2m. An illis sint concedendæ Indulgentiæ, quibus gaudent Viæ Crucis erectæ a Patribus Minorum Observantiæ S. Francisci? Die 9 februarii 1745 censuit rescribendum esse : Ad 1m. « Supplicandum Sanctissimo pro sanatione, quatenus opus sit, dictæ Erectionis. » Ad 2m. « Provisum in primo. »

De quibus facta per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino relatione, die 13 ejusdem mensis, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

138. — Clause volumus; **Autels privilégiés; Stations; Quarante heures.**

Editum jam fuit a Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Decretum tenoris qui sequitur: « Ne contra veterem et probatam in Ecclesia consuetudinem, Indulgentiarum numero nimis aucto, Ecclesiastica disciplina enervetur, sæpius in Brevibus apponi consuevit Clausula illa: « Volumus autem ut si alias Christifidelibus dictam Ecclesiam qualibet anni die visitantibus, aliqua alia Indulgentia perpetua vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit, præsentes litteræ nullæ sint. » Cum alias autem pro ejusdem Clausulæ explicatione supplicatum fuerit, Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita declaravit: « Ea nullatenus comprehendi Altaria Privilegiata pro Defunctis, neque Indulgentias aut certo personarum generi concessas, ut Confraternitatibus, Regularibus et Capitulo, aut certum pium opus in ipsa Ecclesia peragentibus, ut Litanias aliasque hujusmodi recitantibus, ac iis qui Christiana Doctrina erudiuntur vel alios erudiunt, et qui Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramenti Expositioni cum Oratione quadraginta horarum intersunt, neque Stationum Urbis, et septem Altarium Indulgentias, ad instar septem Altarium Basilicæ Vaticanæ concessas, neque demum, quæ pro unica vice conceduntur. Cæterum si alia Indulgentia sive, Plenaria sive non Plenaria, in perpetuum vel ad tempus, tum ab eodem, tum ab alio Romano Pontifice generaliter Christifidelibus Ecclesiam vel aliquod ejus Altare, seu Cappellam visitantibus eodem anni die vel diverso concessa fuerit, de qua non fiat in Litteris Apostolicis mentio, has litteras ob dictam Clausulam esse prorsus irritas ac nullas, » ut expresse habetur in Decreto ab eadem Sacra Congregatione desuper edito die 23 junii 1676. Postea tamen eidem Sac. Congregationi delatum fuit non paucos esse, qui prædictum Decretum non recte intelligentes sibi suadeant, quod si in aliqua Ecclesia jam concessæ reperiantur Indulgentiæ, quæ pro Feriis sextis mensis martii dari solent et postea in eadem Ecclesia alia Indulgentia concedatur, cum appositione in Brevi supramemoratæ Clausulæ « Volumus autem, etc., » Indulgentia

quæ postremo loco data est, valida sit. Quapropter ut omnis in posterum erroris occasio auferatur, Eadem Sacra Congregatio habita die 18 aprilis 1716 declaravit : « Indulgentiam ultimo loco concessam ob sæpedictam Clausulam *Volumus autem* Litteris Apostolicis insertam esse nullam. » Datum die XI septem. 1716. Lud. Card. Picus Præf. Raphael Cosmus de Hieronymis Secr. Loco ✠ Sigilli. » Cum vero ex frequenti concessione Indulgentiarum pro ipsis Feriis sextis martii seu Quadragesimæ, frequens pariter sequatur nullitas reliquorum Brevium, quæ de stylo cum restrictivis postea expediuntur : idcirco eadem Sacra Congregatio, re maturius perpensa, ad tollendas quascumque dubietates ac Brevium nullitates, quibus Christifideles quandoque decipi possunt, die 9 februarii 1745 censuit : « Hujusmodi Indulgentias Feriarum sextarum mensis martii seu Quadragesimæ excipiendas esse, ita ut quaslibet impedire nequeant, ac propterea præfato Elencho Indulgentiarum exceptarum die 23 junii 1676 ab eadem Sac. Congregatione edito addendas esse. » De quibus facta per me infrascriptum Secretarium die 13 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

139. — Autel privilégié.

Romana. — Cum ab Ecclesia S. Luciæ Archiconfraternitatis Confalonis de Urbe offerentibus Eleemosinas pro Missis celebrandis ad Altare in eadem privilegiatum distribuerentur schædulæ tenoris qui sequitur :

« Indulgence plénière, accordée à l'autel du très saint Crucifix, érigé dans l'église de Sainte-Lucie de la vénérable Archiconfrérie du Gonfalon. Celui qui fera célébrer sur l'autel privilégié du très saint Crucifix dans l'église de Sainte-Lucie du Gonfalon, en appliquant pour l'âme qu'il désire, cette même âme sera délivrée du Purgatoire, comme si la messe avait été célébrée à l'autel de Saint-Grégoire, à Rome, comme il résulte de la pierre placée à cet autel et qui mentionne les Bulles de concession des Souverains Pontifes Paul V et Grégoire XIII. »

Sed ex requisitis et exhibitis Brevibus liqueat, scilicet ex Brevi Sa. Me. Gregorii XIII, diei 20 februarii 1577, privilegium fuisse concessum Altari Sanctissimi Crucifixi ; ex Brevi vero Fel. Rec. Pauli V, diei 11 decembris 1609, idem privilegium fuisse translatum ad Altare Omnipotenti Deo et Beatissimæ Cruci dicatum, ideo Sac. Congregatio Indulgen-

tiis Sacrisque Reliquiis præposita, die 9 februarii 1745, omnibus serio examinatis, censuit : « Declarandum esse idem privilegium addictum esse Altari prædicto sub titulo Omnipotentis Dei et Beatissimæ Crucis existen., ac propterea, cœteris reprobatis, reformandam esse formulam prædictarum schædularum, et approbandam quæ sequitur, nempe :

« Indulgence plénière au profit des âmes du Purgatoire à l'autel du Dieu Tout-Puissant et de la très sainte Croix dans l'église de Sainte-Lucie et de la vénérable Archiconfrérie du Gonfalon, à Rome.

« Celui qui fera célébrer des messes à l'autel dédié au Dieu Tout-Puissant et à la très sainte Croix dans l'église de la vénérable Archiconfrérie du Gonfalon, à Rome, obtiendra à chaque messe la même fin que si cette messe avait été célébrée à l'autel privilégié du Monastère de Saint-Grégoire, également à Rome, comme il résulte des brefs des Souverains Pontifes Grégoire XIII et Paul V. »

De quibus facta per me infrascriptum Secretarium, die 13 ejusdem mensis, Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

C. Card. de Hieronymis Præf.

A. M. Erba Protonotarius Apostolicus Secret.

140. — Une heure d'oraison, les trois derniers jours de la semaine Sainte.

Cum Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ humillime expositum fuerit, tribus diebus, scilicet Feria V in Cœna Domini, ac Parasceven, et Sabato Sancto, quibus incruenta Sanctissimi Corporis et Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi Sacrificia, ex Ecclesiasticæ disciplinæ instituto, offerri minime possunt, quoddam pium exercitium in Urbe et in aliquibus Italiæ locis introductum inveniri sub hac lege, ut quisque spatio saltem unius horæ omnibus ac singulis præfatis diebus Orationi Mentali vel Vocali in suffragium Animarum in Purgatorii pœnis degentium, vacare debeat, ut quo tempore ipsæ Fidelium Defunctorum animæ suffragiis ex Missarum celebratione provenientibus destituuntur ; alia, qua potest ratione valeant adjuvari, eadem Sac. Congregatio, die 6 aprilis 1745, re mature perpensa, ad laudabile hujusmodi institutum confovendum, omnibus et singulis utriusque sexus in Urbe ac in Italia Christifidelibus, qui saltem corde contriti diebus in Cœna Domini ac Parasceven et Sabato Sancto, Orationi Mentali vel Vocali in suffragium Fidelium defunctorum unam saltem horam devote impenderint, Indulgentiam septem annorum, totidemque qua-

dragenarum animabus Fidelium Defunctorum applicabilem, in perpetuum concedendam esse censuit. De quibus facta per me infrascriptum Secretarium die 10 ejusdem Mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

141. — Capucins; Autel privilégié.

Ordinis Minorum Cappuccinorum. — Cum Sanctissimus D.N. Benedictus PP. XIV, sub die 15 julii 1742, ut Missæ quæ juxta Constitutiones Ordinis FF. Minorum S. Francisci Cappuccinorum nuncupat. ab ejusdem Sacerdotibus in Obitu cujuslibet Sacerdotis vel Clerici, aut Laici Ordinis hujusmodi ab hac luce migrantis, vel alia die celebrantur ad quodcumque Altare Ecclesiarum ejusdem Ordinis tam erectarum, quam in posterum erigendarum celebrentur, perinde suffragentur, ac si ad Altare Privilegiatum celebratæ fuissent, in perpetuum concesserit; ac inde hujusmodi indultum sub die 19 septembris ejusdem anni ad tres Missas, quas singuli Sacerdotes prædicti Ordinis pro anima cujuscumque Summi Pontificis, et Cardinalis Protectoris ac Imperatoris atque Regis, nec non illorum, qui Superiores Majores ejusdem Ordinis fuere, qui e vivis decesserint, celebrare solent, benigne extenderit. Demum supplicante Procuratore Generali ipsiusmet Ordinis, eamdem gratiam etiam ad unam Missam, quæ a Sacerdotibus Ordinis hujusmodi pro anima suorum respective parentum ab hac vita migrantium extendi, ac hujusmodi precibus, Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ relatis, Eadem Sac. Congregatio, die 6 aprilis 1745, idem Indultum etiam pro unica hujusmodi Missa ad quodlibet Altare Ecclesiarum dicti Ordinis in perpetuum concedendum esse censuit. De quibus facta per me infrascriptum Secretarium die 10 ejusdem Mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua benigne annuit.

C. Card. de Hieronymis Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

142. — Chapelles publiques des Récollets.

Ordinis S. Francisci Recollectorum. — An Cappellæ publicæ PP. Recollectorum Ordinis S. Francisci gaudeant privilegio Ecclesiarum Ordinis in casu, etc. ?

Sac. Congregatio diei 20 septembris 1745 respondit : « Negative. »

143. — Eglises des Prémontrés; Autel privilégié.

ORDINIS PRÆMONSTRATENSIS. — 1m. An Ecclesiæ Monialium Ordinis Præmonstratensis quæ Ordinariis subjectæ sunt, gaudeant privilegio Altaris eidem Ordini concesso?

2m. An eodem privilegio gaudeant Ecclesiæ a Monasteriis Ordinis dependentes, quæ ab aliquo ejusdem Ordinis Canonico solent administrari? in casu, etc.

Sac. Congregatio sub eadem die respondit: « Negative ad utrumque. »

144. — Récollets.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita ad dubium super præfatis precibus, formatum nempe: An et quomodo annuendum sit precibus in casu, an nimirum Ecclesiæ PP. Recollectorum Ordinis S. Francisci Nationis Germano-Belgicæ, seu Cappellæ existentes sub jurisdictione Episcoporum e Dominio Sæcularium gaudeant privilegiis Ordinis? « Previo recessu a decisis sub die 20 septembris 1745 omnes et singulas Cappellas publicas FF. Recollectorum in Regione Germano-Belgica existentes gaudere, donec residentiam inibi Fratres duxerint, omnibus et singulis Indulgentiis et Privilegiis, cœterisque Ecclesiis ejusdem Ordinis generaliter concessis, dummodo ad illas Christifideles ad Sacrum audiendum, et ad percipenda Ecclesiæ Sacramenta confluant, » die 31 januarii 1746 declarandum esse respondit. De quibus facta per me infrascriptum ejsusdem Sac. Congregationis Secretarium die 4 februarii ipsius anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

145. — Tertiaires de s. François.

TRIDENTINA. — 1m. An Tertiarii, qui a Patribus Conventualibus defecerunt, adscriptique fuere in tertio Ordine Patrum Minorum Reformatorum Ordinis S. Francisci, gaudeant Privilegiis Tertiariorum in casu, etc.?

2m. An Bullæ tam *Quæcumque* Clementis VIII, quam *Paterna Sedis* Benedicti XIII obsint Tertiariis Conventualibus, ratione posterioris erectionis in casu?

Sac. Congregatio die 21 junii 1746 respondit:

Ad 1m. « Ex hactenus deductis Negative, et ad mentem, et mens est ut scribatur Episcopo juxta instructionem. »

Ad 2m. « Negative. »

146. — Autel privilégié.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die 23 septembris 1746, censuit: « Indulgendum esse ut Abbas Canonicorum Regularium Lateranensium Monasterii S. Leonardi extra Muros Civitatis Veronensis Altare prædicti S. Leonardi pro Altari Sancti Ubaldi, quod in eorum Ecclesia non reperitur erectum juxta, Breve diei 18 decembris 1743, designare valeat, servato in reliquis ipsius tenore Brevis. » De quibus facta per me infrascriptum hujusmodi Sac. Congregationis Secretarium die 28 ejusdem Mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua benigne annuit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

147. — Bénédiction des Chapelets et des Médailles.

Urbis et Orbis. — Cum in concedendis facultatibus benedicendi Coronas aut Numismata, nulla ut plurimum in Apostolicis Rescriptis fiat mentio specifica qualitatis Coronarum et Rosariorum, aut Crucis Imaginum, nonnulla oborta sunt dubia, nempe an nuncupatione Coronarum quæcumque Coronæ et Rosaria, et nomine Numismatum etiam Cruces comprehendantur; idcirco relatis in Sacra Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita dubiis, *primo* : An quando in Rescripto alicujus supplicationis conceditur facultas pro benedicendis Coronis intelligatur etiam concessa facultas benedicendi quascumque Coronas nec non Rosaria? *Secundo* : An quando ut supra conceditur facultas benedicendi Numismata, non expressa facultate pro Crucibus, possit etiam intelligi concessa facultas benedicendi Cruces? Eadem Sac. Congregatio die 16 januarii 1747 decernendum esse censuit: Ad 1[m]. « Intelligi quascumque Coronas et Rosaria cum communicatione Indulgentiarum in formula impressa dumtaxat contentarum. » Ad 2[m]. « Juxta eamdem formulam. » De quibus facta per me infrascriptum Secretarium die 21 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

148. — Confrérie du Cordon de s. Augustin.

Viennen. In Austria. — Cum sicut Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ humillime expositum fuerat, Fratres Ordinis Eremitarum S. Augustini Excalceatorum nuncupatorum in Conventu, quem antea obti-

nebant FF. Éremitæ Ejusdem Ordinis S. Augustini, quos Calceatos, vel antiquæ Observantiæ vocant, prope Aulam Cæsaream Civitatis Viennen. in Austria situm, unde *Aulicus* denominatur, probent ex libro Confraternitatis Cincturatorum, sive Cinguli SS. Monicæ et Augustini, ipsam Confraternitatem ab anno 1631 usque ad præsens tempus erectam, et Archiconfraternitati Cincturatorum Bononien. aggregatam extitisse, sed Documentum, sive erectionis, sive aggregationis hujusmodi, ob varias temporum vicissitudines, et præsertim Turcæ obsidionis ejusdem Civitatis forsan deperditum, invenire minime valeant, de illius Confraternitatis erectionis et aggregationis subsistentia ac validitate a nonnullis novissime dubitari cœpit; idcirco eadem Sac. Congregatio, audito prius his desuper Eminentissimo et Reverendissimo Domino Cardinali De Kollonitz, ipsius Civitatis Archiepiscopo, die 16 januarii 1747, præfatam Confraternitatem Cincturatorum fuisse, et esse habendam in Ecclesia eorumdem FF. Eremitarum Excalceatorum S. Augustini canonice erectam, atque Archiconfraternitati Bononiensi aggregatam, declarandum et, quatenus opus sit, de novo concedendum fore censuit. De quibus omnibus et singulis facta per me infrascriptum Secretarium, die 21 ejusdem mensis, Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

149. — Confrérie de l'Adoration perpétuelle.

Ad enixas preces Serenissimi Maximiliani Josephi Bavariæ Ducis, et Sacri Romani Imperii Electoris, ac Augustissimæ Mariæ Amaliæ Imperatricis Viduæ ejus Matris, Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, die 16 januarii 1747, censuit : « Indulgentiam Plenariam, etiam Fidelibus defunctis per modum suffragii applicabilem, singulis Confratribus et Consororibus Confraternitatum, sub titulo Adorationis perpetuæ seu per omnes et singulas horas exercendæ orationis erga Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in temporali ejusdem Ducis et Electoris Dictione erectarum et erigendarum a Sa. Me. Clemente X sub die X septembris 1674 concessam, etiam ad quoscumque alios utriusque sexus Christifideles in eadem Dictione existentes, etiamsi nulli ejusmodi Confraternitati fuerint adscripti, extendendam esse, dummodo tamen cujusque nomen a respectivo Parocho saltem describatur, et ab eodem hora pro ejusmodi oratione peragenda cuilibet decernatur, ser-

vato in reliquis præfati tenore Brevis. » De quibus omnibus et singulis facta per me infrascriptum Secretarium die 21 ejusdem mensis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando prædictæ Extensioni benigne annuit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba. Prot. Apostolicus Secret.

150. — Eglises et Chapelles publiques.

1m. An Ecclesiæ, Cappellæ et Oratoria publica nondum benedicta, nec consecrata capacia sint Indulgentiarum ?

2m. An eamdem capacitatem habeant Cappellæ et Oratoria privata tam cum privilegio more Episcoporum, quam sine hujusmodi privilegio ?

Sac. Congregatio diei 20 martii 1747 respondit ad utrumque : « Affirmative, sed de stylo non concedi. »

151. — Archiconfrérie de la Mort; Sac des Confrères.

Cum in Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita diei 20 martii 1747 propositum fuerit dubium : An delatio vestis nigræ ac aliarum tesserarum Archiconfraternitatis S. Mariæ Mortis de Urbe necessario requiratur, ut Sodalitium eidem Archiconfraternitati aggregatum gaudere valeat Indulgentiis per dictam aggregationem sibi communicatis ? Eadem Sac. Congregatio respondendum esse censuit « Negative, et ad mentem et mens est quod Episcopus hortetur Sodales ad ejusmodi vestis delationem. »

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

152. — Sylvestrins, autel privilégié.

Ad enixas preces D. Joannis Baptistæ Marsilii Abbatis et Procuratoris Generalis, nomine etiam D. Porphyrii Tufi, Abbatis Generalis Monachorum Congregationis Silvestrinorum nuncupat. Ordinis S. Benedicti, humillime porrectas, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV volens omnes et singulas Ecclesias tam erectas quam in posterum erigendas Monachorum Congregationis hujusmodi, in quibus aliud Altare, vel in perpetuum, vel ad tempus nondum elapsum simili privilegio decoratum forsan reperitur, quod per præsentes auctoritate Apostolica revocavit, et in qualibet ex dictis Ecclesiis Altare a præfato D. Porphyrio, vel pro tempore existente ejusdem Congregationis Abbate Generali, semel designandum, hoc speciali dono illustrare, ut quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis, vel Regularis

cujuscumque Ordinis, Instituti vel Congregationis, Missam pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad præfatum Altare designandum celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur; ita ut D. N. Jesu Christi ac Beatissimæ Virginis Mariæ Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii pœnis liberetur, benigne concessit atque indulsit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione suffragari earumdemque præsentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu et sigillo prædicti, et pro tempore existentis Procuratoris Generalis Congregationis præfatæ munitis, ipsam prorsus fidem in judicio et extra adhiberi, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ die 12 Aprilis anno 1747.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

153. — Servites ; Bénédiction papale.

Ordinis Fratrum Servorum B. Mariæ Virginis. — Ad humillimas preces Fr. Joannis Petri Fancelli Prioris Generalis et Fr. Francisci Mariæ Pecoroni Procuratoris pariter Generalis FF. Ordinis Servorum B. M. Virginis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV ex motu proprio omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui aliquam Ecclesiam ejusdem Ordinis in una tantum Festivitate, vel die cujuslibet anni in singulis Ecclesiis hujusmodi per respectivum illum Superiorem Provincialem designanda devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, etiam Fidelibus Defunctis applicabilem, benigne concessit. Insuper ut Prior cujuslibet Conventus dicti Ordinis, extra Urbem tantum existens, vel alius Sacerdos per dictum respectivum Superiorem Provincialem pariter eligendus, in Festivitate vel die præfatæ Benedictionem nomine Sanctitatis Suæ Populo semel impertiri valeat clementer indulsit. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione suffragari, harumque Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu et sigillo prædicti et pro tempore existentis ejusdem Ordinis Procuratoris Generalis munitis, eamdem prorsus fidem adhi-

beri, quæ adhiberetur ipsis præsentibus si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ die 12 aprilis 1747.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

154. — Récollets, autel privilégié.

Fratrum Minorum Recollectorum in Provinciis Germano-Belgicis. — Ad humillimas preces P. Gaudiosi Mayer, Provinciarum Germano-Belgicarum FF. Ordinis S. Francisci Minorum Regularis Observantiæ Recollectorum in Romana Curia Agentis Generalis, Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die 20 martii 1747, Altare Privilegiatum in omnibus et singulis Ecclesiis universi Ordinis prædicti sub die 14 decembris 1725 in perpetuum jam concessum; in Ecclesiis per R. P. D. Nuntium Apostolicum Bruxellen. designandis, nempe illorum dicti Ordinis, et Provinciarum Germano-Belgicarum Conventuum, quorum PP. Missionibus et aliis pietatis ac misericordiæ operibus occupati, quibusdam diebus determinato Missarum numero satisfacere nequeunt, pro duabus Feriis cujuslibet hebdomadæ, absque expressione numeri Missarum etiam, in perpetuum extendendum esse censuit. De quibus facta per Dominum Secretarium, die 12 aprilis ejusdem anni, Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Sac. Cong. Indulgen. Pro-Secret.

155. — Barnabites, autel privilégié.

Clericorum Regularium Congregationis S. Pauli. — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XIV cum sub expositione Sibi humillime facta quod gratiæ, privilegia et Indulta spiritualia Canonicorum Regularium Congregationis Lateranensis Ordinis S. Augustini, ex quibusdam Bullis fel. rec. Pauli et Julii III etiam Clericis Regularibus Congregationis S. Pauli Decollati Bernabitis nuncupat. sint communia, per Suum Apostolicum Rescriptum diei 4 junii 1746 cum declaratione gratiam suffragari, perinde ac si per Litteras Apostolicas in forma Brevis, solitis omnibus muniti clausulis, expedita fuisset, concesserit privilegium quotidianum perpetuum Altari, vel S. Pauli Apostoli, vel S. Caroli Borromæi in omnibus et singulis Ecclesiis Congregationis Clericorum Regularium præfatæ iisdem modo et forma, quibus simile privilegium concessum fuit in omnibus Ecclesiis

ipsorum Canonicorum Regularium Lateranensium per Suum pariter Apostolicum Breve tenoris qui sequitur videlicet : « Benedictus PP. XIV. Ad perpetuam rei memoriam. Omnium saluti Paterna charitate intenti Sacra interdum loca spiritualibus Indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde Fidelium Defunctorum animæ Domini Nostri Jesu Christi ejusque Sanctorum suffragia meritorum consequi, et illis adjutæ ex Purgatorii pœnis ad æternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur omnes et singulas Ecclesias tam erectas, quam in posterum erigendas Ordinis Canonicorum Regularium S. Augustini Congregationis Lateranensis, nec non Monialium Ordinis et Congregationis hujusmodi sub gubernio, cura et jurisdictione Canonicorum Regularium præfatorum existentium, et in qualibet ex dictis Ecclesiis Altare sub invocatione S. Ubaldi erectum, seu erigendum, hoc speciali dono illustrare, auctoritate nobis a Domino tradita, ac de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, supplicationibus dilecti Filii Alexandri Josephi Chiappini, moderni Procuratoris Generalis ejusdem Congregationis, Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ut quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis Sacrosanctum Missæ Sacrificium pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad præfati S. Ubaldi altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentias consequatur, ita ut ejusdem D. N. Jesu Christi, ac B. V. Mariæ, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii pœnis liberetur concedimus et indulgemus. Ac insuper auctoritate Apostolica permittimus, ut dilectus Filius Abbas Generalis ejusdem Congregationis dumtaxat, adhibitis omnibus diligentiis super concessione altarium in eisdem Ecclesiis existentium ab hac S. Sede Privilegio pro liberandis animabus a Purgatorii pœnis, ut asseritur, in perpetuum alias decoratorum concessionem hujusmodi observet, et juxta datam sibi a Domino prudentiam unica vice tantum declaret, et quæ ex iisdem altaribus sint revocanda, et quæ de novo, ut præfertur, novo privilegio donanda, atque hæc quidem eo privilegio in perpetuum gaudere, illa vero sic per dictum Abbatem revocata in perpetuum quoque haberi, ita tamen, ut ubi nullum, unum altare privilégio hujusmodi deputet, ubi vero unum, aut duo altaria repererit eodem privilegio ditata, utrumque firmum ac veluti de novo concessum esse statuat et decernat. In contrarium facientibus

non obstantibus quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem præsentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam fides in judicio, et extra adhibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 18 decembris 1749, Pontificatus Nostri anno quarto. D. Cardinalis Passioneus. Loco ✠ Sigilli. » Ad humillimas preces D. Ubaldi Baldassini, Procuratoris Generalis ejusdem Congregationis S. Pauli, ipsummet privilegium in singulis Ecclesiis Clericorum prædictæ Congregationis S. Pauli ad formam præinserti Brevis Canonicorum Regularium Congregationis Lateranensium publicari, ac hujusmodi decretum imprimi posse benigne indulsit.

Datum Romæ die 12 aprilis 1747.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

156. — Confrérie de l'Adoration perpétuelle.

Ditionis Domus Bavaricæ. — Nuper Serenissimo Maximiliano Josepho Bavariæ Duce ac S. R. I. Electore et Augustissima Maria Amalia ejus Matre Imperatrice Vidua humillime supplicantibus, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, audito voto Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, Indulgentiam Plenariam, etiam fidelibus Defunctis applicabilem, pro Sodalibus Confraternitatum Adorationis perpetuæ Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramenti in tota Dictione Bavaricæ Domus erectarum, sive erigendarum per Breve San. Me. Clemente X sub die 7 septembris 1674, solummodo concessam, ad omnes quoscumque prædictæ Dictionis Christifideles, licet nulli ejusmodi Sodalitio nomen dederint, die 21 januarii 1747, benigne extendit, dummodo cujusque nomen a proprio Parocho describeretur, et ab ipso orationis hora designaretur, servato in reliquis allegati tenore Brevis. Cum autem super hujusmodi gratiæ extensione variæ in eadem Dictione subortæ fuerint opiniones, nomine prælaudatorum Serenissimi Ducis Electoris, et Augustissimæ Imperatricis Viduæ, hæc septem discutienda in ipsa Sac. Congregatione proposita sunt dubia :

1m. An etiam Religiosi et Moniales quibus horæ nocturnæ ad adorandum assignatæ sunt, possint lucrari prædictam Indulgentiam Plenariam?

2m. An etiam extranei casu in tali loco Bavariæ, ubi Sanctissimum Sacramentum expositum est, degentes, si per horam integram orent, Indulgentia gaudeant?

3m. An Religiosi et Moniales duabus horis in annum orantes, bis etiam Indulgentiam consequi valeant?

4m. An Reliqui Christifideles, si tribus vel quatuor vicibus in hora oraverint, toties Indulgentiam præfatam acquirant?

5m. An Clausula *Dummodo*, etc., denotet conditionem sine qua non, ita ut quis horam præscriptam variare non possit, vel quispiam valeat propria auctoritate illam mutare, ob impedimentum superveniens, ut opificibus et rusticis non raro contingere solet?

6m. An in quacumque Ecclesia expositio fiat, an in propria tantum orare quis teneatur per horam, ut Indulgentia particeps fiat?

7m. An Ægroti cæterique non valentes visitare Ecclesiam, ut orent tempore præscripto, si devote id peragant, Indulgentiam consequantur?

Eadem vero Sac. Congregatio, omnibus et singulis hujusmodi dubiis mature perpensis, die 19 augusti 1747, respondendum esse censuit : Ad 1m « Affirmative, ad tenorem Brevis et Decreti. » Ad 2m « Affirmative, dummodo non sint per modum transeuntis. » Ad 3m et 4m « Negative. » Ad 5m « Quoad primam partem affirmative, quoad vero secundam Negative. » Ad 6m « Affirmative in quacumque Ecclesia, de licentia Parochi. » Ad 7m « Affirmative, de licentia Parochi. » De quibus omnibus et singulis facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 26 ipsius mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

157. — Confréries du Rosaire.

Constantien. — Cum experientia compertum sit nonnullas Sanctissimi Rosarii Confraternitates auctoritate dumtaxat Ordinaria, irrequisito Magistro Generali Fratrum Ordinis Prædicatorum, erigi, ac pro illis apostolicum Breve cum Indulgentiis cuicumque Confraternitati canonice erectæ et erigendæ generaliter concedi consuetis expediri, nonnulli, extra Urbem ac præcipue quidam Ecclesiastici Viri et Sanguinis nobilitate, et morum probitate insignes ex Diœcesi Constantiensi, recte dubitarunt, num hujusmodi Confraternitates canonice reputari valeant, ac revera subsistant? Quare eorum nomine duo subinserta dubia a Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita fuerunt exhibita : 1m An si Inscio P. Generali Ordinis Prædicatorum per Or-

dinarium erigatur Confraternitas Sanctissimi Rosarii, Confratres re ipsa fruantur Indulgentiis in Brevi apostolico per eosdem obtento expressis? et quatenus affirmative. 2[m] An fruantur etiam aliis Indulgentiis in dicto Brevi apostolico obtento non expressis, quas tamen aliis Confratribus Sanctissimi Rosarii a diversis Summis Pontificibus concessas esse constat, ut in Dominicis menstruis, aut aliis diebus? Hisce autem dubiis Sac. Eadem Congregatio die 19 augusti 1747, rationum momentis serio matureque perpensis respondendum esse censuit : « Ad utrumque, Negative. » De quibus omnibus facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium, die 26 prædicti mensis, Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIV relatione, Sanctitas Sua ipsummet votum benigne approbando confirmavit. Ne tamen hujusmodi Confraternitatum, inconsulto eodem Magistro Generali, erectarum fervor tepescat, sed magis magisque illarum Confratrum et Consororum devotio potius augeatur, omnes et singulas cujuscumque Confraternitatis Sanctissimi Rosarii erectiones in præfata Constantiensi Diœcesi, inscio Magistro Ordinis Prædicatorum pro tempore existente generali, hactenus factas, Motu proprio, ac de plenitudine Suæ Apostolicæ Potestatis sanavit, ac validas esse declaravit; immo prædictæ Diœcesis Constantiensis populum specialibus favoribus prosequi volens, etiam Moderno ejusdem Ordinis Prædicatorum Magistro Generali humillime supplicante, iisdem Confraternitatibus sic erectis præter Indulgentias in respectivo earum obtento Brevi expressas, etiam omnes et singulas alias confraternitatibus Sanctissimi Rosarii ad formam Constitutionis Pii V diei 28 junii 1569 incipien. *Inter desiderabilia, etc.*, canonice erectis ab Apostolica Sede quomodocumque concessas clementer indulsit. In posterum tamen ut quodcumque dubium, et quævis abusus, aut molestiæ vel perturbationis occasio prorsus removeatur, idem Sanctissimus D. N. de Apostolicæ pariter Plenitudine Potestatis voluit et expresse mandavit, quod non aliter Confraternitates seu Societates Sanctissimi Rosarii erigantur, nisi requisitis prius et obtentis juxta formam a S. Pio V in præallegato Brevi præscriptam a Magistro laudati Ordinis Prædicatorum pro tempore existente Generali litteris facultativis, ut alias a S. Rituum Congregatione die 9 aprilis 1661 resolutum fuit, et ab Auditore Generali Suæ Apostolicæ Cameræ in consimili causa anno 1663 per sententiam definitum. Sæpe dictus vero Magister Generalis pro hujusmodi Confraternitatum erectione consuetas litteras Sacerdotibus sui Ordinis vel ubi horum Conventus non existat, aliis

Ecclesiasticis personis, sive Regularibus, sive Sæcularibus etiam Episcopo benevisis expediat, ipsæque litteræ nonnisi de consensu Ordinarii, servatisque reliquis omnibus in hujusmodi erectionibus ex Apostolicis Constitutionibus servandis, ac servari solitis, executioni mandentur.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

158. — Monastères de Religieuses; Portioncule.

Viennen. in Austria. — Cum pluribus non obstantibus Decretis quibus Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita declaravit, et signanter die 20 aprilis 1711 Monasteria omnia Sanctimonialium, quæ a cura et gubernio FF. Suorum Ordinum sub immediatam Episcoporum jurisdictionem translata sunt, seu in posterum transferri aliqua ratione contigerit, non ideo Privilegia et Indulgentias, quibus antea gaudebant, amisisse seu amisura fore, sed eodem modo cunctis prædictis privilegiis et Indulgentiis uti et frui debere, ac si sub gubernio Fratrum suorum ordinum actu existerent; die vero 3 decembris 1736 Monasteria Monialium in partibus præsertim Germaniæ sita sub nuncupatione Congregationis Elisabethinarum, licet sub cura et gubernio Ordinariorum existant, gaudere Indulgentiis earum ordini generaliter concessis, ac die 23 septembris 1741, Sanctissimus Dominus Noster, audito prius Voto ejusdem Sac. Congregationis diei 19 ejusdem mensis declaraverit, et quatenus opus sit concesserit Ecclesias Monialium Clarissarum Ordinis S. Francisci Assissinatis gaudere Indulgentia Portiunculæ nuncupata die 2 mensis augusti, pro omnibus Christifidelibus eo modo quo gaudent Ecclesiæ Fratrum Minorum universi ejusdem Ordinis S. Francisci, et demum 18 maii 1744 Sanctimoniales quascumque Ordinario Locorum subjectas gaudere Indulgentiis suorum respective Ordinum, aut Congregationum, quorum Ritum in Officio recitando sequuntur, ac simul Institutum profitentur. His, inquam, non obstantibus pro, parte Monialium Tertii Ordinis S. Francisci Congregationis Elisabethinarum nuncupat. Civitatis Viennæ in Austria Sac. Congregationi expositum fuerit nonnullos credidisse, sive excogitasse ipsarum Ecclesiam, et alias ejusmodi Congregationis et Ordinis utpote Ordinario subjectas privilegiis et Indulgentiis in Ecclesiis earum Ordinis et signanter pro die 2 augusti concessis, minime gaudere, sed præfata Decreta pro personis dumtaxat Monialium, non vero pro omnibus Christifidelibus illarum Ecclesias visitantibus intelligenda fore. Quare proposito desuper dubio : An

Indulgentiæ generaliter concessæ Ecclesiis Fratrum, pariter et Monialium, tum in diebus festivis Sanctorum Ordinis, tum in aliis hujusmodi solemnitatibus cunctæ et singulæ æque lucrari queant a Christifidelibus visitantibus Ecclesias Monialium, quæ Ordinariorum gubernio et jurisdictioni subsunt? Sac. Eadem Congregatio die 19 augusti 1747, ad formam alterius Decreti die 27 februarii 1673, respondit ac declaravit: « Gaudere. » De quibus facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 26 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

159. — Saint Suaire de N.-S.

Taurinen. — Ad enixas preces Eminentissimi et Reverendissimi Caroli Victorii Amadei Card. De Lanceis, Archiepiscopi electi Nicosiensis et Magni Serenissimi Sardiniæ Regis Eleemosinarii, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, audito Voto Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, Universis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis, qui quacumque anni die Regiam Cappellam Sanctissimæ Sindonis nuncupatam Civitatis Taurinen. devote visitaverint ibique pro Christianorum Principum concordia, Hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam per unumquemque semel tantum in quolibet anno lucrifaciendam; insuper ex gratia speciali Incolis ejusdem Civitatis, ac Suburbiorum dumtaxat præmissa peragentibus, in quatuor aliis anni diebus, vel festivitatibus per laudatum Eminentissimum et Reverendissimum Dominum Cardinalem Archiepiscopum semel eligendis, qua die vel festivitate prædictarum id egerint, Plenariam pariter omnium peccatorum suorum Indulgentiam, die 26 augusti anno 1747, in perpetuum benigne concessit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

160. — Confrérie du Divin Amour.

Urbis. — Cum sicut humillime exponebatur in Ecclesia S. Silvestri et Dorotheæ Fratrum Minorum Conventualium Ordinis S. Francisci in Transtiberim de Urbe quædam pia Confraternitas, *Congregatio* nuncupata *Divini Amoris S. Cajetani,* canonice reperiatur erecta, quæ Confraternitas juxta

ipsius Statuta nonnullas Missas pro anima ipsorum Confratrum et Consororum ab hac vita decedentium celebrare, vel celebrare facere solent, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV clementer indulsit, ut omnes et singulæ Missæ hujusmodi, quæ pro anima ipsorum Confratrum et Consororum, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad quodlibet Altare cujusvis Ecclesiæ celebrabuntur, Animæ hujusmodi pro qua celebratæ fuerint, perinde suffragentur ac si ad Altare Privilegiatum celebratæ fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 27 augusti 1747.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

161. — Clauses restrictives des Brefs.

Moguntina. — Clausulæ restrictivæ, quæ ex consueta probataque consuetudine appositæ fuerunt in quibusdam Indulgentiarum Brevibus expeditis pro Ecclesia Montis Adjutorii S. Bonifacii Moguntinæ Diœcesis, nonnullis dubium injecerunt : Utrum ex præfatis clausulis revocatæ fuerint aliæ Indulgentiæ præfatæ Ecclesiæ concessæ et præsertim pro concursu Peregrinorum pro sextis Feriis Quadragesimæ, Novendialibus Nativitatis Domini; nec non Altaris privilegium; quare ad removendas hujusmodi dubitationes proposito dubio : An Indulgentiæ concessæ, tam pro concursu Populi ac Peregrinorum, quam pro Novendialibus ante Natale Domini, nec non privilegio Altaris, impedimento sint concessioni Indulgentiarum cum clausula *Dummodo*, aliisque restrictivis in casu, etc.? Sac. Congregatio Indulgentiis et Sac. Reliquiis præposita die 5 februarii 1748 declarandum esse censuit : « Negative. » De quibus facta per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

162. — Confrérie de la Ceinture de s. Augustin ; Bénédiction à l'article de la Mort.

Elboren. — 1ᵐ. An deputatio Sacerdotis Sæcularis, inscio P. Priore Generali Ordinis Eremitarum S. Augustini, ad benedicendum Scapularia et Cincturas a Sodalitio Cincturatorum Oppidi Mœvræ facta sustineatur in casu, etc.?

2m. An idem Sacerdos valeat benedictionem nomine Sanctitatis Suæ impertiri diebus in Statutis Cincturatorum præscriptis, nec non in Articulo Mortis? Et quatenus Negative ad utrumque.

3m. Quomodo providendum sit in casu, etc.?

Sac. Congregatio sub eadem die respondit :

Ad 1m. et 2m. « Negative. »

Ad 3m. « Recurrant ad P. Priorem Generalem Ordinis S. Augustini pro facultate impertiendi Benedictionem Papalem. »

163. — Tertiaires de s. François.

TRIDENTINA. — Proposita controversia exorta inter Tertiarios subjectos Patribus Min. Conventualibus S. Francisci, et Tertiarios PP. Reformatorum ejusdem Ordinis Tridenti in Sac. Congregatione habita die 21 junii 1746, Sac. Congregatio, disceptatis dubiis, primo videlicet : An Tertiarii, qui a PP. Conventualibus defecerunt adscriptique fuere in Tertio Ordine PP. Minorum Reformatorum Ord. S. Francisci gaudeant privilegiis Tertiariorum in casu, etc.? *Secundo* : An Bullæ, tam *Quæcumque* Clementis VIII, quam *Paterna Sedis* Benedicti XIII obsint Tertiariis Conventualibus ratione posterioris erectionis in casu, etc.? Ad primum respondit : Ex hactenus deductis Negative, et ad mentem et mens est ut scribatur Episcopo juxta Instructionem. » Ad secundum « Negative. » Quapropter datis Litteris ad Episcopum, quæ potissimum versabantur in eo ut pro sui prudentia curaret partes componere, cumque irrita fuerit omnis industria Episcopi; iterum pro parte utriusque Congregationis Tertiariorum præfatorum propositum fuit dubium : An sit standum, vel recedendum a decisis in casu, etc.? Eadem Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die 5 februarii 1748 rescribendum esse censuit : « In decisis, et ad mentem, et mens est, ut Secretarius referat Sanctissimo, Sac. Congregationem esse in sensu quod quatenus Tertiarii qui a Conventualibus discesserunt supplicent Sanctitati Suæ pro nova Indulgentiarum concessione, illorum precibus Sanctitas Sua dignetur annuere. » De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sac. Congregationis Secretarium die 2 martii ejusdem anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

164. — Communication des privilèges; Autel privilégié.

Ut Pietatis opera in Christiana Republica augeantur, simulque charitatis vincula Fideles ipsos magis magisque obstringant, jamdiu mos invaluit Privilegia, Indulgentias, aliasque spirituales gratias, quibus Patriarchales Basilicæ, aliæque Ecclesiæ, Nosocomia, Archiconfraternitates, et alia hujusmodi generis pia Instituta gaudent, aliis per aggregationes communicandi. Verum cum super hujusmodi aggregationibus plura quotidie emergant dubia, et præsertim, num qui aggregandi facultatem habent, privilegia sibi competentia ampliare, sive limitare in aggregatione queant; pariterque an pro sui arbitrio ipsas aggregationes ad tempus vel in perpetuum concedere possint; tum etiam utrum privilegium Altaris quo aggregatus fruitur communicari possit, et revera sub nomine Privilegiorum et Indulgentiarum indemnitati, neve Christifideles in re tanti momenti decipiantur, decidenda in Sac. Congregatione Indulgentiarum et Sac. Reliquiarum proposita fuerunt sequentia dubia. *Primo :* An Patriarchales Basilicæ, aliæque Ecclesiæ, nec non Nosocomia, Archiconfraternitates, Superiores cujuscumque Ordinis, sive Instituti cœterique habentes facultatem communicandi privilegia, possint Privilegia et Indulgentias ampliare et limitare pro sui arbitrio in aggregationibus? *Secundo :* An aggregationes faciendæ sint ad tempus vel in perpetuum? *Tertio :* An privilegium Altaris sit communicabile? Et Sac. Eadem Congregatio die 5 februarii 1748 declarandum esse censuit : « Ad primum, Negative, nisi aliter in Indultis Apostolicis prævideatur. » Ad secundum « Aggregationes faciendas esse in perpetuum. » Ad tertium « Negative. » De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sacræ Congregationis Secretarium die 2 martii ejusdem anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

165. — Monastères de Religieuses.

Nuper emanatum fuit decretum tenoris qui sequitur, videlicet : « Cum pluribus non obstantibus Decretis, quibus Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita declaravit, et signanter die 20 aprilis 1711, Monasteria omnia Sanctimonialium quæ a cura et gubernio Fratrum suorum Ordinum sub immediata Episcoporum jurisdictione translata sunt, seu in posterum transferri aliqua

ratione contigerit, non ideo Privilegia et Indulgentias, quibus antea gaudebant, amisisse, seu amissum fore, sed eodem modo cunctis prædictis Privilegiis et Indulgentiis uti et frui debere ac si sub gubernio Fratrum suorum Ordinum actu existerent; die vero 3 decembris 1736 Monasteria Monialium Elisabethinarum, licet sub cura et gubernio Ordinariorum existant, gaudere Indulgentiis earum Ordini generaliter concessis; ac die 23 septembris 1741 Sanctissimus Dominus Noster, audito prius voto ejusdem Sacræ Congregationis die 19 ejusdem mensis declaraverit et quatenus opus sit concesserit, Ecclesias Monialium Clarissarum Ordinis S. Francisci Assisinatis gaudere Indulgentia Portiunculæ nuncupata die 2 mensis augusti pro omnibus Christifidelibus, eo modo, quo gaudent Ecclesiæ Fratrum Minorum universi ejusdem Ordinis S. Francisci; et demum 18 maii 1744, Sanctimoniales quascumque Ordinario locorum subjectas gaudere Indulgentiis suorum respective Ordinum aut Congregationum, quorum ritum in Officio recitando sequuntur, ac simul Institutum profitentur. His, inquam, non obstantibus, pro parte Monialium Tertii Ordinis S. Francisci Congregationis Elisabethinarum nuncupatarum Civitatis Viennen. in Austria Sac. Congregationi expositum fuerit, nonnullos credidisse sive excogitasse ipsarum Ecclesiam et alias hujusmodi Congregationis et Ordinis, utpote Ordinario subjectas, Privilegiis et Indulgentiis in Ecclesiis earum Ordinis et signanter die 2 augusti concessis, minime gaudere, sed præfata Decreta pro personis dumtaxat Monialium, non vero pro omnibus Christifidelibus illas Ecclesias visitantibus intelligenda fore. Quare proposito his desuper dubio : An Indulgentiæ generaliter concessæ Ecclesiis Fratrum pariter et Monialium tum in diebus festivis Sanctorum Ordinis, tum in aliis hujusmodi solemnitatibus cunctæ et singulæ æque lucrari queant a Christifidelibus visitantibus Ecclesias Monialium quæ Ordinariorum gubernio et jurisdictioni subsunt ? Sacra eadem Congregatio, die 19 augusti 1747, ad formam alterius Decreti diei 27 februarii 1673 respondit ac declaravit : « Gaudere. » De quibus facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 26 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit. - Fr. J. Card. Portocarrero - Loco ✠ Sigilli - A. M. Erba Protonotarius Apost. Secret. » Cum vero pro parte Monialium Elisabethinarum præfatarum, dubium fuerit : An ipsæ, earumque Ecclesiæ in præinserto favorabili Decreto comprehendantur, ex eo quod licet consueta

Vota substantialia Instituti et Ordinis S. Francisci profiteantur, attamen non Divinum vigore præallegati Decreti 18 maii 1744 sed B. M. V. Officium tantummodo recitant? Eadem Sacra Congregatio, die 5 februarii 1748, ejusmodi proposito dubio rescribendum esse censuit : « Consulendum Sanctissimo pro benigna declaratione. » De quibus facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 2 mensis martii prædicti anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sacræ Congregationis approbando benigne annuit, ac ejusdem declarationem seu concessionem quibuscumque etiam reliquis Monialibus Instituti, aut Ordinis S. Francisci Assisinatis, earumque Ecclesiis suffragari voluit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

166. — Tiers-Ordre de s. François.

TRIDENTINA. — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, precibus nomine Tertii Ordinis S. Francisci de Pœnitentia utriusque sexus in sæculo viventium sub invocatione S. Elisabeth in Ecclesia Præpositurali S. Margaritæ Civitatis Tridentinæ, sub directione FF. Minorum de Observantia Reformatorum existentis, sibi humillime porrectis, ex gratia speciali benigne annuens die 2 martii 1748 clementer indulsit, ut ii omnes et singuli Christifideles, qui simili Tertio Ordini in Cappella S. Caroli penes FF. Minores Conventuales ejusdem Civitatis jam adscripti ad præfatum Ordinem S. Elisabeth migrarunt, quotiescumque ad primævum eorum cœtum redire sibi grave nimis duxerint, omnes et singulas Indulgentias hujusmodi Tertio Ordini S. Francisci generaliter concessas in eodem Tertio Ordine S. Elisabeth permanentes consequi valeant.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

167. — Récollets, Autel privilégié.

FF. MIN. RECOLLECTORUM IN PROVINCIIS GERMANO-BELGICIS. — Nuper emanavit Decretum tenoris, qui sequitur, videlicet : « Ad humillimas preces P. Gaudiosi Mayer, Provinciarum Germano-Belgicarum FF. Ordinis S. Franscisci Minorum Regularis Observantiæ Recollectorum in Romana Curia Agentis Generalis, Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die 20 martii 1747 altare Privilegiatum in omnibus et singulis Ecclesiis universi Ordinis prædicti sub die 14 decembris 1725 in perpetuum jam concessum,

in Ecclesiis per R. P. D. Nuntium Apostolicum Bruxellen. designandis, nempe illorum dicti ordinis et Provinciarum Germano-Belgicarum Conventuum, quorum Patres Missionibus, et aliis pietatis ac misericordiæ operibus occupati, quibusdam diebus determinato Missarum numero satisfacere nequeunt, pro duabus feriis cujuslibet hebdomadæ, absque expressione numeri Missarum, etiam in perpetuum extendendum esse censuit. De quibus facta per D. Secretarium, die 12 aprilis ejusdem anni, Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit. Fr. J. Card. Portocarrero — Loco ✠ Sigilli — A. E. Vicecomes Sacræ Congregationis Indulgentiarum Pro-Secretarius. » Cum nonnulla vero occasione ejusmodi Decreti exequutionis suborta sint dubia, hæc iterum deducta fuerunt proposita. *Primo :* An Ecclesiæ contiguæ residentiis, Hospitiis, domibus, ut vocant, PP. Recollectorum Ordinis S. Francisci Provinciarum Germano-Belgicarum gaudeant privilegio Altaris pro duabus in hebdomada Feriis in casu etc. *Secundo :* An Conventus sive residentiæ, etc., dictarum Provinciarum, quæ non alunt tot Sacerdotes quot requiruntur pro privilegio duarum feriarum, ut supra fruantur hujusmodi privilegio? *Tertio :* An Sacerdotes dictorum Conventuum, sive residentiarum actu debeant esse occupati in S. Missionibus, aliisve piis operibus, ut gaudeant præfato privilegio; vel sufficiat id peragant habitu? Quibus eadem Sac. Congregatio die 7 martii 1748 rescribendum esse censuit : Ad primum et secundum « Affirmative » Ad tertium vero « Negative quoad primam partem, et affirmative quoad secundam. » Et facta de prædictis omnibus et singulis per me infrascriptum ipsius Sac. Congregationis Secretarium die 22 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

168. — Confréries du Saint Nom de Jésus.

Die 5 maii 1748, Sanctissimus in perpetuum concessit omnibus et singulis Archiepiscopis et Episcopis Hiberniæ facultatem erigendi in quibusvis Civitatibus, Terris, Locis suæ respectivæ Diœcesis ob exercitium Catholicarum functionum sibi interdictum, quotquot opportunas duxerint Confraternitates sub invocatione Sanctissimi Nominis Jesu contra detestabilem jurandi ac maledicendi consuetudinem nuncupatas, non obstante Constitutione Clementis VIII die 7 decembris 1604 incipien. *Quæcumque* super distantia ab

una ad aliam ejusdem Instituti erectionem requisita. Confratribus vero et Consororibus ejusmodi Confraternitatum sic erectarum concessit omnes et singulas Indulgentias Archiconfraternitati Sanctissimi Nominis Dei per Breve 31 octobris 1606, et novissime ad corrigendos blasphemantes per Breve die 6 septembris 1746 concessas, non ad instar sed distinctive et specifice exprimendas.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

169. — Autel privilégié.

In Brevibus, quæ pro Altaris privilegio alicui Ordini, sive Congregationi concesso, expediuntur, cum de stylo soleant apponi sequentia verba: « Volentes igitur omnes et singulas Ecclesias tam erectas, quam erigendas Monachorum Congregationis etc., vel Fratrum Ordinis aut Clericorum Regularium etc., et in qualibet ex dictis Ecclesiæ Altare etc. » Sicuti etiam in Brevibus Indulgentiarum pro eisdem Ordinibus, Congregationibus legantur hujusmodi verba « Universis etc., qui aliquam Ecclesiam talis Congregationis, vel Ordinis etc., in die, vel festo etc., singulis annis devote visitaverint etc., ibique etc., Indulgentiam Plenariam concedimus etc. » Verentes nonnulli ex nimia generalitate verborum, tam privilegia Altaris, quam Indulgentias plus æquo extendi præter Summorum Pontificum illa concedentium intentionem, Christifideles decipi, tam pro Indulgentiarum consequutione, quam in offerendis eleemosynis pro Missis in privilegiato Altari dicendis; idciro, ut clare dignosci possit, quasnam Personas et Ecclesias comprehendat præfatorum Brevium verba, propositum fuit in Sacra Congregatione Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum Dubium : An Brevia tam Altaris privilegiati quam Indulgentiarum pro omnibus Ecclesiis alicujus Ordinis, vel Congregationis, aut Instituti Regularis generaliter obtenta respectivas Ecclesias tantummodo Monasteriorum et Conventuum talis Ordinis, Congregationis, vel Instituti comprehendant, aut etiam alias quascumque tam Parochiales, quam non Parochiales ab hujusmodi Ordine etc., sive a Monachis, aut Fratribus vel Religiosis dependentes, vel respective administrari solitas? Et sacra eadem Congregatio die 30 julii 1748 censuit rescribendum esse : « Affirmative quoad primam partem, et Negative quoad secundam. » De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sac. Congregationis Pro-Secretarium die 3 augusti ejusdem

anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. VICECOMES Pro-Secr.

170. — Chemin de la Croix.

Cum diversis non obstantibus regulis a Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, sub die 3 aprilis 1731, ex Brevi San. Mem. Clementis XII die 16 januarii ejusdem anni, et sub die 10 maii 1742 ex Brevi Sanctissimi Domini Nostri diei 30 augusti 1741; ad varia explananda dubia, circa modum erigendi Stationes, quæ Viæ Crucis, seu Calvarii, ut vocant, emanatis, non semel controversiæ, ad ipsammet Sacram Congregationem delatæ fuerint super subsistentia, vel nullitate erectionis Stationum hujusmodi, ex defectu licentiæ vel consensus respective obtinendi, ut in præallegatis Brevibus, clare præcipitur. Eadem Sac. Congregatio, ad quascumque in futurum eliminandas in hac re difficultates, die 30 julii 1748 censuit : « Præscribendum esse quod in erigendis in posterum ejusmodi Stationibus, tam Sacerdotis erigentis deputatio, ac Superioris Localis consensus, quam respectivi Ordinarii, vel Antistitis et Parochi, nec non Superiorum Ecclesiæ, Monasterii, Hospitalis et Loci pii, ubi ejusmodi erectio fieri contigerit, deputatio, consensus et licentia, ut præfertur, in scriptis et non aliter expediri, et quandocumque opus fuerit exhiberi debeant, sub pœna nullitatis ipsiusmet erectionis ipso facto incurrendæ. »

De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sac. Congregationis Pro-Secretarium Sanctissimo Domino Nostro die 3 augusti relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. VICECOMES S. Cong. Indulg. Pro-Secret.

171. — Confrérie du Saint-Sacrement.

JUSTINOPOLITANA. — Sodalitium Sanctissimi Sacramenti in Ecclesia Cathedrali Civitatis Justinopolitanæ canonice erectum anno 1500 jam fuit Archiconfraternitati Sanctissimi Sacramenti S. Mariæ supra Minervam Urbis aggregatum. Cum vero in Aggregationis Instrumento inserta fuerit quædam Bulla S. M. Pauli III, quæ Brevi fel. rec. Pauli V revocata dicitur; Sodales ejusmodi Confraternitatis Justinopolitanæ de hac re solliciti, ad omnem removendi dubitationis causam, duo a Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Re-

liquiis præposita declarari supplicarunt : Primum, utrum antedicta Aggregatio cum insertione et juxta formam Bullæ Pauli III facta adhuc subsistat? Secundum vero, quibusnam Indulgentiis gaudere Sodales queant, et revera gaudeant? Examinatis proinde his desuper examinandis, et præsertim Decreto ejusdem Sac. Congregationis die 15 februarii 1608 de mandato laudati Pauli V promulgato, formatisque idcirco dubiis. Primo : An Aggregatio Sodalitii Sanctissimi Sacramenti erecti in Ecclesia Cathedrali Justinopolitana facta Archiconfraternitati Sanctissimi Sacramenti in Ecclesia S. Mariæ super Minervam juxta tenorem Constitutionum S. Mem. Pauli III adhuc subsistat? et quatenus Negative; Secundo : An supplicandum Sanctissimo pro sanatione, sive convalidatione, in casu, etc.? et quatenus Affirmative; Tertio : Quibus Indulgentiis gaudeant? Eadem Sac. Congregatio habita die 30 julii 1748 respondendum esse censuit : Ad Primum et Secundum : « Supplicandum esse Sanctissimo pro sanatione cujuscumque quatenus sit defectus. » Ad Tertium : « Gaudere Indulgentiis iisdem, quibus gaudet Archiconfraternitas Sanctissimi Sacramenti erecta in Ecclesia S. Mariæ supra Minervam. » De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sac. Congregationis Pro-Secretarium die 3 augusti ejusdem anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. VICECOMES Pro-Secret.

172. — Confrérie de Notre-Dame des Sept-Douleurs.

Cum Sa. Mem. Paulus V sub die 10 martii 1611 Confratribus et Consororibus Confraternitatum sub titulo Septem Dolorum B. M. V. in Ecclesiis Ordinis FF Servorum ejusdem B. M. V. canonice erectarum, qui confessi et S. Communione refecti, Processioni Solemni ab iisdem Confraternitatibus, Dominica tertia cujuslibet mensis, in ejusmodi Ecclesiis Ordinis fieri solitæ interfuerint, Indulgentiam Plenariam concesserit, et fel. rec Urbanus VIII per suum Breve diei 18 septembris 1628 eamdem inter cœteras Indulgentiam etiam ad quascumque ejusmodi Confraternitates in Ecclesiis Sæcularibus erectas ampliaverit; Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, supplicante Fr. Magistro Francisco Maria Pecoroni, moderno præfati Ordinis priore Generali, humillime exponente, ad Processionem ejusmodi Confraternitatum Solemniorem semel in anno fieri consuetam magnam utriusque sexus Christifidelium, et si nulli ex præ-

dictis Confraternitatibus nomen dederint, devotum Populum convenire, prædictam Indulgentiam Plenariam ad omnes et quoscumque utriusque sexus Christifideles Processionem ejusmodi Solemniorem Dominica tertia mensis septembris, vel alia per Ordinarium semel designanda, peragendam comitantes, vel Ecclesiam Confraternitatum eadem Dominica visitantes, benigne extendit, servato in reliquis allegatarum Pauli V et Urbani VIII Concessionum tenore.

Datum Romæ die 3 augusti anno 1743.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Pro-Secret.

173. — Fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs.

Ordinis FF. Servorum B. Mariæ Virginis. — Cum Sa. Mem. Clemens XII per suam Bullam datam Idibus decembris 1734 omnibus utriusque sexus Christifidelibus confessis ac S. Communione refectis, qui aliquam Ecclesiam Fratrum Servorum B. M. Virginis in Festo Solemniori Septem Dolorum ejusdem B. V. Mariæ semel in anno, Dominica tertia mensis septembris, cum facultate illam transferendi occurrenti visitaverint, Indulgentiam Plenariam in perpetuum concesserit, cumque P. Magister Franciscus Maria Pecoroni, modernus præfati Ordinis Procurator Generalis, humillime exposuerit eadem die, cum magno devoti Populi concursu, et circumlatione Statuæ B. M. Virginis Septem Dolorum nuncupatæ, supplicationem ab Ecclesiis prædicti Ordinis, in quibus erecta reperitur ejusdem B. M. Virginis Septem Dolorum Confraternitas, singulis annis haberi, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV ad enixas preces ipsius Procuratoris Generalis præfatam Indulgentiam Plenariam etiam ad quoscumque utriusque sexus Christifideles Solemniorem ejusmodi supplicationem comitantes benigne extendit, servato in reliquis enunciatæ Bullæ tenore.

Datum Romæ die 3 augusti 1748.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Pro-Secret.

174. — Jèsuites; Congrégation Primaprimaria.

Societatis Jesu. — Exposuit Franciscus Retz, modernus Societatis Jesu Præpositus Generalis, Congregationem Primamprimariam nuncupatam, sub titulo Annunciationis Beatissimæ Virginis Mariæ Immaculatæ, in Collegio Romano ejusmodi Societatis existentem, cœterasque Sodalitates, aut Confraternitates, vel Congregationes in aliis Collegiis, Domibus, Seminariis, Residentiis, et quibus-

cumque aliis locis sub ipsius Societatis gubernio erectas, vel in posterum erigendas, sub quovis ejusdem Beatissimæ Virginis Mariæ titulo, aut invocatione, dummodo tamen prædictæ Congregationi Primaprimariæ aggregatæ fuerint, plurimas a diversis Summis Pontificibus et præsertim a Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIV feliciter Regnante per litteras Apostolicas diei 27 septembris 1748, tam pro solis scholaribus, quam pro quibuscumque utriusque sexus Christifidelibus obtinuisse Indulgentias, Privilegia et gratias spirituales; sed cum nonnullæ inter eas tantummodo reperiantur Animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicabiles, reliquas etiam et singulas alias Indulgentias, Privilegia et gratias, eadem extensione cumulari enixe supplicavit. Propterea idem Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV humillimis præfati ejusdem Societatis Jesu Præpositi Generalis precibus clementer annuens, ut omnes et singulæ Indulgentiæ, sive Partiales, aut aliæ quomodocumque, Congregationi Primaprimariæ cœterisque Sodalitiis, aut Confraternitatibus vel Congregationibus præfatis hactenus concessæ, etiam Animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicari valeant, præsenti in perpetuum valituro, benigne concessit atque indulsit.

Datum Romæ, die 7 decembris anno 1748.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. E. Vicecomes S. Cong. Indul. Pro-Secret.

175. — Congrégation primaprimaria.

Summarium Indulgentiarum concessarum tam Congregationi Primæprimariæ, sub titulo Annunciationis B. M. Virginis in Collegio Romano, quam cœteris Sodalitiis, Confraternitatibus, aut Congregationibus in reliquis Societatis Jesu Collegiis, Domibus, Seminariis, Residentiis, et quibuscumque aliis locis, sub gubernio ejusdem Societatis existentibus; vel Sodalitia sint Scholarium tantummodo, vel non Scholarium, vel utrorumque simul, sive utriusque sexus Christifidelium; dummodo eidem Congregationi Primæprimariæ a Præposito ejusdem Societatis pro tempore Generali, juxta facultatem ipsi ab Apostolica Sede concessam pluriesque confirmatam, sint aggregata.

Indulgentia Plenaria pro omnibus utriusque sexus Christifidelibus.

1°. Quicumque Sodales, aut qui sunt extra Sodalitatem Christifideles utriusque sexus vere pœnitentes et confessi, ac S. Communione refecti, Ecclesiam seu Cappellam, Oratorium,

seu locum ubi erunt in die festivitatis, seu Solemnitatis Invocationis, seu Tituli sub quo unaquæque Sodalitas erecta sit; a primis ejusdem diei vesperis usque ad solis occasum ejusdem festivitatis pie visitaverint et ibidem pro Reipublicæ Christianæ conservatione et augmento, pro hæresum extirpatione, Principum Christianorum mutua et universali pace, ac Romani Pontificis prosperitate oraverint, vel alias preces pro sua quisque devotione ad Deum effuderint, Indulgentiam Plenariam consequuntur.

2°. Si Sodalitium alium Titulum, seu alium Patronum habuerit, præter Beatissimam Virginem, eo die quo ejusdem festum celebrabitur, eodem modo Indulgentia Plenaria concessa est; si talis Titulus non adsit, cujuslibet Congregationis Moderator potest singulis annis eligere quem voluerit.

3°. Utraque festivitas, etiamsi extra locum Sodalitii celebretur, et ad alium diem infra annum, etiam ad diem Dominicum transferatur; prædictæ Indulgentiæ eo die quo celebratur festum, et ad Altare, in quo celebratur, concessæ sunt; etiamsi incidisset eo die festum duplex, quo casu una Missa Votiva Solemnis de hujusmodi festo translato celebrari poterit.

Indulgentiæ Plenariæ pro solis Sodalibus, seu Sodalitiorum Ministris, seu ipsis inservientibus.

4°. Quo die in Sodalitatem quispiam recipitur, si vere pœnitens et confessus fuerit, eodemque die Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramentum sumpserit in Ecclesia ubi prædicta Sodalitas fuerit, vel ubi potuerit, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem consequitur.

5°. Item in Articulo Mortis.

6°. Item Sodales, qui festis diebus Natalis et Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, et Annunciationis, Assumptionis, Conceptionis et Nativitatis B.M. Virginis, vere pœnitentes et confessi, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum ibidem sumpserint.

7°. Nec non semel in hebdomada in iis diebus, in quibus juxta prædictæ Primæprimariæ sive aliarum alibi erectarum vel erigendarum Congregationum ac Sodalitatum statuta ac regulas, seu consuetudines, Sodalium conventus haberi solent; et vere pœnitentes, et confessi ac S. Communione refecti Ecclesiam, sive Cappellam, Oratorium, seu locum uniuscujusque Sodalitii ac Congregationis visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, et S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint; quoties tamen in eadem hebdomada, aut ter conve-

niunt Sodales, dies pro Indulgentia Plenaria consequenda erit ad singulorum arbitrium; monentur tamen Sodales a Moderatorum directione in his et in omnibus dependere.

8°. In Sodalitiis, in quibus Sodales vespere, noctu, seu alia quacumque hora post meridiem convenire solent, dies pro Indulgentia Plenaria consequenda, vel eadem, vel subsequens esse potest, ad eorum arbitrium.

9°. Moderatores ejusdem Societatis Jesu Presbyteri quoties Congregationum Sodales, aut Ministros visitaverint, eosque spiritualibus monitis, sive ad morborum incommoda patienter toleranda, sive ad mortem de manu Domini libenter acceptandam adjuverint, et coram aliqua Crucifixi Salvatoris Nostri imagine ter saltem Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, juxta Pontificis et S. Matris Ecclesiæ mentem, ab ipsis recitari curaverint, quo die iidem infirmi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, Indulgentiam Plenariam ipsis applicare possunt.

10°. Indulgentiam Plenariam semel in hebdomada concessam, bis in anno lucrari possunt Sodales, etiam si locum ipsum Sodalitii non visitaverint; dummodo aliud templum visitent in quo Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumant, et generalis Confessio, vel totius anteactæ vitæ vel ab ultima generali præcedat.

11°. Hac occasione generalis Confessionis usus maximopere laudatur, uti etiam præcipue a Summis Pontificibus specialis erga Beatissimam Virginem Mariam devotio commendatur; Sodalibus insuper injungitur, ut Præpositi Generalis, ac peculiarium Moderatorum ab ipso deputatorum mandatis consiliisque alacri et prompta voluntate obtemperare nunquam recusent.

Indulgentia septem annorum, quam iidem consequuntur toties quoties.

12°. Qui corpora Sodalium vel aliorum Christifidelium ad Ecclesiasticam sepulturam prosecuti fuerint.

13°. Qui per campanæ signum de extremo fidelis alicujus agone, aut transitu admoniti, ad Deum pro infirmi salute, aut ejus felici transitu, vel pro defuncti requie fuerint deprecati.

14°. Qui cœtibus tum publicis tum privatis, vel divinis Officiis, vel spiritualibus colloquiis et exhortationibus.

15°. Qui piis Officiis, etiam in Sodalium vel aliorum Christifidelium defunctorum animam per ipsam Congregationem ordinandis, et a præposito Generali Societatis Jesu vel ejus Vicario approbandis, etc.

16°. Qui Missæ Sacrificio diebus feriatis interfuerint.
17°. Qui conscientiam suam diligenter examinaverint vespere antequam cubitum eant.
18°. Qui pauperes infirmos tam Sodales, quam alios in Hospitalibus vel domibus privatis, etc.
19°. Qui carcere detentos visitaverint.
20°. Qui pacem inter inimicos conciliaverint.

Declaratio et aliæ Indulgentiæ.

21°. Has etiam omnes Indulgentias consequi poterunt Sodales ubivis locorum commorantes, si apud Ecclesiam eorumdem locorum, aut alibi, ut poterunt, opera præstabunt, quæ sunt servanda ad hujusmodi Indulgentias consequendas.
22°. Sodales consequuntur omnes Indulgentias Stationum Ecclesiarum Urbis, sive intra sive extra muros illius, si diebus Quadragesimæ, et aliis anni temporibus, ac diebus Stationum hujusmodi Ecclesiam Societatis Jesu, si ibi fuerit, alioquin aliam Ecclesiam seu Cappellam in locis, ubi eos pro tempore esse contigerit, devote visitaverint, et ibi septies Orationem Dominicam, et septies Angelicam Salutationem recitaverint.

Indulgentiæ pro Defunctis.

23°. Omnes supradictæ Indulgentiæ applicari possunt in suffragium animarum fidelium defunctorum.
24°. Altare cujusvis Congregationis aut Sodalitii ejusmodi est Privilegiatum cum extensione ad omnes Sacerdotes pro anima quorumlibet ipsorum Sodalium tantum.
25°. Ipsi vero Sodales Sacerdotes possunt pro anima suorum pariter Sodalium celebrare Missam cum eodem Privilegio ad quodlibet Altare cujuscumque Ecclesiæ.
Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita superexpressum Indulgentiarum ac Privilegiorum Summarium approbari, publicari ac imprimi posse censuit; de quibus facta per me ejusdem Sac. Congregationis Pro-Secretarium die 7 decembris 1748 Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum S. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Pro-Secret.

176. — Portioncule.

Goana. — An Ecclesiæ Parochiales Provinciæ de Bardes Archidiœcesis Goanæ a Patribus Min. Obser. Ordinis S. Francisci administratæ gaudeant Indulgentia Portiunculæ in casu ?

S. Congregatio diei 21 januarii 1749 respondit : « Negative. »

177. — Confrérie de sainte Marguerite de Cortone.

Cortonen. — Cum Sodalitium S. Margaritæ jamdiu Cortonæ institutum a Sanctissimo Domino Nostro, prævia resolutione S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, die 6 februarii 1748, in Archiconfraternitatem cum facultate cœtera Sodalitia ejusmodi Instituti aggregandi, et Indulgentias, aliaque privilegia eidem Archiconfraternitati concessa communicandi, nuper erectum fuerit, Officiales ejusdem Archiconfraternitatis supplicarunt Summarium Indulgentiarum ac privilegiorum hujusmodi approbari, ut publicari typisque mandari tuto possit. Cum vero inter ipsa privilegia illud retinere contenderent, per Apostolicas litteras diei 7 martii 1741 obtentum ac in exhibito Summario paragrapho 12 descriptum, nempe :

« Notre Saint Père le Pape Benoît XIV, dans la susdite bulle, a concédé en outre, par voie d'extension, que ladite indulgence plénière et l'indulgence de sept ans et sept quarantaines accordées par Alexandre VII, d'heureuse mémoire, comme ci-dessus, le jour de la solennité principale et aux quatre autres fêtes, puissent être gagnées par les confrères et consœurs de la même Archiconfrérie; et s'ils sont absents, ils visiteront, au lieu de l'église, chapelle ou oratoire de ladite Archiconfrérie, une autre église, chapelle ou oratoire du même ordre de Saint-François, s'il y en a; autrement, toute autre église, chapelle ou oratoire, à leur gré. »

Dubitatum fuit an ejusmodi extensionem favore absentium Sodalium, quæ ipsius Sodalitii erectioni in Archiconfraternitatem causam dedit, adhuc subsistere, ac substineri deceat, ideoque in Summario exprimi, vel deleri potius debeat. Hinc proposito his desuper dubio : An Summarium Indulgentiarum Archiconfraternitatis S. Margaritæ Cortonensis sit approbandum in casu, etc.? Eadem Sac. Congregatio die 27 januarii 1749 respondendum esse censuit : « Approbandum esse, dempto paragrapho duodecimo, et supplicandum Sanctissimo, ut declarare dignetur, quod eadem

extensione tantummodo gaudere valeant Sodales ante erectionem Sodalitii in Archiconfraternitatem jam adscripti, et quousque in iis cujusque locis similis Confraternitas non erigatur. » De quibus facta per me infrascriptum ejusdem Sacræ Congregationis Secretarium die 1 februarii ejusdem anni Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

178. — Chanoines réguliers.

Viennen. in Austria. — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV piis Augustissimæ Imperatricis Mariæ Thæresiæ, Hungariæ et Bohæmiæ Reginæ, precibus sibi per Eminentissimum et Reverendissimum Dominum Cardinalem Alexandrum Albani apud S. Sedem Regnorum et Statuum ipsius Cæsareæ Majestatis, ac Germaniæ Comprotectorem porrectis, quibus enixe supplicatum fuit, ut Ecclesiam Canonicorum Regularium S. Augustini Loci Hiezing, Diœcesis Viennensis in Austria Palatio Cæsareo Regio contiguam, ad Divini cultus incrementum, et ad confovendam erga Beatam Virginem Mariam Immaculatam Christifidelium devotionem liberali cœlestium Indulgentiarum munerum dispensatione condecorare dignaretur benigne inclinatus, die 9 februarii 1749 ex speciali gratia Augustissimis Francisco Primo Romanorum Electo Imperatori, Eidemque Mariæ Thæresiæ Imperatrici Reginæ, ac Serenissimis ipsorum utriusque Filiis Archiducibus nec non Carolo Henrico, Lotharingiæ Principi, ejusque sorori Annæ Principissæ, cœterisque et singulis utriusque sexus Domus Austriacæ Archiducibus nunc et in posterum quocumque tempore existentibus vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis, qui præfatam Ecclesiam quocumque anni die devote visitaverint, ibique pro Pace et Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam, omnibus et singulis eorumdem Majestatum Archiducum, ac Principum et Principissarum pro tempore existen. utriusque sexus Familiaribus, vere pariter pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis, qui duobus tantum cujuslibet mensis diebus ad cujusque arbitrium eligendis ipsammet Ecclesiam ut præfertur visitaverint, ibique oraverint, in uno Plenariam, in altero vero ipsorum die septem annorum, totidemque Quadragenarum. Universis autem et sin-

gulis utriusque sexus Christifidelibus, similiter vere pœnitentibus, confessis, ac S. Communione refectis, qui dictam Ecclesiam in festivitatibus Conceptionis, Visitationis, Nativitatis, Præsentationis, Annunciationis, Purificationis, et Assumptionis Beatissimæ V. Mariæ Immaculatæ, ac Dedicationis ejusdem Ecclesiæ, necnon Sanctorum Annæ, Josephi, Augustini, et Leopoldi Austriæ Patroni a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatum hujusmodi, atque in primo et ultimo die Novenæ Nativitatis Dominicæ devote visitaverint, ac uni ex Supplicationibus ad eamdem Ecclesiam fieri solitis semel in mense interfuerint, ibique, ut supra oraverint, Plenariam; in reliquis vero festis ejusdem B. Mariæ Virginis Immaculatæ, aliisque septem prædictæ Novenæ diebus, ac aliam unam, uti præfertur, Supplicationem singulis mensibus comitati fuerint, ac præmissa peregerint, septem annorum totidemque Quadragenarum; in reliquis vero singulis ejusmodi Supplicationibus centum dierum Indulgentiam. Insuper in singulis Sabbati diebus, singularumque B. Mariæ Virginis festivitatum pervigiliis Partialem trium annorum, totidemque Quadragenarum, et quotiescumque Litanias ejusdem B. Mariæ Virginis recitaverint, biscentum dierum; ac demum stationales pro diebus in Missali Romano tantum descriptis Indulgentias, atque omnes et singulæ enunciatæ Indulgentiæ, ac peccatorum remissiones etiam Animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicari valeant in perpetuum clementer concessit, atque indulsit, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Sanctitas Sua singulas has gratias absque ulla Brevis expeditione suffragari.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

179. — Confrérie des Filles de Marie.

Aquen. Provinciæ Mediolanen. — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV omnibus et singulis Consororibus Sodalitatis Filiarum Mariæ nuncupatæ in Ecclesia B. Mariæ Virginis Dolorosæ Civitatis Aquensis Provinciæ Mediolanen. vere pœnitentibus et confessis, quæ per modum Communionis Generalis Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in festivitate Assumptionis B. V. Immaculatæ in prædicta Ecclesia sumpserint, ibique pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam; iisdem Consororibus, quæ die vigesima tertia januarii, in Festo Purificationis et Annunciationis ejusdem B.

M. Virginis, Dominica prima aprilis, maii, junii, in festivitate Visitationis et Nativitatis laudatæ B. M. Virginis Immaculatæ Sanctissimam Communionem in præfata Ecclesia peregerint, et ut supra oraverint, qua die vel festivitatum vel Dominica præfatarum, id egerint, septem annorum totidemque Quadragenarum Indulgentiam, quam Animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicare valeant, benigne concessit. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ die 7 maii 1749.

Henricus Card. Pro-Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret

180. — Confrérie de la Ceinture de s. Augustin.

Viennen. in Austria. — Cum pro parte FFr. Eremitarum Ordinis S. Augustini Excalceatorum nuncupatorum Conventus Aulici Civitatis Viennæ, semel atque iterum proposita fuerit causa super asserta erectione Confraternitatis Cincturatorum, sive Cinguli SS. Monicæ et Augustini, vel S. Mariæ de Consolatione nuncupatæ; ejusque aggregatione Archiconfraternitati ejusdem denominationis Bononiensi, bis audito prius Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinali Archiepiscopo Viennensi, et semel Procuratore Generali FFr. Calceatorum, examinatis etiam, atque mature discussis præfatorum FFr. tam Excalceatorum, quam Calceatorum dictæ Civitatis Viennæ juribus hinc inde deductis, duplex Sac. Congregationis Indulgentiarum et Sac. Reliquiarum emanavit Rescriptum, primum scilicet die 16 januarii 1747, et alterum die 28 aprilis 1749, de quibus omnibus et singulis facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 14 maii ejusdem anni 1749 Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua ex causis sibi notis, ac nonnullis specialibus circumstantiis ab Eadem Sanctitate Sua perpensis, prævia ad effectum, de quo agitur, derogatione Constitutioni 113 San. Mem. Clementis VIII incipien. *Quæcumque* diei 7 decembris 1603 super erectione et aggregatione Confraternitatum, benigne mandavit, litteras patentes aggregationis ejusdem Confraternitatis Cincturatorum in Ecclesia prædictorum FFr. Eremitarum Excalceatorum erectæ, prælaudatæ Archiconfraternitati Bononiensi a Priore Generali FFr. ejusdem Ordinis Calceatorum expediendas esse, atque a Confratribus ejusmodi Confraternitatis functiones, solemnitates, ac Processiones, hactenus factas

intra dictam Ecclesiam peragi posse, reliquis inhibitis extra eamdem Ecclesiam quomodolibet peragendis.

Henricus Card. Pro-Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

181. — Eglises du diocèse de Fiésole.

Fesulana. — Ad humillimas preces moderni Episcopi Fesulani, exponentis infrascriptas quinque Ecclesias ejusdem respectivæ Civitatis Diœcesis et Residentiæ, amplissimis jam insignitas esse Indulgentiis, documentum vero hujusmodi concessionum, præter nonnullas vetustissimas in quodam lapide, aliquibusque foliis adnotationes non inveniri, ideoque supplicantis vel ipsas antiquas confirmari, vel alias de novo concedi; Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV eumdem Episcopum speciali favore prosequi volens, servata cœteroquin æconomicæ Indulgentiarum dispensationis moderatione, nec non hodierna laudabili Ecclesiæ disciplina, ac prævia in iisdem quinque Ecclesiis assertarum veterum et quarumcumque aliarum Indulgentiarum revocatione die 2 julii 1749 per præsentes litteras in perpetuum valitura.

Omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, vere pœnitentibus, confessis, ac S. Communione refectis, qui Ecclesiam S. Mariæ in Campo nuncupatæ in festivitatibus Annunciationis et Assumptionis B. M. V. Immaculatæ, a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatum hujusmodi, necnon in primo vel ultimo die Novenæ Nativitatis Dominicæ, et una feria sexta Quadragesimæ per Ordinarium semel designanda; atque in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum, ab ortu usque ad occasum solis dierum vel feriæ hujusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam. Iis vero eadem peragentibus, ac ut supra orantibus in festivitatibus Conceptionis, Purificationis, Visitationis, Nativitatis et Præsentationis ejusdem B. M. V. ac SS. Josephi, Joachim, Annæ, Romuli Episcopi et Martyris, et Julii Martyris Senatoris Romani, necnon in aliis septem diebus Novenæ Dominicæ, cœterisque feriis sextis Quadragesimæ, ac reliquis diebus Octidui omnium Fidelium Defunctorum, septem annorum, totidemque Quadragenarum. Omnibus etiam et singulis utriusque sexus Christifidelibus, vere pœnitentibus et confessis, qui Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, occasione Communionis Generalis semel in mense peragendæ, in eadem Ecclesia

sumpserint, ibique ut supra oraverint, in una festivitate, vel die unius mensis quotannis Episcopi arbitrio designanda, Plenariam; in alia vero festivitate, vel die singulorum reliquorum undecim mensium ut supra eligenda, septem annorum totidemque Quadragenarum. Ipsis autem Christifidelibus, saltem corde contritis, qui diebus Stationum juxta ritum Missalis Romani, eamdem Ecclesiam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium oraverint, easdem Indulgentias, quas consequerentur, si iisdem diebus Ecclesias Stationum Urbis vel extra illius muros existentes visitarent. Iis etiam saltem corde contritis, qui expositioni Venerabilis in Solemnitate Ascensionis Dominicæ et singulis diebus usque ad pervigilium Pentecostes inclusive immediate sequentibus devote interfuerint, ac oraverint, qua die id egerint, centum dierum, et quotiescumque prædictam Ecclesiam visitaverint, ibique ut supra oraverint, toties trium annorum totidemque Quadragenarum semel in die per unumquemque lucrifaciendam. Insuper Privilegium Altari per Ordinarium semel designando in Octiduo omnium Fidelium Defunctorum ac in sex cujuslibet hebdomadæ diebus ab Ordinario pariter eligendis.

Universis pariter et singulis Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis, et S. Communione refectis, qui Ecclesiam Cathedralem Fesulanam in festivitatibus S. Josephi, S. Romuli Episcopi et Martyris et Dedicationis ejusdem Ecclesiæ a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatum hujusmodi, necnon in primo et ultimo die Novenæ Nativitatis Dominicæ, et una feria sexta per Ordinarium semel designanda, atque in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum ab ortu usque ad occasum solis dierum vel feriæ hujusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique ut præfertur oraverint, Plenariam. Iis vero eadem peragentibus, ac ut supra orantibus in festivitatibus Nativitatis S. Joannis Baptistæ, SS. Joachim et Annæ ac S. Andreæ Corsini, et Donati ejusdem Ecclesiæ Episcoporum, nec non in aliis septem diebus Novenæ Dominicæ, cœterisque feriis sextis Quadragesimæ, ac reliquis diebus Octidui omnium Fidelium Defunctorum, septem annorum totidemque Quadragenarum. Omnibus etiam et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis, qui Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, occasione Communionis generalis semel in mense peragendæ, in eadem Ecclesia sumpserint, ibique ut supra oraverint, in una festivitate, vel die unius mensis quotannis Episcopi arbitrio designanda, Plenariam; in alia vero festivitate vel die singulorum reliquo-

rum undecim mensium ut supra eligenda septem annorum totidemque Quadragenarum. Similiter confessis ac S. Communione refectis, qui Expositioni Venerabilis occasione Exercitii Bonæ Mortis in una festivitate vel die cujuslibet mensis, semel per Ordinarium designanda, in præfata Ecclesia faciendæ interfuerint, ibique ut supra oraverint, in una festivitate, vel die unius mensis per Ordinarium eligenda Plenariam; in aliis vero singulis undecim festivitatibus vel diebus, septem annorum totidemque Quadragenarum. Iisdem Christifidelibus saltem corde contritis, qui diebus Stationum juxta ritum Missalis Romani eamdem Ecclesiam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium oraverint, easdem Indulgentias, quas consequerentur, si iisdem diebus Ecclesias Stationum Urbis, vel extra illius muros existentes, visitarent, et quotiescumque Altare in quo corpus prædicti S. Romuli colitur in ipsa Ecclesia situm visitaverint, ibique ut supra oraverint, quadraginta dierum semel in die per unumquemque lucrifaciendam.

Omnibus item Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis qui Ecclesiam Sanctæ Mariæ *Primeranæ* nuncupat. in festivitatibus Purificationis et Assumptionis B. M. V. Immaculatæ a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatum hujusmodi visitaverint, ibique ut præfertur oraverint, Plenariam; qui vero in festivitatibus Annunciationis, Visitationis, Nativitatis, Præsentationis, et Conceptionis ejusdem B. M. V. eadem peregerint, septem annorum et totidem Quadragenarum.

Cunctis similiter Christifidelibus præfata opera pia peragentibus, ac Ecclesiam S. Alexandri Episcopi Fesulani et Martyris in festivitate ejusdem S. Alexandri in solemnitate omnium Sanctorum visitaverint a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatis et solemnitatis hujusmodi Plenariam, et qui dictam Confessionem et Communionem ac visitationem in festo S. Marci Evangelistæ peregerint, septem annorum et totidem Quadragenarum Indulgentiam.

Universis quoque et singulis Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis, ac S. Communione refectis qui Ecclesiam Abbatialem et Parochialem S. Bartholomæi alias Cathedralem, Canonicorum Regularium Lateranensium in festivitatibus ejusdem S. Bartholomæi Apostoli et in Dominica tertia post Pascha a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatis, et Dominicæ hujusmodi in primo et ultimo die Novenæ Nativitatis Dominicæ et in una feria sexta Quadragesimæ per Ordinarium semel designanda, atque in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum ab ortu usque

ad occasum solis dierum vel feriæ hujusmodi singulis annis devote visitaverint ibique ut supra oraverint, Plenariam. Iis vero eadem peragentibus in festivitatibus Purificationis, Annunciationis, Assumptionis, Nativitatis et Conceptionis B. M. V. ac S. Joseph nec non in aliis septem diebus Novenæ Dominicæ, cæterisque feriis sextis Quadragesimæ, ac reliquis diebus octidui omnium fidelium Defunctorum, septem annorum totidemque Quadragenarum, præter Indulgentias eorumdem Canonicorum Ordini generaliter concessas. Iis autem, qui saltem corde contrito eamdem Ecclesiam in reliquis feriis sextis totius anni visitaverint, ibique ut supra oraverint, centum dierum. Omnibus quoque et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis, qui Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum occasione Communionis generalis semel in mense peragendæ in eadem Ecclesia sumpserint, ibique ut supra oraverint, in una festivitate vel die unius mensis quotannis arbitrio Episcopi designanda, Plenariam; in alia vero festivitate vel die singulorum reliquorum undecim mensium, ut supra eligenda septem annorum totidemque Quadragenarum. Insuper confessis, ac S. Communione refectis, qui Expositioni Venerabilis occasione exercitii Bonæ Mortis in una festivitate, vel die cujuslibet mensis semel per Ordinarium designanda in præfata Ecclesia faciendæ interfuerint, ibique ut supra oraverint, in una festivitate vel die unius Mensis per Ordinarium eligenda, Plenariam; in aliis vero singulis undecim festivitatibus, vel diebus, septem annorum totidemque Quadragenarum Indulgentiam. Quas etiam Animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicare valeant clementer concessit, atque indulsit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam vel gratias absque ulla Brevis expedictione suffragari, harumque litterarum exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo ejusdem vel pro tempore existentis Episcopi Fesulani munitis, eamdem adhiberi fidem quæ adhiberetur his præsentibus si forent exhibitæ vel ostensæ.

Henricus Card. Pro-Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

182. — Confréries du Saint-Sacrement.

Cum in concessionibus ab Apostolica Sede Sodalibus Archiconfraternitatis et Sodalitiorum Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti hactenus factis aliquam quidem esse Indulgentiam pro nonnullis specialiter expressis, non autem pro universis charitatis, seu pietatis operibus in forma singulis

Confraternitatibus concedi solita generaliter animadversum fuerit; ideo Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV hujusmodi Archiconfraternitatis et Confraternitatum Pietatem et Devotionem erga Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum confovere, et maximopere augere cupiens, omnibus et singulis Confratribus et Consororibus Archiconfraternitatis et Confraternitatum ejusdem Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti canonice ubique locorum hactenus erectarum, et quocumque futuro tempore erigendarum, corde saltem contritis, quotiescumque Missis in Ecclesia seu Cappella vel Oratorio Archiconfraternitatis, vel Confraternitatum hujusmodi pro tempore celebrandis, seu Congregationibus publicis, vel privatis earumdem Archiconfraternitatis vel Confraternitatum ubivis faciendis, vel quibuscumque Processionibus de licentia Ordinarii peragendis interfuerint; aut Pauperes hospitio susceperint vel pacem inter inimicos, aut dissidentes composuerint, seu componi fecerint, vel procuraverint, vel si impediti Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum tam in Processionibus, quam cum ad Infirmos aut alias quocumque et quomodocumque pro tempore defferetur comitari nequiverint, et Campanæ ad id signo dato, semel Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam dixerint, aut quinquies Orationem et Salutationem easdem pro Animabus Defunctorum Confratrum et Consororum hujusmodi recitaverint; aut devium aliquem ad viam salutis reduxerint, vel ignorantes Dei Præcepta et ea quæ ad salutem sunt docuerint, vel Infirmitate aut Carcere detentos visitaverint, aut aliquo spirituali seu temporali subsidio subvenerint; vel quodcumque aliud Pietatis vel Charitatis opus exercuerint, toties, pro quolibet prædictorum operum exercitio centum dierum Indulgentiam in forma Ecclesiæ consueta benigne concessit. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expedictione suffragari.

Datum die 11 augusti 1749.

Henricus Card. Pro-Præf.
A. M. Erba Prot. Apost. Secret.

183. — Clause restrictive des Brefs.

Brevia sive Indulgentiarum sive Altarium privilegiatorum cum ut plurimum expediri soleant cum clausula : « Si vero aliæ similes Indulgentiæ (id est de privilegiis); eidem Ecclesiæ aut Altari in ea sito sive perpetuo sive ad tempus nondum elapsum concessæ reperiuntur, præsentes nullæ sint, etc., » in aliquibus Regionibus mos invaluit et præser-

tim ultra montes eadem Brevia Romam remittendi ante temporis in iis præfixi finem pro confirmatione obtinenda, quæ revera impetratur ante ejusdem temporis lapsum, ex hujusmodi anticipata expedictione dubitarunt nonnulli de novorum Brevium subsistentia. Quare proposito his desuper dubio : An vi clausulæ *Si vero* etc. in Brevibus appositæ nullæ sint renovationes Indulgentiarum et Privilegiorum quæ expediuntur ante actualem expedictionem antiquarum in casu, etc.? Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die 6 septembris 1749 rescribendum esse censuit : « Negative. »

Henricus Card. Pro-Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

184. — Clause restrictive des Brefs.

Cum Episcopus Vicarius Apostolicus in Bosnia per suas litteras die 29 julii 1748 ad Sac. Propagandæ Fidei Congregationem datas, et ab Eadem ad Sac. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositam remissas, in iis Partibus, ubi Tabellæ Indulgentiarum libere exponi nequeunt, Indulgentias viva voce Populo annunciari, eodemque tempore solitam quæstionem commendari retulerint; et metuens hac de causa irritas fieri Indulgentias ob Clausulam : « Volumus autem ut si pro interpretatione, præsentatione, admissione seu publicatione præsentium aliquid vel minimum detur, aut sponte oblatum recipiatur, præsentes nullæ sint » in Brevibus apponi solitam pro opportuna declaratione supplicaverit. Ideo propositis his desuper dubiis : Primo : An dicta clausula *Volumus* obstet recommendationi Eleemosinæ factæ in annunciatione Indulgentiarum? et quatenus affirmative. Secundo : An liceat fieri quæstuationem et liberam eleemosinæ oblationem juxta antiquam Patriæ consuetudinem, nullo habito respectu ad Indulgentias, diebus festivis tempore Missarum, et aliorum functionum? Eadem Sacra Congregatio Indulgentiarum et SS. Reliquiarum habita die 6 septembris 1749 respondendum esse censuit : « Ad utrumque, solitas quæstuationes esse permittendas et populum simul instruendum easdem eleemosinas non esse intuitu Indulgentiarum impertiendas. »

Henricus Card. Pro-Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

185. — Jubilé, Suspension des Indulgences.

Cum durante anno universalis Jubilæi omnes fere Indulgentiæ sive Plenariæ, sive Partiales suspendi soleant vel

suspensæ remaneant, credunt nonnulli tempus quoque in Brevibus apponi consuetum suspendi. Ideoque proposito his desuper dubio : An in Septemnio vel alio breviori vel longiori tempore in Brevibus Indulgentiarum præscribi solito computetur annus universalis Jubilæi? Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die 6 septembris 1749 respondendum esse censuit : « Affirmative. »

Henricus Card. Pro-Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

186. — Saintes Reliques.

Toletana. — Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV piis serenissimæ Mariæ Barbaræ, Catholicæ Hispaniarum Reginæ, precibus Sibi per subscriptum Eminentissimum et Reverendissimum D. D. Cardinalem Sac. Congregationis Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum Præfectum Fr. Joachim Portocarrero, apud Sanctam Sedem Regnorum et Statuum Serenissimi Regis Catholici Protectorem Regiisque Negotiis præpositum, porrectis, quibus enixe supplicatum fuit ut quamdam Thecam ex Sac. Reliquiis Sanctorum prout in singulos anni dies illorum Natalitia seu festivitates occurrunt, ditatam ac authenticis litteris rite munitam et ab ipso Eminentissimo et Reverendissimo Domino Cardinali eidem Serenissimæ Reginæ Catholicæ dono datam, ad divini cultus incrementum, et ad confovendam erga Beatissimam Virginem Mariam Immaculatam et reliquos Sanctos Catholicorum Regum et Principum devotionem liberali cœlestium Indulgentiarum munerum dispensatione condecorare dignaretur benigne inclinatus, die 28 septembris 1749, ex speciali gratia Serenissimis Ferdinando Sexto Hispaniarum Regi Catholico, eidemque Mariæ Barbaræ Reginæ Oratrici, ac Serenissimis ipsorum utriusque sexus Filiis, Fratribus, eorumque uxoribus, sororibus, cæterisque singulis utriusque sexus Regiæ Catholicæ Hispaniarum Domus Principibus nunc et in posterum quocumque tempore existentibus, vere pœnitentibus, confessis, ac S. Communione refectis, qui quocumque anni festo vel die ante præfatam Sacrarum Reliquiarum Thecam pro pace et Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo festo vel die id egerint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem semel quolibet anni die vel festo per unumquemque ipsorum lucrifaciendam; iis vero diebus, quibus corde tantum contriti fuerint, quinque annorum totidemque Quadragenarum Indulgentiam semel

pariter in diem acquirendam, quam etiam animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicare valeant, in perpetuum benigne concessit, atque indulsit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expedictione suffragari.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

187. — Autel privilégié.

Ordinis S. Pauli primi Eremitæ. — Ad humillimas preces Fr. Francisci Kovachich, moderni Fratrum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitæ Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV volens omnes et singulas Ecclesias ejusdem Ordinis in Urbe et extra Italiam dumtaxat ubique erectas vel in posterum erigendas in quibus Altare ad tempus nondum elapsum privilegio decoratum forsan existit, quod per præsens decretum Apostolica Auctoritate revocavit, ac iisdem singulis situm Altare a respectivo Locorum Ordinario semel designandum, hoc speciali dono illustrare, ut quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis, aut Instituti Regularis, Missam pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad Altare præfatam celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur, ita ut ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatissimæ Virginis Mariæ, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii pœnis liberetur benigne concessit, atque indulsit. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 22 novembris 1749.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

188. — Autel privilégié.

Ordinis S. Pauli primi Eremitæ. — Ad humillimas preces Fr. Francisci Kovachic, moderni FFr. Ordinis S. Pauli Primi Eremitæ Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV clementer indulsit, ut omnes et singulæ Missæ quæ pro anima cujuscumque Fratris, Presbyteri, Clerici, vel Laici Ordinis ejusmodi, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, in cujusque obitu, vel alia die juxta ipsorum Constitutiones, celebrari solent, ad quodlibet Altare cujuscumqme Ecclesiæ ejusdem Ordinis, tam erectæ, quam in posterum erigendæ celebrabuntur,

animæ hujusmodi, pro qua celebratæ fuerint, perinde suffragentur, ac si ad Altare Privilegiatum celebratæ fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 22 novembris 1749.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

189. — Autel privilégié.

Sanctissimus Dominus Noster Bulla, cujus est initium *Cum nos, etc.*, nuper edita super Indulgentiarum suspensione reservavit nedum Altarium privilegia, verum etiam cœteras Indulgentias pro Vivis concessas, dummodo pro Defunctis applicentur, ut sequentia vera denotant : « Item salvis et firmis remanentibus Indulgentiis Altarium privilegiatorum pro Fidelibus Defunctis aliisque eodem modo pro solis ipsis Defunctis concessis ; atque etiam aliis quibuscumque Indulgentiis et Peccatorum remissionibus alias pro vivis concessis ad effectum dumtaxat, ut Christifideles illas animabus Fidelium Defunctorum quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint per modum suffragii directe applicare valeant; quas omnes et singulas licet pro eo quod respicit Vivorum favorem, hoc Jubilæi anno durante, generaliter ut infra suspensas ad prædictum tamen effectum ipsius anni decursu, etiamsi in earum concessionibus hujusmodi applicandi facultas indulta non fuerit, ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui injuncta in ipsis concessionibus opera cum debitis dispositionibus impleverint, acquiri posse concédimus et indulgemus. » Hinc quæritur :

1m. An Bulla *Cum nos* intelligenda sit pro Indulgentiis tam concessis quam post ejusdem Bullæ Datam, ac durante anno Jubilæi concedendis ? et quatenus affirmative.

2m. An attenta clausula « Præsentibus absoluto anno Jubilæi ad Septemnium, etc., valituris, » quæ in Brevibus anni Jubilæi apponitur, publicanda sit aliqua declaratio ?

Sac. Congregatio die 16 decembris 1749 respondit : « Satis provisum per Bullam Sanctissimi Domini Nostri. »

190. — Ursulines.

Monialium s. ursulæ. — Proposito Dubio a Monialibus S. Ursulæ excitato utrum fruerentur Indulgentiis Ordini Eremitarum S. Augustini concessis, Sacra ista Congregatio die 12 januarii 1677 rescripsit : « Indulgentiis prædictis Moniales perfrui posse » Hinc iterum quæritur :

1[m]. An Moniales S. Ursulæ fruantur Indulgentiis concessis ac concedendis Ordini Eremitarum S. Augustini? et quatenus affirmative.

2[m]. An præfatas Indulgentias consequi possint omnes visitantes illarum Ecclesias in suis respectivis festivitatibus?

Sac. Congregatio die 16 decembris 1749 respondit :

Ad 1[m]. « Affirmative. »

Ad 2[m]. « Affirmative, exceptis sex festivitatibus in quibus impertitur Benedictio Papalis pro Monialibus tantum valitura. »

191. — Autel privilégié.

Urbis et orbis. — Cum S. Sedes peculiaribus privilegiis, ac gratiis de Se benemerentibus prosequi soleat, nuper simplici Apostolico Rescripto Altaris privilegium omnibus quorumdam Regularium Ecclesiis concessit, nulla prorsus apposita clausula restrictiva, vel præservativa, aut irritante aliud simile privilegium pro omnibus iisdem Ecclesiis jam obtentum; at nonnulli in dubium revocantes, utrum re vera adhuc subsistente priori privilegio, posterius vigeat, vel utrumque potius sustineatur, nec ne? factus est locus dubiis. Primo : An hujusmodi privilegium etiam cum expressione primi, sed sine ejusdem revocatione obtentum subsistat? et quatenus affirmative. Secundo : An intelligatur revocatum privilegium antea concessum, ità ut ad formam Brevis, si expediretur, cum consuetis clausulis irritantibus, sit reducendum novissime obtentum? Quibus in Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, relatis, et mature perpensis, eadem Sac. Congregatio die 17 martii 1750 rescribendum esse censuit : « Ad utrumque Affirmative. »

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

192. — Scolopies, Autel privilégié.

Clericorum regularium congregationis pauperum matris dei scholarum piarum nuncupatæ. — Ad humillimas preces Josephi Augustini Delbequii a S. Nicolao, Clericorum Regularium Congregationis Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum nuncupatæ Præpositi Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV volens omnes et singulas Ecclesias Clericorum Regularium hujusmodi ubique Terrarum existentes, tam erectas, quam in posterum erigendas, in quibus aliud altare in perpetuum simili privilegio jam decoratum non reperitur, et prævia in cœteris ejusmodi Ec-

clesiis revocatione ejusdem Privilegii quomodolibet ad tempus nondum elapsum forsan concessi, ac in eis situm Altare a respectivo locorum Ordinario in singulis prædictis Ecclesiis semel designandum hoc speciali privilegio illustrare; ut quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis Missam pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad Altare præfatum celebrabit, Anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur; ita ut Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatissimæ Virginis Mariæ Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purgatorii pœnis liberetur, benigne concessit, atque indulsit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expedictione suffragari.

Datum Romæ die 18 martii anno 1750.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

193. — Indulgences apocryphes.

Salisburgen. — Ut Sacrarum Indulgentiarum thesaurus ab omni simulationis et falsitatis vitio servaretur immunis, Sacrosancta Tridentina Synodus salutari decreto sancivit, ut Episcopi omnes abusus si quis nasceretur in suis Diœcesibus colligerent, et postea ad S. Sedem deferrent, ut Ejus auctoritate et providentia statuatur quod universalis Ecclesiæ bono videbitur expedire. Nuper autem cum in Diœcesi Salisburgensi aliqua evulgata sint folia, quæ apocripharum Indulgentiarum seriem præ se ferre videntur, Consistorium Archiepiscopale Salisburgi de enunciato Tridentino decreto sollicitum ad hanc Sac. Congregationem eadem folia detulit, ut EE. PP. post illorum examen decernant quod Ecclesiasticæ Disciplinæ, ac Œconomiæ magis conveniat.

Quæritur igitur: An delata Folia sint permittenda, vel potius interdicenda?

Sac. Congregatio sub die 8 augusti 1750 respondit: « Interdicenda, et ad Mentem, et Mens est, ut Pater Procurator Generalis Ordinis Min. de Observantia S. Francisci doceat de prætensa facultate privativa erigendi Sodalitia Pacis. »

194. — Confréries de la B. Jeanne de Valois.

Urbis et orbis. — An Patribus Minorum Observantium S. Francisci competat privativa facultas erigendi Ordinem

Pacis, sive Confraternitates sub diversis denominationibus a B. Joanna Vallesia institutas in casu, etc.?

Sac. Congregatio diei 8 augusti 1750 respondit : « Ex hactenus deductis non subsistere. »

195. — Prémontrés; Autel privilégié.

ORDINIS PRÆMONSTRATENSIS. — 1m. An Ecclesiæ in quibus duo vel tres Canonici Præmonstratenses degunt, gaudeant privilegio Altaris, sicuti reliquæ ejusdem Ordinis Ecclesiæ? Et quatenus negative.

2m. An sit hujusmodi privilegium concedendum in casu?

Sac. Congregatio diei 8 augusti 1750 respondit :

Ad 1m. « Gaudere. »

Ad 2m. « Provisum in primo. »

196. — Clause restrictive des Brefs.

In Brevibus Indulgentiarum pro Ecclesiis Sæcularibus cum juxta praxim soleat apponi clausula » Non tamen Regularium » non raro contingit ut hujusmodi Brevia expedita pro Ecclesiis et Parochiis, quæ duntaxat dependent et administrantur sive a Rectore, sive a Parocho Regulari, nonnulli Episcopi Germaniæ attenta præfata clausula renuant exequi, hinc quæritur : An vi Clausulæ « Non tamen Regularium » quæ solet apponi in Brevibus Indulgentiarum, excludantur duntaxat Ecclesiæ Regularium vere Conventuales in casu, etc.?

Sacra Congregatio diei 8 augusti 1750 respondit : « Excluduntur vere Conventuales. »

197. — Barnabites; Autel privilégié.

CLERICORUM REGULARIUM CONGREGATIONIS S. PAULI. — Ad humillimas preces D. Pauli Philippi Premoli, moderni Procuratoris Generalis Clericorum Regularium Congregationis S. Pauli Decollati Barnabitarum nuncupat., Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV clementer indulsit, ut omnes Missæ, quæ pro Anima cujuscumque Presbyteri, Clerici, Laici præfatæ Congregationis juxta ipsorum Constitutiones in eorum obitu, vel alia die ad quodcumque Altare cujuscumque Ecclesiæ ejusdem Congregationis tam erectæ, quam in posterum ubicumque erigendæ pro illorum Anima, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, celebrabuntur, Animæ hujusmodi, pro qua celebratæ fuerint, perinde suffragentur, ac si ad Altare privilegiatum celebratæ fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque

Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 8 augusti 1750.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

198. — Trinitaires; Autel privilégié.

Ordinis ff. sanctissimæ trinitatis redemptionis captivorum discalceatorum nuncupat. — Ad humillimas preces Fr. Amadei de Sanctis, moderni FFr. Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum Discalceatorum nuncupat. Congregationis Hispaniarum Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV volens omnes et singulas Ecclesias Conventuales FFr. Ordinis et Congregationis hujusmodi tam erectas quam in posterum erigendas, in quibus aliud Altare a S. M. Benedicto XIII juxta certam formam jam privilegiatum in perpetuum reperitur, quod per præsentes Litteras auctoritate Apostolica revocavit, et in eis situm Altare a respectivo Locorum Ordinario semel designandum hoc speciali privilegio illustrare, ut quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis Missam pro Anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad Altare præfatum celebrabit : Anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur, ita ut Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatissimæ Virginis Mariæ, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purgatorii pœnis liberetur, benigne concessit, atque indulsit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 11 decembris 1750.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

199. — Trinitaires; Autel privilégié.

Ordinis sanctissimæ trinitatis redemptionis captivorum. — Ad humillimas preces Fr. Magistri Petri Francisci Vacchini moderni, FFr. totius Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum nuncupat. Vice-Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, audito Voto Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, volens omnes et singulas Ecclesias Conventuales FFr. hujusmodi ubique Terrarum existentes, tam

erectas, quam in posterum erigendas, in quibus aliud Altare sub die 29 julii 1727 a S. M. Benedicto XIII juxta certam formam jam privilegiatum in perpetuum reperitur, quod per præsentes Litteras auctoritate Apostolica revocavit, et in eis situm Altare a respectivo Locorum Ordinario semel designandum hoc speciali privilegio illustrare, ut quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis Missam pro Anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad Altare præfatum celebrabit; anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur; ita ut Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatissimæ Virginis Mariæ Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purgatorii pœnis liberetur, benigne concessit, atque indulsit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 11 decembris 1750.

Fr. J. Card. Portocarrero. Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

200. — Trois derniers jours de la semaine sainte.

Urbis et orbis. — Editum jam fuit Decretum tenoris qui sequitur : « Cum Sac. Congregationi Indulgentiis et Sacris Reliquiis præpositæ humillime expositum fuerit tribus diebus, scilicet Feria Quinta in Cœna Domini, ac Parasceven et Sabbato Sancto, quibus incruenta Sanctissimi Corporis et Sanguinis D. N. J. C. Sacrificia ex Ecclesiasticæ disciplinæ instituto offerri minime possunt, quoddam pium exercitium in Urbe, et in aliquibus Italiæ Locis introductum inveniri, sub hac lege, ut quisque spatio saltem unius horæ omnibus ac singulis præfatis diebus Orationi Mentali, vel Vocali in suffragium Animarum in Purgatorii pœnis degentium vacare debeant, ut quo tempore ipsæ Fidelium Defunctorum animæ suffragiis ex Missarum celebrationibus provenientibus destituuntur, alia qua potest ratione valeant adjuvari, eadem Sac. Congregatio die 6 aprilis 1745, re mature perpensa, ad laudabile hujusmodi institutum confovendum, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui saltem corde contriti diebus in Cœna Domini, ac Parasceven et Sabbato Sancto orationi mentali, vel vocali in suffragium Fidelium Defunctorum unam saltem horam devote impenderint, Indulgentiam septem annorum, totidemque quadragenarum Animabus Fidelium Defunctorum applicabilem in

perpetuum concedendam esse censuit. De quibus facta per me infrascriptum Secretarium die 10 ejusdem mensis Sanctissimo D. N. relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis approbando benigne annuit. C. Card. De Hieronymis Præf. Loco † Sigilli A. M. Erba Prot. Apost. Secret. » Cum vero eidem Sac. Congregationi delatum fuerit, Populi frequentiam ac devotionem erga Sacras functiones in enunciato Triduo ex Ecclesiæ ritu vel consuetudine ad recolenda Sacra Dominicæ Passionis Mysteria fieri solitas in aliquibus locis tepescentem excitari posse si Indulgentias prædictas ad omnes utriusque sexus ejusmodi Sacris functionibus interessentes extenderetur; eadem Sac. Congregatio die 30 martii 1751 attentis expositis rescribendum esse censuit: « Interessentes ejusmodi functionibus præfata Indulgentia gaudere, dummodo, ut præfertur, orent. » De quibus facta per, me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 3 aprilis ejusdem anni Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis confirmando benigne annuit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

201. — Mercédaires; Autel privilégié.

Ordinis B. M. V. de Mercede redemptionis captivorum. — Ad humillimas Preces P. M. Dominici Josephi ab Astigaribbia, moderni Fratrum Ordinis B. M. V. de Mercede redemptionis Captivorum nuncupat. Vicarii et Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV clementer indulsit, ut omnes et singulæ Missæ, quæ in obitu Presbyterorum, et Clericorum, ac Laicorum Ordinis hujusmodi vel alia quacumque die juxta ipsius Ordinis Constitutiones ad quodlibet Altare cujuslibet Ecclesiæ Ordinis prædicti celebrabuntur, Animæ hujusmodi pro qua celebratæ fuerint, perinde suffragentur ac si ad Altare privilegiatum celebratæ fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 24 aprilis anno 1751.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

202. — Autel privilégié.

Urbis et orbis. — An Missa de Festo Semiduplici, Votiva, vel de Feria celebrata in Altari privilegiato in quo ex-

ponitur Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sive in Ostensorio sive in Ciborio suffragetur pro Defunctis ac si Missa de Requie dicatur in casu? etc.

Sac. Congregatio respondit die 20 julii 1751 : « Affirmative. »

203. — Conventuels; Autel privilégié.

FF. MINORUM S. FRANCISCI CONVENTUALIUM. — Ad humillimas preces P. M. Fr. Caroli Antonii Calvi, Ministri Generalis et P. M. Fr. Michaelis Benedicti Oneti, Procuratoris Generalis FFr. Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium nuncupat., Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV clementer indulsit, ut omnes et singulæ Missæ quæ juxta Constitutiones vel laudabilem consuetudinem ejusdem Ordinis sive cujusque hujusmodi Conventus, vel Monasterii Monialium ipsius duntaxat Ordinis Min. S. Francisci Conventualium pariter nuncupat. sub cura et gubernio ejusmodi Superiorum viventium, tam erectis, quam erigendis, pro Summis Pontificibus, Cardinalibus Protectoribus, Vice-Protectoribus, ac Titularibus, Episcopis seu Ordinariis, Principibus Supremis, aliisque in temporalibus Locorum Patronis, necnon pro respectivis Conventuum ac Monasteriorum Benefactoribus, Fundatoribus, ipsisque Fratribus et Monialibus, horumque tantum Genitoribus ab hac luce migrantibus celebrari debent et solent, ad quodcumque Altare respective, tam Conventuum Fratrum, quam Monasteriorum Monialium hujusmodi Ecclesiæ in eorum vel earum obitu, aut alia die celebrabuntur, Animæ ejusmodi pro qua celebratæ fuerint, perinde suffragentur ac si ad Altare Privilegiatum celebratæ fuissent. Præsenti in perpetuum valituro. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 4 septembris 1751.

Fr. J. A. Card. Guadagni Pro-Præf.

A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

204. — Mineurs Observantins; Chapelles publiques.

ORDINIS FF. S. FRANCISCI DE OBSERVANTIA REFORMATOR. NUNCUPAT. — Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die undecima januarii 1762 censuit: « Declarandum esse omnes et singulas Cappellas publicas præfatorum Fratrum Ordinis S. Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum in Germania, Polonia, Hungaria, Bohemia, Transylvania, Prussia, Russia, aliisque conterminis Provin-

ciis existentes gaudere, donec residentiam inibi præfati Fratres duxerint, omnibus et singulis Indulgentiis et Privilegiis, cœteris Ecclesiis ejusdem Ordinis generaliter concessis, dummodo ad illas Cappellas Christifideles ad Sacrum audiendum et ad percipienda Ecclesiæ Sacramenta confluant. » De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sac. Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino relatione die 15 ejusdem mensis, Sanctitas Sua Votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

205. — Confréries du S. Sacrement; Aggrégation à l'archiconfrérie.

Urbis et orbis. — Ut debito jugique cultu ubique terrarum Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum Christifideles venerarentur, summopere semper exoptavit Apostolica Sedes; quapropter voluit, ut Confraternitates Sanctissimi Sacramenti ubique terrarum in quacumque Ecclesia Parochiali erigi possent; quinimo, ut Fideles ipsi ad hujusmodi devotionem propagandam allicerentur, spiritualibus gratiis easdem Confraternitates cumulavit. Verum, quamvis decreto Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ sub die 23 aprilis 1676 edito et a Ven. Mem. Innocentio XI sub die prima octobris 1678 per Apostolicum Breve confirmatum, sancitum jam fuerit, ut quocumque in Loco Confraternitates Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti canonice fuissent erectæ, hujusmodi Confraternitates absque ulla aggregatione, aliove actu immediate gaudere Indulgentiis Archiconfraternitati ejusdem Sanctissimi Sacramenti in Ecclesia S. Mariæ de Minerva Urbis existenti concessis, et concedendis. Attamen cum ab ipsamet aliisque Archiconfraternitatibus Sanctissimi pariter Eucharistiæ Sacramenti aggregandi facultate eisdem ab Apostolica Sede concessa jam fruentibus, plures etiam pro una eademque Civitate, Oppido vel Loco aggregationes passim expediantur, ex quibus jurgia pariter et dissentiones non tantum timeri possunt, sed ortas jam esse nonnulli testantur; ideo supplicatum fuit prædictæ Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ pro declaratione : An Aggregationes, quæ fiunt ab Archiconfraternitatibus Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramenti post Decretum editum ab ipsa Sac. Congregatione anno 1676 et postea a S. M. Innocentio XI anno 1678 confirmatum, subsistant in casu, etc. ? Et Sac. Congregatio sub die 17 aprilis 1752 declarandum esse censuit : « Aggregatio-

nes hujusmodi quantum ad communicationem Indulgentiarum ab Archiconfraternitatibus prætensam esse inutiles. » De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sac. Congregationis Secretarium die 22 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit. *Fr. J. Card. Portocarrero Præf.*

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

206. — Autel privilégié.

Urbis et orbis. — Cum in Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita diei 20 martii 1747 fuerint proposita sequentia dubia. Primo : An Ecclesiæ, Cappellæ, et Oratoria publica nondum benedicta nec consecrata capacia sint Indulgentiis? Secundo : An eamdem capacitatem habeant Cappellæ et Oratoria privata tam cum privilegio more Episcoporum quam sine hujusmodi privilegio? Et responsum fuit ad utrumque Affirmative, sed de stylo non concedi, » Cum vero super hujusmodi decreto nonnullæ quæstiones ortæ sint, præsertim in Germania, alii enim putant eamdem resolutionem afficere etiam Altare Privilegiatum, quod quidem est vera Indulgentia pro Defunctis, alii vero existimant excludere eo quia licet Altare Privilegiatum sit Indulgentia, attamen in generali Indulgentiarum concessione ex pluribus ejusdem Sac. Congregationis Decretis numquam comprehenditur, ideoque privilegium in Litteris Apostolicis nuncupatur; alii demum sustinent Ecclesias, Cappellas et Oratoria publica non sufficere pro Altari Privilegiato in iis obtinendo quod sint benedicta, sed necessario requiri quod sint consecrata. Idcirco ad eliminandas super hujusmodi re quascumque quæstiones propositum fuit dubium : An pro Altaris privilegio sufficiat Ecclesias, Cappellas et Oratoria publica esse benedicta vel necessario debeant esse consecrata? Et eadem Sac. Congregatio sub die 17 aprilis 1752 censuit rescribendum esse « Affirmative ad primam partem, et Negative ad secundam, nempe sufficere esse benedicta. » De quibus facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino relatione die 22 ejusdem mensis, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

207. — Pénitenciers.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini, Minister Provincialis Provinciæ Russiæ Ord. Minor. Observantium S.

Francisci Polonus humillimus Orator reverenter exponendo EE. VV. qualiter in celeberrima Ecclesia Conventus Lezayscensis B. V. Mariæ auctoritate Apostolica coronatæ Diœcesis Premisliensis in Confiniis Infidelium situata, instituti sint quatuor Pœnitentiarii quibus nuper Sac. Congregatio S. Officii concessit facultatem absolvendi ab omnibus casibus S. Sedi reservatis, prout adnexum Diploma authenticum testatur. Prostratus ante Thronum gratiæ EE. VV. humillime supplicat, quatenus EE. VV. præfatis quatuor Pœnitentiariis electis, seu pro tempore eligendis, ictum seu tactum Pœnitentialis Virgæ præbentibus necnon singulis utriusque sexus Christifidelibus eumdem ictum seu tactum humillime et corde saltem contritis recipientibus; qua vice id egerint, Indulgentiam viginti dierum in perpetuum benigne concedere dignentur, prout EE. VV. dignati sunt similem gratiam concedere pro Ecclesia FFr. Min. Socahensi Diœcesis Chelmensis die 25 junii 1746. Ex eo enim in Populo ad illam Ecclesiam ex longinquis partibus turmatim confluenti major devotio, majorque illius Sanctuarii reverentia in dies augebuntur. Quam Gratiam.

Die 10 maii 1752. Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV tum præfatis quatuor Pœnitentiariis electis, seu pro tempore eligendis ictum seu tactum Pœnitentialis Virgæ præbentibus, cum singulis utriusque sexus Christifidelibus eumdem ictum seu tactum humillime et corde saltem contritis recipientibus, qua vice id egerint, Indulgentiam viginti dierum in perpetuum benigne concessit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

208. — Chemin de la Croix.

Pia ac Sancta Viæ Crucis devotio, qua Christi Domini Passio recolitur, utpote remedium speciale, ac utilissimum ad curandum conscientiæ vulnera, quibus humana infirmitas quotidie sauciatur, feliciter in toto fere Christiano Orbe cum magno animarum fructu diffusa est; contigit tamen aliquibus in regionibus et præsertim in Lusitania Viæ Crucis, sive Calvariæ, ut vocant, Stationes adeo esse multiplicatas ut erectæ inveniantur nedum in Ecclesiis, verum etiam in Oratoriis, Cappellis, aliisque in locis tam angustis, in quibus totum Calvarii iter duobus aut tribus passibus conficietur, ex qua locorum angustia et nimia Viarum Crucis multiplicitate diversæ, quin immo contrariæ sententiæ circa illarum subsistentiam exortæ sunt. Quoniam vero suspicari potest præfatam erigendi Viæ Crucis facilitatem ex eo potissimum

posse promanare quod Fratres Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia sive Reformatorum, sive Recollectorum nuncupat. illas erigant, insciis Ordinariis et Parochis, contra Decretum sacræ hujus Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, die 30 julii 1748 emanatum, ac die 3 augusti ejusdem anni a Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIV approbatum, quo præscribitur ut in sæpedictis erectionibus faciendis extra Ecclesias Conventuum FFr. dicti Ordinis, necessario requiratur in scriptis et non aliter licentia Ordinariorum, nec non Parochorum, et aliorum Superiorum consensus, in quorum jurisdictione Viam Crucis erigi contigerit sub pœna nullitatis ipsiusmet erectionis ipso facto incurrendæ. Itaque ad impediendum hujusmodi erectionum abusus hæc duo formata et proposita fuerunt super præmissis dubia. *Primo :* An pro consecutione Indulgentiarum in Erectione Viæ Crucis, in Oratoriis et Cappellis publicis, requiratur aliqualis distantia inter unam et aliam Stationem? *Secundo :* An in hujusmodi erectionibus quæ fiunt extra ambitum Conventuum FFr. Ordinis S. Francisci tam de Observantia, quam Reformatorum et Recollectorum requiratur licentia Ordinariorum, necnon Parochorum, aliorumque respective Superiorum consensus in scriptis? Quibus eadem Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die 28 augusti 1752 decernendum esse censuit: Ad Primum: « Affirmative; » et ad Secundum: « Affirmative, et transmittantur decreta. »

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

209. — Confrérie.

ANGELOPOLITANA. — Cum in Parochiali Ecclesia Loci De Huamantta Angelopolitanæ Diœcesis magnam habeat venerationem quædam miraculis clara Imago Jesu Christi Redemptoris Nostri Domini *del Desposo* nuncupat. et in ejus Cappella, ejusque in honorem et cultum centum ab hinc circiter annis auctoritate Ordinarii instituta sit pia utriusque sexus Christifidelium Confraternitas; nunc vero Presbyteri Joseph Nicolaus et Ignatius Xaverius Cavallero germani Fratres, dictæ Cappellæ reparatores et egregii benefactores, cœterique ejusdem Confraternitatis Confratres et Consorores dubitantes de ipsius subsistentia et canonica erectione ad effectum gaudendi Indulgentiis, tam obtentis, quam obtinendis, eo quia ab Apostolica Sede non fuerit confirmata, supplicarunt humillime pro benigna declaratione. *Primo :* An dici possit canonica dictæ Confraternitatis erectio, so-

lius Ordinarii auctoritate facta? *Secundo* : An reportari debeat Apostolica confirmatio? Quibus Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die 28 augusti 1752, rescribendum esse censuit : Ad Primum « Affirmative, » Ad Secundum « Non indigere. »

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

210. — Autel privilégié.

Albiganen. — Agitata non semel inter Doctores controversia super clausula *dummodo tot Missæ quotidie in tali Ecclesia celebrentur,* quæ in Brevibus Altarium privilegiatorum apponi solet, tandem hæc tria in Sac. Congregatione Concilii discussa fuerunt dubia. Primo : An absentibus Religiosis ex causa prædicationis tempore Quadragesimæ et Adventus, vel quando occasione festivitatum vel funerum, aut similium a superioribus ad celebrandum alibi mittuntur, Indulgentiæ concessæ cum certo numero missarum, qui ob dictas causas adimpleri non potest, prorsus cessent; vel pro tempore quo dictus numerus non fuerit adimpletus, sint suspensæ vel potius maneant in suo robore? Secundo : An idem sit statuendum deficiente præfixo numero Missarum ob infirmitatem Sacerdotum tam Regularium, quam Sæcularium? Tertio : An pariter idem sit statuendum deficiente prædicto numero Missarum ob absentiam ab Ecclesiis Sæcularibus Canonicorum et Sacerdotum per aliquot dies et menses? Quibus eadem Sac. Congregatio sub die 30 julii 1706 rescripsit. Ad Primum : « Quoad Primam partem pro tempore Adventus et Quadragesimæ remanere suspensas, non autem in reliquis, dummodo raro contingat. » Ad Secundum : « Non remanere suspensas. Ad Tertium : « Provisum in primo. » Has Resolutiones servari pluries decrevit Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita. Verum impetrato nuper ab Ecclesia Parochiali Loci Lucinaschi Diœcesis Albiganen. Altaris privilegio pro duabus cujuslibet hebdomadæ feriis sub condictione quotidianæ octo Missarum celebrationis, hæc cum diebus festis minime adimpleatur, eo quod aliquis ex Sacerdotibus dictæ Ecclesiæ in alia celebrare teneatur, orta est inter nonnullos dubitatio, an ob deficientiam alicujus ex præscriptis octo Missis Privilegium obtentum suffragetur? Quapropter proposito in Sac. Congregatione Indulgentiarum et Sac. Reliquiarum hujusmodi dubio, scilicet : An attenta clausula præfata « Dummodo etc. » in dicta Ecclesia Privilegium Altaris obtentum, non obstante præscripti Missarum numeri in diebus

festis deficientia, subsistat in casu? etc. Eadem Sac. Congregatio die 22 januarii 1753 decernendum esse censuit : « Privilegium remanere suspensum diebus quibus præscriptus Missarum numerus non verificatur. » De quibus facta per me infrascriptum præfatæ Sac. Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

211. — Indulgences pour un temps ou perpétuelles.

Cum olim nonnulla Indulgentiarum Brevia a Cancellaria Apostolica expedirentur, sub sequenti expressione *Pro tali die cujuslibet anni futuri* et attenta prædictæ Cancellariæ Regula 57 seu verius 56 a S. M. Innocentio VIII edita, a nonnullis in dubium fuerit revocatum : An hujusmodi concessiones reducendæ sint ad viginti annos vel in perpetuum durent; immo an sub eadem restrictione comprehendantur etiam expeditæ, sub hac forma *in perpetuum*, ideo ad veritatem in hac re delucidandam, et ad quamcumque removendam controversiam, examinanda in Sac. Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum Congregatione proposita fuerunt hæc dubia. Primo : An Indulgentia concessa pro tali die cujuslibet anni futuri restringenda sit ad Viginti annos? Secundo : An sub eadem restrictione comprehendantur quoque Indulgentiæ, quæ dantur sub hac forma in perpetuum? Et Eadem Sac Congregatio die 22 januarii 1753 respondit ad utrumque : « Negative. »

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

212. — Confréries du S. Sacrement.

Confraternitatum sanctissimæ eucharistiæ sacramenti. — Ad recolendam Institutionis Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramenti memoriam, necnon ad illius veritatem confirmandam, reparandasque injurias Eidem allatas, San. Me. Urbanus IV Festum Corporis Christi celebrandum decrevit, voluitque præfatis de causis ut solemnibus indictis supplicationibus potiori, qua potest, pompa Sacra Hostia circumferretur. Quinimmo Apostolica Sedes, ut Christifideles ad majorem erga tantum Sacramentum devotionem excitarentur, atque ad illum comitandum magis magisque allicerentur, spirituales favores elargita est, et signanter Archiconfraternitati ejusdem Sanctissimi Sacramenti in Ecclesia S. Mariæ super Minervam Urbis erectæ inter cœteras Indul-

gentias, Plenariam pro Sodalibus supplicationem, quæ ab eadem Ecclesia Feria sexta post Solemnitatem Corporis Christi immediate quotannis habetur, comitantibus concessit. Verum cum extra Urbem plura hujusmodi Sodalitia Sanctissimi Sacramenti reperiantur, quæ si canonice erecta jam sint, vel deinceps erigantur, vigore Decreti a Sac. Congregatione Indulgentiarum et Sac. Reliquiarum sub die 23 aprilis 1636 editi, ac per Apostolicum etiam Breve a Ven. Mem. Innocentii XI die prima octobris 1678 confirmati, omnibus et singulis Indulgentiis prædictæ Archiconfraternitati quoquo modo jam concessis et in posterum concedendis, sine ulla speciali aggregatione pariformiter gaudere, et hæc ipsa Sodalitia suas solemnes Supplicationes sive in ipso festo Corporis Christi, sive Dominica immediate sequenti, sive alia commodiori Octavæ die respective habeant, ab nonnullis in dubium revocatur, utrum ipsam Indulgentiam Plenariam pro Supplicatione, quæ ab antedicta Archiconfraternitate feria sexta fieri solet, concessam, Sodales ejusmodi Confraternitatum, extra Urbem existentium, consequi valeant in sola præfata feria sexta, an etiam quacumque die, sive festi, vel octavæ, sive infra octavam Sanctissimi Corporis Christi Supplicationem faciant. Ideo ad rem omnem dilucidandam in Eadem Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita discussum fuit dubium : An pro consequenda Indulgentia Plenaria concessa pro Supplicatione, quæ habetur feria sexta post festum Corporis Christi in Ecclesia S. Mariæ super Minervam Urbis, necessario ab aliis Ecclesiis peragi debeat eadem die ; vel sufficiat illam habere in alia quacumque ejusdem octavæ die? Et Eadem Sac. Congregatio die 22 januarii 1753 rescribendum esse censuit : « Affirmative ad primam partem, et Negative ad secundam, sed supplicandum esse Sanctissimo pro extensione prædictæ Indulgentiæ Plenariæ ad quamlibet sive festi, sive infra octavam, sive Octavæ die, in qua quævis Confraternitas suam peragit Supplicationem seu Processionem. » De quibus facta per me infrascriptum Sac. Congregationis Secretarium die 23 ejusdem mensis Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua votum ejusdem Sac. Congregationis approbando, præfatæ extensioni benigne annuit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

213. — Mercédaires; Autel privilégié.

MONIALIUM TOTIUS ORDINIS B. M. V. DE MERCEDE REDEMPTIONIS CAPTIVORUM. — Ad humillimas preces P. Magistri Dominici Josephi ab Astigaribbia, moderni FFr. Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum nuncupat. Vicarii et Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV volens omnes et singulas Ecclesias Monasteriales Monialium ejusdem Ordinis et sub cura et jurisdictione Superiorum Ordinis ejusdem existentium, sive erectas, sive in posterum erigendas, in quibus Altare a Sa. Me. Benedicto XIII sub die 24 januarii 1725 pro una cujuslibet hebdomadæ duntaxat feria privilegiatum in perpetuum reperitur, quod per præsentes Litteras auctoritate Apostolica revocaverit, et in eis situm Altare a respectivo Locorum Ordinario semel designandum hoc speciali dono illustrare, et quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis Missam pro Anima ipsarum Monialium, earumque consanguineorum et affinium in primo et secundo gradu inclusive, ac Puellarum in iisdem Monasteriis educandarum, aliarumque inibi servientium et pro tempore degentium, necnon Monasteriorum præfatorum Benefactorum, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad Altare præfatum celebrabit, Anima ipsa de Thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur, ita ut Domini Nostri Jesu Christi ac Beatissimæ V. Mariæ Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purgatorii pœnis liberetur, benigne concessit atque indulsit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 28 martii 1753.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

214. — Bénédiction papale; Confréries.

URBIS ET ORBIS. — 1m. An Facultate, quæ ex Indulto Sedis Apostolicæ nonnullis Ordinibus Regularibus competit dandi Pontificiam Benedictionem statutis anni diebus, Regulares uti duntaxat possint in Ecclesiis suorum Conventuum; vel potius sit eis potestas illam impertiendi in Ecclesiis Monialium, tam Ordini quam Ordinario Locorum subjectis?

2m. An eadem facultate uti etiam possint in aliis quibuscumque Ecclesiis in quibus Confraternitas dictorum Ordinum sunt erectæ?

Sac. Congregatio sub die 4 februarii 1754 respondit :
Ad primum : « Affirmative quoad primam partem, et Negative quoad secundam. »
Ad secundum : « Provisum in primum. »

215. — Confrérie.

COMEN. — 1m. An Confraternitas Suffragii Oppidi Telii Diœcesis Comensis dispensari queat a gestatione Vestis et Tesseræ Archiconfraternitatis Suffragii Urbis, ita ut absque illis gaudere possit Indulgentiis cœterisque privilegiis per aggregationem sibi communicatis in casu, etc.? Et quatenus negative.

2m. An remittendæ sint preces ad Sac. Congregationem Concilii ?

Sacra Congregatio sub die 4 februarii 1754, respondit :
Ad 1m. « Negative. »
Ad 2m. « Provisum in primo. »

216. — Brefs d'Indulgences; Premières Vêpres.

Cum in nonnullis Brevibus ac Indulgentiarum Decretis, præsertim Triduorum pro Sanctis et Officiorum Generalium pro Defunctis prætermittantur verba *A primis vesperis usque ad occasum solis, etc., et devote visitaverint, etc.*, quæ passim in Apostolicis Brevibus inseri solent, orta est dubitatio, a quonam tempore Indulgentiæ sine præfata clausula expeditæ, initium sumant? Quapropter hujusmodi dubio in Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita discusso die 2 julii 1754, eadem Sac. Congregatio declaravit : « Tempus antedictarum concessionum ab initio diei naturalis, videlicet ab ortu solis incipere. » Et facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 3 ejusdem mensis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua Votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. ERBA Prot. Apostolicus Secret.

217. — Pèlerinage.

Ut Ecclesiam B. M. Virginis de Cella nuncupat. in Siria peculiari prærogativa decoraret Sa. Me. Benedictus XIII Plenariam Indulgentiam quotidianam perpetuam semel in anno lucrandam peregrinantibus ad eam concessit. Nuper autem a nonnullis dubium excitatum est, utrum Incolæ oppidi in quo sita est dicta Ecclesia consequi revera valeant præfatam Indulgentiam. Quare formatis in Sac. Congregatione Indulgentiis et Sac. Reliquiis præposita dubiis. Primo :

An Indulgentiam, quæ concedi solet pro Peregrinantibus ad aliquam insignem Ecclesiam consequi valeant Incolæ oppidi ejusdem Ecclesiæ? et quatenus negative. Secundo: An alia hujusmodi Indulgentia pro Incolis sit concedenda? Sac. Eadem Congregatio die 2 julii censuit rescribendum esse. Ad Primum: « Negative. » Ad Secundum: « Concedendas esse Indulgentias juxta qualitatem Ecclesiæ. » De quibus facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 3 ejusdem mensis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas sua Votum Sac. Congregationis benigne approbavit. *Fr. J. Card. Portocarrero Præf.*

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

218. — Autel privilégié.

Ut Indulgentiarum Thesaurus, quantum fieri potest, ab hominum commentis et falsitate custodiatur immunis, Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita summopere semper elaboravit. Quapropter eadem Sac. Congregatio, cui delatum est quoddam folium primum Hispanica lingua sub hoc titulo impressum : *Alabado sea el Sanctissimo Sacramento de el Altar y la pura y limpia Concepcion de la Virgen Maria Sanctissima Nuestra Senora. Sumario de las gracias e Indulgencias, Jubileos, y Estaciones concedidas a los Senores Reyes Catholicos en su Real Capilla de Nuestra Senora de la Concepcion en el Convento de Nuestro Padre S. Francisco, Casa Grande de la Cividad de Granada y a las Medallas, que en dichia Capilla se reparten, concedidas por el Senor Leon X confirmadas per muchos Summos Pontifices, y oy nuevemente confirmada per Nuestro Sanctissimo Padre Benedicto XIII dia* 30 *de abriel de esle ano de* 1727. Et deinde in italicum sermonem hisce verbis : *Lodato sia il Santissimo Sagramento dell'Altare e la pura ed illibata Concezione della Santissima Vergine Maria Nostra Signora. Sommario delle Grazie, Indulgenze, Giubilei et Stazioni concedute alli Re Cattolici nella loro Reale Cappella della Nostra Signora della Concezione, e nel Convento del Padre S. Francesco, Casa Grande della Citta di Granata, e alle Medaglie che nella detta Cappella si riportano, concedute da Leone X e confermate da molti Sommi Pontefici, ed oggi nuovamente dal N. S. Padre Benedetto XIII il giorno* 50 *april di quell' anno,* 1727, translatum, prævio diligenti ac maturo examine die 2 julii 1754 præfatum folium quocumque idiomate et quocumque loco impressum veluti continentes falsas et apocriphas Indulgentias prohibuit et damnavit, sicuti illud præsenti Decreto damnat et prohibet.

Præterea eadem prohibitionis nota inclusit aliud folium, quod inscribitur : *Sommario di tutte le indulgenze concesse dalla Fel. Mem. di N. S. Paolo III alla Ven. Compagnia del Santissimo Sagramento del Corpo di Cristo come per li Brevi e Bolle Apostoliche appare, che riservate sono in Roma nella detta Compagnia, che e nella Chiesa della Minerva. In Jesi per Gio. Battista de Giuli Stampatore publico Vescovile*, 1741; utpote exhibens Indulgentias vel apocryphas, vel dubias, vel revocatas, et idcirco recensita folia proscribenda censuit sub pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis.

Quinimo, ut omnis in posterum erroris ac deceptionis occasio tollatur, districte prohibuit, ne aliæ Indulgentiæ voce ac scripto evulgentur, pro Sodalitiis Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti, ac pro omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui nonnullis piis operibus in honorem et cultum ejusdem Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti vacaverint, præter eas, quæ in Summario a Sac. Congregatione approbato die 13 septembris anno 1749 recensentur.

Quibus per me Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatis, Sanctitas Sua sententiam Sac. Congregationis approbavit et in omnibus servari jussit.

Datum die 3 julii 1754.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

219. — Autel privilégié.

Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, prævia revocatione alterius Altaris privilegiati, quatenus adsit, in perpetuum vel ad tempus nondum elapsum apostolico privilegio decorati, benigne concessit, atque indulsit, ut Sacrosanctum Missæ Sacrificium, quod a quocumque Sacerdote Sæculari, vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis ad unum altare per Ordinarios Locorum in qualibet ex Ecclesiis Presbyterorum Sæcularium Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii, tam erectis, quam in posterum erigendis in quacumque mundi parte existentibus situm, semel tantum respective designandum, excepta tamen Ecclesia dictorum Presbyterorum de Urbe, pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, celebrabitur, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur; ita ut Domini Nostri Jesu Christi ac Beatissimæ V. Mariæ Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purgatorii pœnis liberetur. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Vo-

luitque Sanctitas Sua hanc concessionem suffragari debere absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 7 septembris 1754.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. M. Erba Prot. Apostolicus Secret.

220. — Récollets; Chapelles.

Ordinis minor. recollectorum S. Francisci. — An sub nomine Ecclesiarum veniant etiam Cappellæ et Oratoria PP. Recollectorum Ordinis S. Francisci Missionum Nationis Germano Belgicæ, ita ut illa gaudere valeant Indulgentiis a Sanctissimo Domino Nostro Ecclesiis dictarum Missionum concessis in casu, etc.?

Sac. Congregatio sub die 18 martii 1755 respondit : « Affirmative, dummodo peragantur Sacræ Functiones. »

221. — Autel privilégié.

Ad humillimas preces Fr. Petri Pauli Renzi, Prioris Generalis Ordinis S. Hieronymi Congregationis Beati Petri de Pisis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV prævia revocatione alterius Altaris privilegiati, quatenus adsit, in perpetuum, vel ad tempus nondum elapsum simili privilegio decorati (firmis tamen remanentibus privilegiis, ut asseritur, antea in perpetuum concessis in Ecclesiis FFr. Congregationis ejusmodi B. Petri de Pisis, scilicet S. Onuphrii de Urbe, B. M. Virginis Gratiarum nuncupat. Civitatis Neapolitanæ, ac S. Sebastiani Civitatis Venetiarum) benigne concessit, atque indulsit, ut Sacrosanctum Missæ Sacrificium, quod a quocumque Sacerdote Sæculari, vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis, ad unum Altare per Ordinarios locorum in qualibet ex Ecclesiis Fratrum dictæ Congregationis tam erectis, quam in posterum erigendis, in quacumque Mundi parte existentibus situm, semel tantum respective designandum, pro Anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, celebrabitur, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum Suffragii Indulgentiam consequatur; ita ut Domini Nostri Jesu Christi ac Beatissimæ Virginis Mariæ, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purgatorii pœnis liberetur. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro decreto. Voluitque Sanctitas Sua hanc concessionem suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 10 maii anno 1755.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. E. Vicecomes Sac. Cong. Indulgen. Secret.

222. — Autel privilégié.

Ad humillimas preces D. Benedicti de Geisman, Abbatis Werdinensis et Halmstadiensis Præsidis Congregationis Bursfeldensis Ordinis S. Benedicti in Germania existen, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV volens omnes et singulas Ecclesias Monasteriorum Monachorum Congregationis Bursfeldensis Ordinis S. Benedicti in Germania existentium, in quibus aliud Altare, vel in perpetuum, vel ad tempus nondum elapsum simili privilegio decoratum forsan reperitur, quod per præsens Decretum revocavit, et in qualibet ex dictis Ecclesiis Altare sub invocatione S. Benedicti erectum sive erigendum hoc speciali dono illustrare, ut quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis Sacrosanctum Missæ Sacrificium pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad præfatum S. Benedicti Altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum Suffragii Indulgentiam consequatur; ita ut Domini Nostri Jesu Christi ac Beatissimæ V. Mariæ Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purgatorii pœnis liberetur benigne concessit atque indulsit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro Decreto. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 19 julii anno 1755.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Secret.

223. — Hôpitaux.

Très saint Père, le général de l'Ordre de saint Jean de Dieu, de la Congrégation d'Espagne, expose humblement à votre Sainteté, avec le respect qui lui est dû, que de nombreux fidèles visitent les hôpitaux de son Ordre et y pratiquent divers exercices de piété envers les infirmes. Il supplie humblement votre Sainteté qu'elle daigne déclarer quelles sont les indulgences déjà accordées pour ces œuvres pies, ou les accorder à ceux qui les mettent en pratique dans les susdits hôpitaux :

Aux confesseurs qui entendent les confessions des malades et les assistent spirituellement ;

Aux infirmes, chaque fois qu'ils se confessent et communient ;

A ceux qui conduisent les infirmes aux hôpitaux ;

A ceux qui vont, dans lesdits hôpitaux, servir les infirmes et exercer les œuvres de charité chrétienne;

A ceux qui enseigneront aux infirmes la doctrine chrétienne;

Enfin, à ceux qui, entrant dans les salles des malades, diront : *Laudetur Jesus Christus,* ou répondront : *Amen.*

Die 19 julii 1755. Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV omnibus Confessariis ab Ordinariis Locorum approbatis, qui in audiendis Confessionibus Christifidelium Infirmorum dictorum Hospitalium se exercuerint, item eisdem Infirmis, quoties vere pœnitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in præfatis Hospitalibus devote sumpserint; item omnibus Christifidelibus, qui infirmos in ea adduxerint, et denique iisdem qui quodcumque pietatis et charitatis opus erga ipsos infirmos exercuerint, toties, pro quolibet præfatorum piorum operum exercitio, centum dierum Indulgentiarum de injunctis eis seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta in perpetuum benigne concessit seu relaxavit. Iisdem vero Doctrinam Christianam docentibus et addiscentibus omnibus et singulis Indulgentiis a fel. rec. Clementis XII generaliter concessis, gaudere, et tandem dicentibus *Laudetur Jesus Christus* et respondentibus *Amen*, Indulgentia pariter centum dierum etiam a fel. rec. Sixto V similiter generaliter concessa et a Benedicto XIII confirmata etiam, in perpetuum gaudere benigne declaravit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Secret.

224. — Concessions générales.

Etsi a Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, cui demandata est cura circa rectam et prudentem Indulgentiarum administrationem, plura saluberrima prodierint Decreta et præsertim super earumdem Indulgentiarum publicatione et impressione; cum tamen, sive hominum malitia, sive incuria nuper nonnulli abusus irrepserint, inhærendo Decretis alias editis, eadem Sac. Congregatio die 19 januarii 1756 censuit illa esse confirmanda et innovanda, prout præsenti decreto confirmat et innovat.

Præterea, cum experientia quotidie comperiatur; complures Indulgentiarum concessiones generales expediri, inscia ipsa Sac. Congregatione, ex quo multi promanant abusus ac confusiones, re mature perpensa, præsenti itidem Decreto declaravit: « Impetrantes posthac hujusmodi generales conces-

siones teneri, sub nullitatis pœna gratiæ obtentæ, exemplar earumdem concessionum ad Secretariam ejusdem Sac. Congregationis deferre. » De quibus facta per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatione die 28 ejusdem mensis, Sanctitas Sua Votum Sac. Congregationis approbando, omnia confirmavit publicarique mandavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Sac. Cong. Secret.

225. — Actes de Foi, d'Espérance et de Charité.

Animadvertens Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV quam utiles, quinimo necessarii sint ad æternam salutem Theologicarum Virtutum Actus, Fidei, videlicet, Spei et Charitatis, ut omnes utriusque sexus Christifideles ad illorum exercitium excitaret, audito Voto Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, Indulgentias pro iisdem Actibus a Sa. Me. Benedicto XII die 15 januarii anni 1728 concessas benigne confirmavit, Plenariam nimirum cum facultate eam Fidelium defunctorum Animabus applicandi, semel in mense lucrandam ab iis qui quotidie per mensem præfatos Actus pie, devote et ex corde peregerint, die nempe ab unoquoque eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi, ac S. Communione refecti, pro Christianorum Principum concordia, Hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione, ut decet, oraverint; nec non aliam similiter Plenariam in mortis articulo. Ut autem commissas sibi oves ad frequentiorem hujusmodi Actuum usum alliceret Sanctitas Sua, Indulgentiam septem annorum, totidemque quadragenarum, cum eadem applicationis facultate, quæ juxta ejusdem sui Prædecessoris concessionem semel tantum in die consequi poterat, ad quamlibet antedictorum Actuum piam, etc., ut supra recitationem, clementer extendit.

Declaravit insuper Sanctitas Sua præfatas omnes Indulgentias addictas minime esse certis determinatisque verbis, proptereaque unumquemque uti posse in recitatione dictorum Actuum qualibet formula, dummodo in ea singularum Virtutum Theologicarum specialia motiva exprimantur.

Datum die 28 januarii anno 1756.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Secret.

226. — Confession, Communion, Visite de l'église.

1m. An Confessio Sacramentalis requisita ut opus injunctum pro acquirenda Indulgentia in festo alicujus Sancti expleri possit pridie pervigilium ejusdem Sancti?

2m. An Indulgentia concessa v. g. pro visitatione septem Ecclesiarum, aut alio simili opere pio sub hac formula « Omnibus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis, et Sacra Communione refectis, qui visitaverint, etc., « acquiratur, si Ecclesiarum visitatio, etc., præmittatur Confessioni et Communioni?

Sacra Congregatio sub die 28 januarii 1756 respondit ad utrumque : « Consulendum Sanctissimo. »

227. — Chapelet de la B. Jeanne de Valois.

Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui quotidie per integrum mensem Coronam Beatæ Joannæ Valesiæ triplicatum Rosarium nuncupatum devote recitaverint semel intra eumdem mensem, die nempe ab unoquoque ad sui libitum eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, ac pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam consequi valeant. His vero qui in singulis feriis sextis Quadragesimæ, singulisque septem B. M. Virginis festivitatibus, ut supra dictam Coronam recitaverint, septem annorum totidemque quadragenarum. Ac tandem pro qualibet ejusdem Coronæ devota recitatione Indulgentiam centum dierum in perpetuum benigne concessit. Revocatis omnibus et singulis Indulgentiis, quæ pro ejusdem coronæ recitatione asserebantur concessæ.

Declaravit insuper Sanctitas Sua, ut quis consequi possit præfatas Indulgentias requiri, ut Corona sit de more benedicta a Superioribus Ordinis Annunciationis B. M. Virginis sub regula S. Francisci a Sede Apostolica approbatifs, vel a quolibet Confessario Ordinario Monialium ejusdem Ordinis, et propterea eisdem Superioribus et Confessariis dictas Coronas benedicendi facultatem tribuit et impertitus est.

In distribuendis vero hujusmodi Coronis, eorumque usu, Sanctissimus servari jussit decretum fel. rec. Alexandri PP. VII editum sub die 6 februarii 1657 nimirum, ne hujusmodi Coronæ utpote benedictæ, vendantur, aut alteri commodentur, aut præcario dentur, alioquin careant Indulgentiis jam concessis, et aliqua ex eis deperdita alia subrogari

nullo modo possit, nisi a quibus supra benedicta fuerit. Datum Romæ die 6 martii 1756.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Secret.

228. — Médailles et Croix de s. Benoît.

Pragen. — Ad humillimas et enixas preces B. Martini Schmidt, moderni et pro tempore existentis Abbatis Monasterii Regis Pragæ Bohemorum in Emaiis Ordinis S. Benedicti Congregationis Monserratensis in Germania Diœcesis Pragensis Regni Bohemiæ, ut asseritur Prælati infulati ac per Bohemiam ejusdem Congregationis Monserratensis Visitatoris perpetui, Regiæque Cappellæ in eodem Regno Bohemiæ Cappellani perpetui, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV eidem Martino ejusque successoribus, ac omnibus et singulis Abbatibus, Prioribus, cœterisque Monachis Sacerdotibus ipsimet, et pro tempore existenti Visitatori perpetuo subjectis, Numismata, seu Medallias, vel Cruces, aut Cruculas S. Benedicti nuncupatas, quarum una pars Imaginem ejusdem S. Benedicti repræsentat; altera vero Crucem in cujus extremo circuitu litteræ seu characteres, scilicet : V. *vade* R. *retro* S. *Satana* N. *nunquam*, S. *suade* M. *mihi* V. *vana*, S. *sunt* M. *mala* Q. *quæ* L. *libas* I. *ipse*, V. *venena*, B. *bibas*; in linea ejus recta C. *Crux* S. *Sancta* S. *sit* M. *mihi* L. *lux*; in inversa vero N. *non* D. *Draco* S. *sit* M. *mihi* D. *dux*; ac demum in quatuor lateribus, C. *Crux* S. *Sancti* P. *Patris* B. *Benedicti*, respective significantes exprimuntur, facultatem privative benedicendi benigne concessit. Eadem vero Numismata per Abbatem cœterosque Monachos præfatos pro tempore existentes benedicta spiritualibus gratiis ac cœlestibus Ecclesiæ thesauris specialiter insignire volens, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus ejusmodi Numismata sic benedicta devote gestantibus, necnon cum vel coram aliquo eorum orantibus, ac insimul pia opera prout infra suis cuique locis respective injungitur peragentibus, Indulgentias modo et forma quæ præscribitur, clementer indulsit, videlicet : Ut qui saltem semel in hebdomada Coronam Domini, vel Beatissimæ Virginis Mariæ, aut Rosarium ejusve tertiam partem, aut Officium vel Divinum vel Parvum Beatissimæ Virginis Mariæ vel Defunctorum, aut septem Psalmos Pœnitentiales, vel Graduales recitare, aut rudimenta Fidei docere, aut detentos in carcere, vel alicujus Domus Hospitalis ægrotos visitare, aut Pauperibus subvenire, aut Missam vel audire vel, si est Sacerdos,

celebrare consueverit, si vere pœnitens et Sacerdoti per Ordinarium approbato confessus, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserit, in quolibet ex diebus infrascriptis, nimirum die festo Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, Epiphaniæ, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Sanctissimæ Trinitatis, et Corporis Christi, ac die Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis et Assumptionis Beatissimæ V. Mariæ, necnon primo die novembris festo omnium Sanctorum, ac die festo S. Benedicti, et pro hæresum extirpatione, Fidei Catholicæ exaltatione ac propagatione, pace et Christianorum Principum concordia, cœterisque Romanæ Ecclesiæ necessitatibus pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et Indulgentiam consequantur. Qui eadem in aliis festis Domini, aut Beatissimæ Virginis, Sanctorumve Apostolorum, aut S. Josephi, aut SS. Mauri, Placidi, Scholasticæ et Gertrudis Ordinis S. Benedicti peregerint, in quolibet eorum septem annorum totidemque quadragenarum Indulgentiam acquirat, quam pariter adipiscatur, qui Missam audiet, vel si est Sacerdos celebrabit ac pro Christianorum Principum prosperitate, illorumque statuum et dictionum tranquillitate Deum orabit. Qui ob reverentiam erga Passionem Jesu Christi Domini Nostri feriis sextis aut in honorem Beatissimæ Virginis diebus Sabbati, qualibet earum die id egerit, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum. Qui vero confessus, ac S. Communione refectus jejunium iisdem diebus per integrum annum servaverit, Plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et Indulgentiam lucrabitur, qua etiam gaudebit qui idem opus complere intendens infra annum decesserit. Qui semel vel pluries in die Jaculatoriam : *Benedicta sit purissima et Immaculata Conceptio* proferre consueverit, Indulgentiam quadraginta dierum. Qui saltem semel in hebdomada recitare consueverit Coronam, aut Rosarium, aut Officium Beatissimæ Virginis vel Defunctorum, aut Vesperas, unumque saltem ex Nocturnis, et Laudes, aut septem Psalmos Pœnitentiales et Litanias, eorumque preces, aut in honorem Sanctissimi Nominis Mariæ quinquies salutationem Angelicam, aut Antiphonam : *Sub tuum præsidium* cum una qualibet ex probatis orationibus Beatissimæ Virginis, quo die id fecerit, Indulgentiam centum dierum consequatur, qua semel in quavis feria sexta fruatur. Qui orationem Dominicam et Salutationem Angelicam ter recitaverit, ac de Passione et Morte Domini Nostri Jesu Christi pie cogitaverit, eamdem pariter lucretur; qui ob devotionem erga SS. Josephum,

Benedictum, Maurum, Scholasticam et Gertrudem, recitando Psalmum : *Miserere mei Deus etc.* aut quinquies Orationem et salutationem Angelicam, oraverit, ut Deus per eorum intercessionem S. Catholicam Ecclesiam conservet, ipsumque devotum beato fine quiescere faciat; qui in celebranda Missa, vel sumenda Eucharistia, aut Officio Divino, vel parvo B. M. V. recitando, priusquam incipiat, devotam aliquam precationem adhibuerit, quinquaginta dierum Indulgentia gaudeat, quam similiter assequatur, qui pro Christifidelibus in exitu vitæ constitutis Deum deprecabitur, ac pro ipsis ter Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam dixerit. Qui detentos in carcere, aut ægrotos in Nosocomiis visitaverit, eos aliquo pio opere adjuvando, aut Doctrinam Christianam, in Ecclesia vel Domui Filios, aut Propinquos aut Famulos docuerit, præter Indulgentiam ab aliis Summis Pontificibus ad id concessas toties, Indulgentiam bis centum dierum acquirat. Qui Rosarium, vel Coronam B. M. V. in honorem ejusdem purissimæ Immaculatæ Conceptionis recitaverit, ipsam deprecans apud ejus divinum Filium ut sine læthali labe vivere ac mori valeat, Indulgentiam viginti annorum semel in hebdomada consequatur; qua pariter qui Sacratissimum Eucharistiæ Viaticum ad Infirmos devote sociaverit, præter Indulgentias ad idem tam pium opus ab aliis Summis Pontificibus concessas, omnino gaudeat. Qui quotidie pro Hæresum extirpatione oraverit, Indulgentiam viginti annorum semel in hebdomada consequatur. Qui conscientiam suam excusserit, ac vere pœnitens peccata commissa emendare, et confiteri firmiter proposuerit, quinquies oratione Dominica et Salutatione Angelica devote repetita, unius anni; si vero confessus et S. Communione refectus fuerit, eadem die decem annorum Indulgentia fruatur. Qui probo suo exemplo, aut consilio aliquem Peccatorem ad pœnitentiam reduxerit, tertiæ partis pœnarum sibi propter sua peccata alias quomodolibet debitarum remissionem consequatur. Qui vero pœnitens, confessus, Sacraque Communione refectus, in feria quinta Cœnæ Domini et in Die Paschatis Resurrectionis pro Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, Summique Pontificis conservatione pias ad Deum preces fuderit, easmet acquirat Indulgentias, quas iisdem diebus Sanctitas Sua Populo benedicens publice elargitur. Qui Deum pro Ordinis seu Religionis S. Benedicti propagatione deprecatus fuerit, particeps sit omnium et singulorum bonorum operum, quæ in eadem Religione quomodolibet peraguntur. Qui vel infirmitate corporis vel alio legitimo impedimento detentus, Missam audire, aut si Sacerdos sit, celebrare aut

Officium vel Divinum vel B. V. M. aut alia virtutis exercitia ad præfatas Indulgentias acquirendas injuncta peragere ne quiverit, eisdem nihilominus gaudeat, si pro ipsis recitaverit ter Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, ac Antiphonam *Salve Regina* atque in fine ejus dixerit : *Benedicta sit Sanctissima Trinitas*, *et laudetur Sanctissimum Sacramentum, ac Conceptio B. M. V. sine labe originali conceptæ*, dummodo tamen confessus, ac S. Communione refectus fuerit, vel inde saltem contritus peccata sua confiteri firmiter proposuerit. Qui in articulo mortis animam suam Deo pie commendans præmissa peccatorum suorum confessione, sumptaque Sacratissima Eucharistia, si potuerit, si minus elicita cordis contritione, Jesu et Mariæ Nomina ore si potuerit, alioquin corde saltem invocaverit, Plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et Indulgentiam consequatur. Quilibet omnes et singulas præfatas Indulgentias et peccatorum remissiones necnon pœnitentiarum relaxationes, aut ipse adipisci, aut Fidelibus Defunctis per modum Suffragii applicare valeat. Sanctitas Sua declaravit, quod ejusmodi Numismata seu Medalliæ, quæ non fuerint benedictæ a præfatis Monachis, vel quibus ab Apostolica Sede ex speciali gratia indultum fuerit, omni penitus careant Indulgentia. In distribuendis hujusmodi Numismatibus, eorumque usu Eadem Sanctitas Sua servari jubet decretum fel. rec. Alexandri VII, editum sub die 6 februarii 1657, nimirum ut Numismata quæ vulgo Medallias nuncupantur cum præfatis Indulgentiis benedicta, non transeant personam illorum quibus a Monachis prædictis concedentur, aut quibus ab his prima vice distribuentur, nec commodari, aut precario dari aut vendi valeant, alioquin careant Indulgentiis jam concessis, et aliqua deperdita altera, pro ea subrogari nullo modo possit, nisi a quibus supra benedicta fuerit, quocumque privilegio aut concessione in contrarium non obstante. Insuper expresse prohibet, ne quis Sacerdos, sive sæcularis, sive cujuscumque Ordinis Regularis, quavis etiam dignitate insignitus, extra præfatos Monachos, vel quibus a S. Sede ex speciali privilegio indultum est ejusmodi Numismata benedicere, aut a se benedicta fidelibus distribuere audeat, seu præsumat, sub pœnis per respectivos Locorum Ordinarios, aut Fidei Inquisitores juxta reatus qualitatem arbitrio infligendis. Voluitque quod istarum litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis et Sigillo Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ vel pro tempore existentis præfati Abbatis munitis eadem prorsus fides ubique locorum adhi-

beatur quæ adhiberetur his præsentibus si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ die 3 aprilis 1756.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. E. VICECOMES Secret.

229. — Médailles et Croix de s. Benoît.

PASSAVIEN. — Ad humillimas et enixas preces Domini Alexandri, moderni et pro tempore existentis Abbatis Cremifani Ordinis S. Benedicti Passaviensis Diœcesis in Austria, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV eidem Alexandro, ejusque successoribus, ac omnibus et singulis Abbatibus, Prioribus, cœterisque Monachis Sacerdotibus ipsimet, et pro tempore existenti Abbati perpetuo subjectis, Numismata, seu Medallias, vel Cruces, aut Cruculas, etc. (*ut in superiori Decreto,* nº 228).

Datum Romæ die 3 aprilis 1756.

230. — Aggrégation à une Archiconfrérie.

URBIS. — 1m. An facultas transcribendi formulam Aggregationis alicujus Archiconfraternitatis privative competat Secretario, sive Amanuensi ipsius Archiconfraternitatis eisque permissum sit exigere summam sibi bene visam; vel potius exemplar dictæ formulæ Archiconfraternitas teneatur gratis tradere petentibus aggregationem? et quatenus negative.

2m. Quomodo providendum?

Sac. Congregatio sub die 24 julii 1756 respondit :

Ad 1m. « Negative ad primam partem, Affirmative ad secundam. »

Ad 2m. « Inobedientes ipso facto amittant facultatem aggregandi. »

231. — Autel privilégié.

1m. An Ecclesiis alicujus Ordinis in quibus non reperitur Altare S. Fundatoris, cui concessum est privilegium quotidianum perpetuum, sufficiat parvam Tabellam S. Fundatorem repræsentantem in alterius Sancti Ara collocare, ut privilegio antedicto possint gaudere? Et quatenus negative.

2m. Quomodo providendum?

Sac. Congregatio sub die 24 julii 1756 respondit :

Ad 1m. « Negative. »

Ad 2m. « Recurrant in casibus particularibus. »

232. — Aggrégation aux Archiconfréries.

Ut in Aggregationibus Sodalitiorum ab Archiconfraternitatibus faciendis omnia rite recteque peragantur, plura, tum Summorum Pontificum, tum Sac. hujus Congregationis saluberrima prodiere Decreta, et præsertim ad removendam turpis lucri suspicionem pluries cautum est, ut in expedictione Litterarum Patentium nuncupat. Aggregationis, seu potius pro expensis desuper faciendis, nempe pro Pergamena, Scriptura, Sigillo, Capsulis, Cordulis, Cera, Intortitio, Secretarii Notariique labore, vel mercede, aliisque omnibus quibuscumque, nihil omnino ultra unum scutum aureum pro singula Aggregatione, Institutione, vel Confirmatione, quovis prætextu, colore, aut titulo, etiam eleemosynæ exigi aut recipi valeat, sub pœnis ipso facto incurrendis, nullitatis videlicet Aggregationis amissionis Indulgentiarum, et spiritualium gratiarum in Aggregationibus contentarum, item privationis facultatis aggregandi, et officiorum, necnon inhabilitatis ad eadem officia in posterum obtinenda, quoad Ministros, Superiores, Officiales, aliosque contra hujusmodi Decretum facere præsumentes, quæ a nullo alio nisi a Romano Pontifice pro tempore existente remitti valeant, aliisque etiam sub gravioribus pœnis arbitrio ejusdem Romani Pontificis imponendis. Nuper autem cum eidem Sac. Congregationi delatum sit Officiales nonnullarum Archiconfraternitatum titulo *Strenæ* Ministris ipsarum Archiconfraternitatum debitæ, alioque mentito colore præter scutum aureum, Intortitium, et aliam summam exigere ; quinimmo sibi persuadentes Secretario, sive Amanuensi Archiconfraternitatis privative quoad omnes competere facultatem transcribendi formulam Aggregationis, renuere idcirco hujusmodi formulam ad transcribendum tradere petentibus Aggregationem, ab eis pro hujusmodi transcriptione summam sibi benevisam exigere. Quapropter Sac. Congregatio, ne longo temporis decursu antiquorum Decretorum oblivio inducatur, et tam veteres, quam novi abusus omnino removeantur, die 24 julii 1756, inhærendo enunciatis Decretis, et præsertim editis diebus 6 martii 1608, 10 aprilis, 1 octobris 1720, et 11 martii 1722 censuit ea esse innovanda et confirmanda, prout præsenti Decreto innovat et confirmat, iterumque decernit in præfata summa Scuti aurei omnia et singula supra enunciata contineri.

Præterea declarat nullum jus, nullamque facultatem privativam competere Secretariis, Ammanuensibus aliisque quocumque nomine nuncupatis Ministris Archiconfraterni-

tatum transcribendi formulam Aggregationis, nihilque ultra præfatam summam Scuti aurei pro hujusmodi transcriptione uti comprehensa in supra enunciatis expensis, exigere posse, propereaque mandat singulis Ordinibus, Religionibus, Institutis et Archiconfraternitatibus quibuscumque, eorumque Superioribus, Ministris et Officialibus quocumque nomine nuncupatis, ut in expediendis Litteris Patentibus Aggregationum, seu pro illarum expensis supra expressis aliisque quibuscumque nihil ultra scutum aureum sub quovis prætextu, aut quæsito colore, etiam a sponte dantibus, titulo *Strenæ*, aut eleemosynæ recipere audeant, aut recipi permittant, sub eisdem pœnis supra indicatis, ne Confraternitates aggregandæ sumptibus nimium graventur, ut omnes intelligant cœlestes Ecclesiæ thesauros, non quæstus, aut alicujus lucri causa, sed ad pietatem potissimum Fidelium excitandam ex Apostolicæ Sedis benignitate aperiri. Quibus per me Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatis, Sanctitas Sua Decretum Sac. Congregationis approbavit et in omnibus executioni mandari jussit.

Datum die 31 julii 1756.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Secret.

233. — Prône.

Cum nihil tum a SS. Patribus, quum a Sac. Conciliis et præsertim a Tridentino magis Rectoribus animarum commendetur, quam, ut plebes sibi commissas saltem diebus Dominicis ac festis solemnioribus pascant salutaribus verbis, docendo, quæ scire omnibus necessaria sunt ad salutem, quæ vitia potissimum declinare, quasque virtutes magis sectari oporteat, ut pœnam æternam evadant, ac gloriam sempiternam consequantur. Mos ubique fere invaluit apud Parochos hujusmodi munus implendi explicatione Evangelii, quæ præfatis diebus festis ut plurimum in Parochiali Missa habetur. Quinimmo San. Mem. Clemens XI ut Christifideles alacriori animo huic tam utili explicationi interessent, Indulgentiam centum dierum quoties id egerint, concessit, quam etiam Sanctissimus Dominus Noster anno 1751 benigne confirmavit. Nihilo tamen minus, cum homines semper in malum sint proclives, paucique de æterna salute sint solliciti, pauci quoque salutis monita a proprio Pastore statutis diebus audire curent, ita ut raro contingat, ut Parochi, vel coram paucissimis habeant præfatam Evangelii explicationem, vel eam, ob Auditorum deficientiam, omittere non dubitent.

Intelligens propterea Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV ex hujusmodi sive intermissa, sive neglecta Evangelii explicatione, ignorantiam populi in iis, quæ ad æternam salutem spectant, in dies augeri, quæ origo esse solet, et præcipua causa animarum ruinæ, nec huic gravi malo faciliori modo occurri posse, quam spirituali aliqua ampliori gratia excitando, tam Parochorum zelum, quam Christifidelium negligentiam audito prius Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ Voto, Indulgentias a San. Mem. Clemente XII docentibus et addiscentibus Catechismum, Doctrinamve Christianam concessas, partialem videlicet septem annorum totidemque quadragenarum, pro qualibet vice, et Plenariam in tribus diebus festis nimirum Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, Paschatis Resurrectionis Dominicæ, necnon Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum (revocata antedicta centum dierum Indulgentia) ad præfatam Evangelii explicationem clementer extendit.

Datum die 31 julii 1756.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Secret.

234. — Médailles et Croix de s. Benoît.

Nullius dioecesis provinciæ moguntinæ. — Ad humillimas et enixas preces Domini Engelberti S. R. I. Principis, ac Moderni Abbatis Ducalis et Imperialis Monasterii Assumptionis B. M. V. Oppidi Civitatis nuncupat. Campidunensis Ordinis S. Benedicti Nullius Diœcesis Provinciæ Moguntinæ, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV eidem Engelberto, ejusque successoribus, ac omnibus et singulis Abbatibus, Prioribus, cœterisque Monachis Sacerdotibus ipsimet et pro tempore existenti Abbati perpetuo subjectis, Numismata, seu Medallias, vel Cruces, aut Cruculas etc. (*ut in Decreto sub numero* 228.)

Datum Romæ die 31 julii 1756.

235. — Médailles et Croix de s. Benoît.

Nullius dioecesis provinciæ moguntinæ. — Ad humillimas et enixas preces Domini Gasparis S. R. I. Principis ac Moderni Abbatis Imperialis Monasterii Sanctorum Viti, et Stephani Martyrum Oppidi Civitatis nuncupat. Corbeiensis Ordinis S. Benedicti Nullius Diœcesis, Provinciæ Moguntinæ, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV eidem Gaspari, ejusque Successoribus, ac omnibus et singulis Abbatibus, Prioribus, cœterisque Monachis Sacerdoti-

bus ipsimet et pro tempore existenti Abbati perpetuo subjectis, Numismata, seu Medallias, vel Cruces, aut Cruculas etc. (*ut in Decreto sub numero* 228.)

Datum Romæ die 31 julii 1756.

236. — Tiers-Ordre de s. François de Paule.

Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis præposita die 19 januarii 1756 Indulgentiarum Summarium approbari, publicari, typisque mandari posse censuit. De quibus facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 28 prædicti mensis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. VICECOMES Secret.

237. — Collége des Caudataires des Cardinaux.

Die 4 septembris 1756 Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV Indulgentiarum Summarium approbari, publicari, typisque mandari posse benigne annuit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. VICECOMES Secret.

238. — Congrégation de la Communion générale à Rome.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII, prævio examine duorum Consultorum hujus Sacræ Congregationis, sanavit quascumque nullitates Indulgentiarum Congregationi Oratrici quandocumque concessarum hactenus fortasse ex insertis clausulis in enunciatis Brevibus san. mem. Pauli V et Clementis XI contentis, et quatenus opus sit, easdem Indulgentias de novo concessit, benigneque impressioni Summarii annuit, quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Datum die Audientiæ Sanctissimi 19 decembris 1758.

A. E. VICECOMES Sac. Congr. Indulg. Secr.

239. — Bénédictins; Autel privilégié.

ORDINIS S. BENEDICTI. — Cum sicut humillime exponebatur per Constitutiones Monachorum Ordinis S. Benedicti in cujuscumque Presbyteri, vel Clerici aut Laici Ordinis præfati diebus obitus, vel alia die, aliquot Missæ juxta Constitutiones prædictas a Monachis in Sacro Presbyteratus Ordine constitutis pro anima Defuncti celebrari debeant, aut so-

leant; Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, prævia revocatione alterius similis decreti sub die 19 julii 1755 expediti. supplicationibus nomine D. Benedicti de Geisman Abbatis Werdinensis et Halmstadiensis Præsidis Congregationis Bursfeldensis Ordinis S. Benedicti in Germania existen. porrectis, benigne concessit, ut, quandocumque Sacerdos aliquis ejusdem Ordinis et Congregationis Missam vel in die obitus Monachorum, vel in alio juxta Constitutiones præfatas ad quodcumque Altare Ecclesiarum tam Monachorum, quam Monialium Congregationis prædictæ quam aliarum etiam Ecclesiarum pro illorum anima, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, celebrabit, Missa hujusmodi Animæ pro qua celebrata fuerit perinde suffragetur, ac si ad Altare privilegiatum celebrata fuisset. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 8 februarii 1757.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Secret.

240. — Bénédictins; Autel privilégié.

Ordinis s. benedicti. — Ad humillimas preces Moderni Abbatis Generalis Monasteriorum Monachorum Ordinis S Benedicti in Regnis et Dominiis Fidelissimi Regis Portugalliæ et Algarbiorum existentium, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV, prævia revocatione alterius Altaris privilegiati, quatenus adsit concessi, necnon alterius similis decreti benigne concessit, atque indulsit, ut Sacrosanctum Missæ Sacrificium, quod a quocumque Sacerdote Sæculari, vel alicujus Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis ad Altare, semel tantum per respectivos Locorum Ordinarios designandum, in qualibet ex Ecclesiis Monachorum ejusdem Ordinis S Benedicti in supradictis Regnis et Dominiis tantum existentes, et sub regimine, et gubernio ejusdem Abbatis subjectas pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, celebrabitur, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur; ita ut Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatissimæ Mariæ Virginis Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus a Purgatorii pœnis liberetur. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro decreto.

Voluitque Sanctitas Sua hanc concessionem suffragari debere, absque ulla Brevis expedictione.

Datum Romæ die 28 martii 1757.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. VICECOMES Secret.

241. — Chemin de la Croix.

Etsi pro Viæ Crucis exercitio peragendo plura prodierint saluberrima tum Summorum Pontificum Brevia, tum Sac. hujus Congregationis decreta, adhuc tamen variæ opiniones evulgabantur circa illius modum et præsertim an pro Indulgentiis consequendis semper necessarius esset localis motus de una Statione ad aliam; quapropter ad removenda dubia, quæ quotidie super modo hujusce visitationis excitabantur, et Christifideles certo scirent, quomodo deberent se gerere pro Indulgentiarum consecutione, operæ pretium fuit huic Sac. Congregationi sequentia dubia proponere: Primo. An in peragendo Viæ Crucis exercitio semper necessario requiratur localis motus de una Statione ad aliam pro acquirendis Indulgentiis pium hujusmodi opus peragentibus? et quatenus negative. Secundo. An et quænam methodus sit præscribenda? Et eadem Sac. Congregatio post maturum evulgatarum opinionum examen die 23 julii 1757 respondit : Ad primum « Negative; » Ad secundum. « Ad mentem, quæ in eo versabatur, ut Eminentissimus Præfectus cum Secretario sequentem præscriberet methodum, ut nimirum pro publico exercitio Viæ Crucis, quando perturbatio excitari potest, observetur methodus a P. Leonardo a Portu Mauritio proposita, ut videlicet unoquoque de populo suum locum tenente, Sacerdos cum duobus Clericis sive Cantoribus circumeat, ac sistens in qualibet Statione, ibique recitans peculiares consuetas preces, cœteris alternatim respondentibus : pro privato autem tribuatur Episcopis facultas præscribendi tempus pro peragendo dicto exercitio opportunum. » De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sacræ Congregationis Secretarium die 6 augusti ejusdem anni Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua Sac. Congregationis Votum benigne approbavit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. VICECOMES Secret.

242. — Scapulaire de l'Immaculée Conception.

In Congregatione habita die 23 julii 1757 propositis dubiis : 1° An facultas a S. Sede concessa Congregationi Clericorum Regularium Theatinorum benedicendi ac distribuendi Scapularia cœrulea Conceptionis B. Mariæ Virginis ab eis-

dem Clericis delegari possit alius extra eorum Congregationem? et quatenus negative. 2° Quomodo providendum quoad jam factas delegationes hujusmodi? Eadem Sac. Congregatio serio matureque perpensis rationibus a Patribus Theatinis allatis, rescripsit : Ad Primum. « Negative ; » Ad Secundum. « Ad mentem, quæ fuit consulendum esse Sanctissimo Domino Nostro hactenus ab iisdem Patribus exteris factas simplici Rescripto esse sanandas, et in posterum delegationes hujusmodi nullo modo esse faciendas. » De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sac. Congregationis Secretarium die 6 augusti ejusdem anni Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua Votum Sac. Congregationis benigne approbando clementer sanavit hactenus factas delegationes, et concessit ut Christifideles utriusque sexus qui Scapularia cœrulea B. V. Mariæ Immaculatæ benedicta ab aliis, quam a Sacerdotibus Clericis Regularibus Theatinis vigore præsumptæ facultatis Præpositorum Generalium Theatinorum, acceperunt, gaudeant omnibus et singulis Indulgentiis concessis in Brevi Clementis XI incipien. *Cœlestium munerum* editum die 12 martii 1710.

Datum Romæ die 6 augusti 1757.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Secret.

243. — Basiliens Melchites.

Ordinis s. basilii græcorum melchitarum congregationis s. joannis baptistæ in soario. — Ad humillimas preces P. Nicolai Saigh Abbatis Generalis necnon Abbatum Definitorum, et Monachorum, ac Monialium Ordinis S. Basilii Græcorum Melchitarum Congregationis S. Joannis Baptistæ in Soario, quorum Regulæ et Constitutiones a Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XIV nuper fuerunt approbatæ per litteras in forma Brevis sub die 11 junii 1757, idem Sanctissimus Dominus Benedictus PP. XIV, attento quod præfatus Ordo nullis gaudeat Indulgentiis pro diebus Sancti Fundatoris, Propagatorum, aliorumque Sanctorum, prout cœteri Ordines Regulares, Indulgentiam Plenariam, singulis Christifidelibus confessis, ac S. Communione refectis, visitantibus Ecclesias Monasteriorum ejusdem Ordinis Monachorum ubicumque existentium ; in Ecclesiis autem Monialium pro ipsis tantum, aliisque in earum Monasteriis degentibus, in sequentibus festis anni diebus, videlicet Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi 25 decembris, Epiphaniæ Domini 6 januarii, Paschatis Resurrectionis Dominicæ, Ascensionis Domini, Dominicæ Pentecostes, Assumptionis

B M. V. 15 Augusti, Nativitatis S. Joannis Baptistæ 24 junii, SS. Apostolorum Petri et Pauli die 29 junii, Protectorum, S. Basilii Magni Fundatoris, S. Januarii, S. Michaelis Archangeli 8 novembris, SS. Joachim et Annæ 9 septembris, S. Joseph Sponsi B. M. V. 19 martii, S. Nicolai Episcopi et Confessoris 6 decembris, S. Macrinæ Sororis S. Basilii Magni 19 julii, necnon Plenariam eisdem Monachis et Monialibus visitantibus pariter prædictas eorum Ecclesias in sequentibus festis, videlicet, Purificationis B. M. V. 2 februarii, Annunciationis B. M. V. 25 martii, Nativitatis B. M. V. 8 septembris, Conceptionis B. M. V. 8 decembris, Transfigurationis Domini Nostri Jesu Christi 6 augusti, S. Antonii Abbatis 17 januarii, SS. Athanasii et Cyrilli Episcoporum Alexandriæ 18 januarii, S. Gregorii Nazianzeni 25 januarii, S. Ephrem Syri 28 januarii, S. Leonis Papæ 18 februarii, S. Gregorii Papæ 12 martii, S. Benedicti Abbatis 21 martii, S. Joannis Climaci 30 martii, S. Georgii Martyris 23 aprilis, S. Marci Evangelistæ 25 aprilis, S. Joannis Evangelistæ 8 maii, S. Mariæ Magdalenæ 22 julii, S. Laurentii Martyris 10 augusti, Decollationis S. Joannis Baptistæ 29 augusti, S. Simeonis Stylitæ 1 septembris, Exaltationis S. Crucis 14 septembris, S. Theclæ V. et M. 24 septembris, S. Lucæ Evangelistæ 18 octobris, S. Hilarionis Abbatis 21 octobris, S. Demetrii Martyris 26 octobris, S. Matthæi Apostoli et Evangelistæ 16 novembris, S. Joannis Chrysostomi 13 novembris, S. Catharinæ V. et M. 25 novembris, S. Sabæ Abbatis 5 decembris, S. Ignatii Episcopi Antiochiæ et Martyris 20 decembris, S. Stephani Protomartyris 27 decembris, S. Eutymii Abbatis 20 januarii, S. Isaiæ Prophetæ 9 maii, S. Eliæ Prophetæ 20 julii; ac insuper Indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum eisdem Monachis et Monialibus tantum visitantibus pariter prædictas eorum Ecclesias in aliis sequentibus Sanctorum Festis, videlicet, Præsentationis B. M. V. 21 novembris, S. Silvestri Papæ 2 januarii, S. Agathæ 5 februarii, SS. Quadraginta Martyrum 9 martii, S. Irenis V. et M. 5 maii, S. Christinæ V. et M. 24 julii, S. Theodoræ 11 septembris, S. Euphemiæ 16 septembris, S. Sophiæ 17 septembris, S. Ananiæ Discipuli Domini 1 octobris, S. Euphrosinæ 25 septembris, S. Clementis Papæ 24 novembris, S. Barbaræ 4 decembris, S. Ambrosii Episcopi et Doctoris 7 decembris, S. Luciæ V. et M. 13 decembris, S. Anastasiæ 22 decembris.

Die 6 augusti 1757 in perpetuum benigne concessit.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. E. Vicecomes Secret.

244. — Clause restrictive des Brefs; Messes privilégiées.

1m. An Clausula « Diebus non impeditis etc. » quæ apponitur in Decretis Officiorum generalium pro Defunctis in posterum sit apponenda? Et quatenus Affirmative.

2m An Missæ quæ dicuntur tempore Officii generalis pro Defunctis exposito Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento, vel in Festis Sanctorum Ritus duplicis tunc occurrentibus, gaudere debeant privilegio?

Sac. Congregatio sub die 31 martii 1759 respondit : « Affirmative ad utrumque. »

245. — Confrérie, Religieuses, Bénédiction.

1m. An pro Monialibus descriptis in Albo Sodalitiorum subroganda sit Ecclesia suorum Monasteriorum in locum Ecclesiæ a Sodalibus visitandæ pro Indulgentiarum consecutione?

2m An Confessario pro tempore Monialium concedenda sit facultas impertiendi ipsis Monialibus Benedictionem Sodalitiorum in quibus Moniales sunt descriptæ?

Sac. Congregatio sub die 31 martii 1759 respondit : « Negative ad utrumque. »

246. — Conditions pour l'acquisition des Indulgences.

Ut Christifideles scire possint quid sibi tenendum foret pro acquirendis Indulgentiis in Sententiarum varietate super intelligentia verborum : *Qui vere pœnitentes, Confessi ac S Communione refecti, Ecclesiam visitaverint*, quæ in Indulgentiarum Brevibus inseri solent, in Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis, præposita discussis die 31 martii proximi præteriti nonnullis dubiis, Eadem Sac. Congregatio fuit in Voto : Confessionem Sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro Indulgentiarum consecutione, peragi omnino debere etiam ab iis qui sibi lethalis peccati conscii non sunt; necnon præfatam Confessionem suffragari etiam posse, si expleatur in Vigilia Festivitatis. Quod autem ad Ecclesiæ visitationem spectat, eam impleri posse, sive ante, sive post aliorum piorum operum implementum. »

Factaque de iis per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua ejusdem Sac. Congregationis Votum benigne approbavit, illudque publicari mandavit quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Datum die 19 maii 1759.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. Vicecomes Secret.

247. — Autel privilégié dans les églises paroissiales.

URBIS ET ORBIS. — Ut erga Parochiales Ecclesias, quæ ob earum, tum dignitatem, tum antiquitatem magno semper in honore habitæ sunt, Christifidelium amor magis magisque augeatur, utque suam erga eas benevolentiam peculiarem demonstraret, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII, prævio Sacræ Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ Voto, speciali gratia Altaris privilegiati quotidiani ad septemnium omnes et singulas totius Orbis præfatas Ecclesias benigne decorari voluit, revocatis hujusmodi Privilegiis intuitu Parœciæ sive in perpetuum, sive ad tempus jam concessis; ea tamen adjecta lege ut quilibet Episcopus de hujusmodi gratia supplicet pro sua respectiva Diœcesi, et unum dumtaxat Breve pro omnibus uniuscujusque Diœcesis Parochialibus Ecclesiis suffragetur. Præterea, ne hujusmodi Privilegio fraudentur aliæ Ecclesiæ pollentes speciali prærogativa, veluti Collegiatæ, et Abbatiales Nullius, et Parochiales a se dependentes, Sanctitas Sua pari benevolentia modo supra indicato hoc idem Privilegium mox enunciatis Ecclesiis communicatum voluit. Expirato vero Septemnio, Sede plena, Eadem Sanctitas Sua mandat, ut ipsimet Episcopi, et Abbates, Sede autem vacante, Vicarii Capitulares, sive in spiritualibus Abbatiarum administratores pro renovatione ejusmodi privilegii supplicent.

Ne autem Parochi expensis graventur, voluit insuper Sanctitas Sua, nihil omnino exigi posse, sub pœna nullitatis privilegii, ab officialibus tum Episcoporum, quum Abbatum in certiorandis Parochis, sive in expediendis litteris pro designatione Altaris Privilegiati in unaquaque Parochiali Ecclesia Diœcesis. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Datum die 19 maii 1759.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.
A. E. VICECOMES Secr.

248. — Salutation du Nom de Jésus; Litanies de la sainte Vierge.

San. Me. Sixtus V et Benedictus XIII universis Christifidelibus qui se invicem salutantes dixerint : *Soit loué Jésus-Christ*, et respondentibus *Amen*, aut *In sæcula* sive Italico sive Latino, vel quocumque alio idiomate id expresserint, quoties id egerint, Indulgentiam quinquaginta dierum, et illis qui Sanctissimum Nomen Jesu et Mariæ devote invocaverint, Indulgentiam vigintiquinque dierum concesserunt.

Iis vero, qui præfata agere consueverint, si in Articulo mortis constituti et ore, vel si non potuerint, saltem corde Sanctissimum Nomen Jesu invocaverint, insuper Plenariam Indulgentiam adjecerunt.

Easdem Indulgentias tribuerunt Prædicatoribus, qui inter prædicandum Auditores hortati fuerint, ut modo supra exposito Sanctissimum Nomen Jesu laudantes sese invicem salutent, et eadem Nomina Jesus et Mariæ devote invocent, cœterisque omnibus qui hanc salutationi formam usui esse curaverint.

Recitantibus tandem Litanias Beatissimæ Virginis Mariæ bis centum dies Indulgentiæ elargiti sunt.

Cum autem Sanctissimo Domino Nostro Clemente PP. XIII humillime supplicatum fuerit, ut omnes et singulas Indulgentias supramemoratas confirmare dignaretur, Sanctitas Sua precibus benigne annuens, easdem Indulgentias Apostolica auctoritate confirmavit.

Datum die 5 septembris 1759.

Fr. J. Card. Portocarrero Præf.

A. E. Vicecomes Sac. Cong. Secret.

249. — Jubilé.

Montis Pessulan. — Propositis dubiis a Reverendissimo Episcopo Montis Pessulani pro lucrando Jubilæo ab eodem Sanctissimo initio sui Pontificatus indicto, videlicet:

1m. An in casu, quo quis, peractis una hebdomada præscriptis operibus, inabsolutus remittatur ad aliud tempus, teneatur ille iterum, quæ peregit tempore Jubilæi opera repetere, dum absolvetur, ad effectum lucrandi Jubilæi Indulgentias?

2m. An qui disponuntur ad lucrandas Jubilæi Indulgentias et quandoque ob negotia teneantur exire e loco ubi commorantur, ibique per duos aut tres dies commorari, possint in illo loco peragere quædam ex prædictis operibus pro Jubilæo?

Idem Sanctissimus Dominus Noster ad Primum respondit: « Non teneri in casu proposito repetere opera præscripta jam adimpleta. »

Ad Secundum. « Posse peragere etiam extra locum domicilii. »

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 28 novembris 1759.

A. E. Vicecomes Sac. Cong. Indulg. Secret.

250. — Religieuses; Visite de l'église.

MONIALIUM IN GENERE. — Quum Sanctissimo Domino nostro Clementi PP. XIII constiterit in Ecclesiis Monialium præter Indulgentias Ordini pro omnibus utriusque sexus Christifidelibus concessas, aliam et alias quandoque moris fuisse concedi infra annum Indulgentiam, et Indulgentias Plenarias ab omnibus pariter Christifidelibus earumdem Ecclesias visitantibus lucrandam, præsenti decreto statuit et mandavit ut in posterum quæcumque alia Indulgentia Plenaria, etiam pro unica vice, quæ præter Indulgentias Ordinis in præfatis Monialium Ecclesiis cujuscumque Ordinis et ubicumque existentibus concedenda expostuletur, nonnisi pro Monialibus tantum cœterisque in Monasterio degentibus concedi possit et debeat.

Datum Romæ die 12 martii 1760.

J. De COMITIBUS Sac. Cong. Indul. Secret.

251.— Autel privilégié.

Quum Christianus De-Merle, Episcopus Synopensis Suffraganeus Eminentissimi Electoris Moguntini obtinuerit, Apostolicum Breve vi cujus in Diœcesi Wormatiensi in omnibus Ecclesiis tam Collegiatis quam Parochialibus designare possit unum Altare privilegiatum pro Defunctis, sequentia dubia obveniant in executione illius Brevis, de ipsis quærit solutionem.

1m. An illud Privilegium ad Septemnium obtineat pro singulis diebus totius anni, quandocumque Sacerdos approbatus in designato Altari Missam applicaverit pro certo Defuncto ?

2m. An Ecclesia in qua designatur Altare, debeat esse consecrata, vel saltem Altare lapideum consecratum, cum in hoc Diœcesi, in qua Religio Catholica nondum per sæculum inducta per paucæ numerantur Ecclesiæ, vel etiam Altaria consecrata, sed ut plurimum super Portatilibus Missæ celebrentur ?

3m. Cum in Brevi Apostolico solum de Parochialibus Ecclesiis mentio fiat, an non etiam istud privilegium ad Filiales Ecclesias extendendum, cum etiam in iis singulis saltem Dominicis et Festis, et quando Sepultura occurrit, Divina habeantur, ne Catholici in Filialibus (quæ olim omnes fuerunt Matrices, sed per introductum Calvinissimum ab Electoribus Palatinis, pastoribus suis destinctæ et nunc tandem recuperatæ, ita ut in illis simultaneum exercitium Religionis cum Acatholicis habeatur) sint præter culpam deterioris

conditionis, quam in Matricibus, quæ per accidens Matrices factæ sunt ob commodiorem substentationem Parochi in uno loco quam altero, cui et post tres, quatuor, et quandoque plures Filiales ad deserviendum assignatæ reperiuntur?

4m. Cum etiam Pagi reperiantur in quibus Pastor Catholicus quidem habitat, sed propria Ecclesia non potitur, ideoque assignatam acceperit domum publicam, in qua divina tractet; an non etiam Altare inibi positum vel alia Sacella domestica publico cultui tamen destinata, gaudere possint privilegio Altaris, a Summo Pontifice pro Defunctis privilegiati?

Relatis per me infrascriptum Sanctissimo Domino Nostro Clementi PP. XIII supra expositis dubiis, idem Sanctissimus respondendum esse decrevit :

Ad 1m. « Affirmative, juxta Decretum Sac. Congregationis Rituum, approbatum a Ven. Innocentio XI sub datum 4 maii 1688, Pontificatus sui anno XII. »

Ad 2m. « In medio Altari in quo Sacrum peragendum est, debet saltem reponi sacer Lapis consecratus cum capsula Reliquiarum SS. Martyrum. »

Ad 3m. « Poterit extendi privilegium iis dumtaxat Filialibus Ecclesiis, in quibus Parochus functiones vere Parochiales exercet, uti sepelire mortuos, baptizare, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum ministrare in Paschate, et similia. »

Ad 4m. « Similiter dicendum, si in ejusmodi Domibus seu Cappellis publico cultui designatis Parochus Catholicus functiones vere Parochiales exercet. »

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die Audientiæ Sanctissimi 30 januarii 1760.

J. De Comitibus Secret.

252. — Autel privilégié.

Très saint Père, le cardinal-patriarche archevêque d'Udine, ayant reçu de votre Sainteté un bref d'indult pour accorder l'autel privilégié quotidien *ad septemnium* à toutes les églises paroissiales et collégiales de sa ville et de son diocèse, prie votre Sainteté de vouloir bien résoudre les doutes qui se sont élevés au sujet de ladite concession.

1° Les églises paroissiales ou curiales dont le recteur est indépendant et n'est pas tenu *orare pro Populo*, peuvent-elles jouir de l'autel privilégié, ou bien à quelles églises faut-il restreindre le privilège?

2° Faut-il concéder l'autel privilégié aux églises éloignées

et situées sur des montagnes et des collines, ou bien à celles où se font les fonctions paroissiales ?

3° Dans les paroisses qui ont deux églises sœurs, peut-on concéder à toutes les deux la grâce susdite, ou bien alternativement ?

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII propositis suprascriptis dubiis mentem suam benigne declarando ita respondendum mandavit :

Ad 1m. « Affirmative. »

Ad 2m. « Privilegium concedendum esse primis enunciatis Ecclesiis, secundis negandum. »

Ad 3m. « Ambabus concedendum esse Privilegium, dummodo in ipsis extent Sepulchra, et functiones proprie Parochiales exerceantur. »

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die audientiæ Sanctissimi 26 martii 1760.

J. De Comitibus Secret.

253. — Confréries; Malades; Prisonniers.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne concessit ut Confratres et Consorores cujuscumque Confraternitatis, seu Sodalitii, aut Congregationis ubique locorum existentis, dummodo sit auctoritate ordinaria erecta, aliqua corporis infirmitate laborantes, vel carceribus detenti, eisdem omnibus et singulis Indulgentiis quibus gaudent cœteri confratres et consorores, gaudere possint et valeant; ita tamen ut, omissa visitatione Ecclesiæ, alia pia opera injuncta, quæ pro viribus peragere poterunt fideliter ac devote exequantur. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari in perpetuum, et ad preces cusjuscumque Sodalitii, Confraternitatis, seu Congregationis concedi, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ die Audientiæ Sanctissimi 2 augusti 1760.

N. Card. Antonellus Præf.

J. De Comitibus Secret.

254. — Chemin de la Croix.

Camerinen. — 1m. An in Ecclesia ubi canonice erecta est Via Crucis, si Stationes et Cruces renoventur, vel mutentur, cessent Indulgentiæ ; ac proinde opus sit nova erectione seu approbatione ?

2m. An ad tempus ablatis et remotis ab Ecclesia Stationibus et Crucibus, Indulgentiæ ab iis acquirantur, qui in dicta Ecclesia tanquam si Stationes et Cruces exstarent, exercitium devote peragunt ?

3m. An si dictæ Stationes et Cruces remotæ ut supra apponantur in parietibus Sacrarii seu Oratorii sub diverso tecto, vel alterius Ecclesiæ, lucrentur Indulgentias pium peragentes exercitium ante easdem Stationes in prædictis locis ad tempus repositas?

4m. An qui exercitium Viæ Crucis peragunt et illud ad modicum tempus interrumpunt, puta ad audiendum sacrum, ad sumendam Eucharistiam, ad Confessionem faciendam, etc., Indulgentias lucrentur, si illud prosequantur, vel ad Indulgentiæ acquisitionem oporteat in iis casibus illud ab initio reassumere?

Sac. Congregatio die 16 decembris 1760 respondit :

Ad 1m. « Negative juxta modum, et modus est quod si renoventur et mutentur, salva substantia; vel si innovetur substantia, Negative dummodo sint denuo benedictæ. »

Ad 2m. « Negative. »

Ad 3m. « Negative quoad diversam Ecclesiam. In reliquis recurrant in casibus particularibus. »

Ad 4m. « Affirmative quoad primam partem, Negative quoad secundam; nempe non teneri ad reassumendum, quia non interest moralis interruptio, neque divergitur ad actus extraneos in quo tantum casu dicitur actio discontinuata. »

255. — Messes privilégiées, le jour des Morts.

Urbis et orbis. — Cum ex veteri more, et laudabili Ecclesiæ instituto die secunda novembris omnium Defunctorum Memoria recoli, eorumque animæ ab universis Christifidelibus orationibus, eleemosynis aliisque piis operibus et Ecclesiæ suffragiis, potissimum vero acceptabili Sacrosanctæ Missæ Sacrificio juvari soleant, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII ex paterna sua charitate erga omnes Fideles tam vivos quam defunctos, animabus eorum, qui ex hac mortali vita in gratia et charitate Dei, nondum tamen omnibus mundanis sordibus expiatis, decesserunt, de inexhausto Catholicæ Ecclesiæ thesauro abundantius suffragari quam maxime cupiens, ut celerius e Purgatorii pœnis liberatæ ad æternam gloriam per Dei misericordiam pervenire valeant, de consilio Ven. S. R. E. Cardinalium Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositorum, universali hoc Decreto perpetuis futuris temporibus valituro benigne concedit, ut Missa die prædicta Commemorationis Defunctorum gaudeat Privilegio, ac si esset in Altari privilegiato celebrata, decernendo tamen, ut nonnisi consuetam eleemosynam unusquisque Sacerdos pro dicta Missa, licet Privilegiata,

accipiat, et in ea tantum quantitate, quæ a Synodalibus Constitutionibus, seu a Loci consuetudine regulariter præfinita fuerit. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Datum die 19 maii 1761.

N. Card. Antonellus Præf.
J. De Comitibus Secret.

256. — Capucins; Chemin de la Croix.

Relata in Sac. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, habita Feria secunda 8 currentis februarii, causa vertendo inter PP. Reformatos et Recollectos Ordinis S. Francisci et PP. Ord. Minor. Cappuccinorum, riteque examinatis propositis in ea dubiis, videlicet : 1° An subsistat facultas a P. Delegato Generali Minor. Observ. Antonio De Rubeis concessa PP. Provincialibus Cappuccinorum in Germania sub die 17 februarii 1756? et quatenus negative. 2° An expediat, ne Fideles decipiantur, declarare Stationes Viæ Crucis vigore supradictæ facultatis erectas a PP. Cappuccinis in Germania non subsistere, consuetisque Indulgentiis minime gaudere? 3.^m An facultas eisdem PP. Cappuccinis concessa pro quinque Episcopatibus Archidiœcesis Coloniensis, et Episcopatu Costantiensi a sa. me. Benedicto XIV restringenda sit ad solas Ecclesias PP. Cappuccinorum et ad ea duntaxat loca, ubi non exstant Conventus PP. Reformatorum et Recollectorum Ordinis S. Francisci? Ad Primum et Secundum eadem Sac. Congregatio rescribendum esse censuit: « Consulendum Sanctissimo pro sanatione, et quatenus opus sit, pro nova concessione. » Ad Tertium : « Affirmative quoad primam partem; Negative quoad secundam ». De quibus facta Relatione per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Clementi PP. XIII sub eadem die 8 februarii currentis anni 1762, eadem Sanctitas Sua benigne annuit pro sanatione Stationum Viæ Crucis vigore supradictæ facultatis erectarum in Germania a PP. Provincialibus Ordinis Minorum Cappuccinorum et quatenus opus sit, pro nova concessione clementer annuit; easque sic erectas consuetis Indulgentiis gaudere declaravit. Ac insuper declaravit, jussitque facultatem eisdem PP. Cappuccinis concessam pro quinque Episcopatibus Archidiœcesis Coloniensis, et Episcopatu Costantiensi restringendam esse ad solas Ecclesias PP. Cappuccinorum; non autem ad ea duntaxat loca ubi non exstant Conventus PP. Reformatorum et Recollectorum Ordinis S. Francisci. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 25 februarii 1762.

N. Card. Antonellus Præf.
J. De Comitibus Secret.

257. — Messe solennelle.

Quum a commorantibus in Belgio Theologis infrascripta dubia Sac. Congregationi Indulgentiarum proposita fuerint definienda, videlicet : 1° « An cum Dominica Secunda post Epiphaniam Officium Sanctissimi Nominis Jesu, et Dominica infra Octavam Nativitatis B. M. Virginis Officium Sanctissimi Nominis Mariæ est transferendum, Missæ Solemni, quæ tunc istis diebus cantatur de Dominica, vel de Festo altiori occurente, adnexa sit Indulgentia Plenaria a fel. rec. Innocentio XIII concessa illis qui consistentes intra Status Hæreditarios Caroli VI Imperatoris interfuerint, et quatenus negative. 2. An tanc, et eo casu ut Christifideles eam Indulgentiam valeant adipisci, cantari debeat Missa votiva Solemnis de Sanctissimo Nomine Jesu vel Mariæ respective? Eadem Sac. Congregatio habita in Palatio Apostolico Quirinali Feria II, 8 februarii currentis anni 1762, supradictis dubiis rite examinatis, rescribendum esse censuit. Ad Primum : « Affirmative; » ad Secundum : « Provisum in primo ». De quibus facta per me infrascriptum relatione Sanctissimo Domino Nostro Clementi PP. XIII in Audientia habita sub eadem die 8 februarii, Sanctitas Sua Decreta Sac. Congregationis benigne approbavit; atque ita perpetuis futuris temporibus Indultum fel. rec. Innocentii XIII intelligendum esse ac in praxi exsequendum declaravit atque mandavit.

Datum ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 1 martii 1762.

N. Card. Antonellus Præf.
J. De Comitibus Secret.

258. — Conventuels; Fête de l'Immaculée Conception.

Très Saint-Père, le concours des fidèles est si grand le jour de la Conception dans l'église des Conventuels de Presmilia, qu'il est imposible de gagner ce jour-là l'Indulgence plénière accordée, et comme on y célèbre avec solennité l'Octave, le gardien et les Pères supplient humblement votre Sainteté qu'elle daigne étendre cette Indulgence aux sept jours suivants, à gagner une seule fois par les fidèles.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII Oratorum precibus benigne inclinatus Indulgentiam Plenariam Ecclesiis Min. Conventualium S. Francisci pro festo Immaculatæ

Conceptionis B. M. V. in perpetuum concessam extendit ad totam Octavam in Ecclesia Oratorum, semel tantum lucrandam, spatio Octidui ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus confessis ac S. Communione refectis, præfatam Ecclesiam devote visitantibus. Voluitque Sanctitas Sua ejusmodi gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 novembris 1762.

J. D. Comitibus Secret.

259. — Salutation des Noms de Marie et de Jésus.

Très Saint-Père, le général des Carmes, prosterné aux pieds de votre Sainteté, expose humblement que votre Sainteté, par bref du 17 septembre 1759, a confirmé et nouvellement concédé l'Indulgence de cinquante jours à tous ceux qui se saluent, en disant : *Soit loué Jésus-Christ*, et répondent *Amen*, comme dans l'ordre des Carmes, ainsi qu'en beaucoup d'autres lieux existe le pieux usage de dire en se saluant : *Soient loués Jésus et Marie*, en laissant de côté le mot *Christ*, on doute si par ce salut on gagne les cinquante jours d'Indulgence. Il prie en conséquence votre Sainteté qu'elle daigne accorder la même Indulgence pour cette nouvelle invocation, afin que tant d'âmes fidèles qui ont cette pieuse coutume ne soient pas privées du trésor spirituel.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII Oratoris precibus benigne inclinatus concessit omnibus Regularibus Ordinis Carmelitarum, ut quotiescumque se invicem salutantes dixerint : *Soient loues Jésus et Marie* toties Indulgentiam quinquaginta dierum consequantur. Voluitque Sanctitas Sua, hanc gratiam suffragari in perpetuum absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 novembris 1762.

J. De Comitibus Secret.

260. — Cisterciens; Autel privilégié; Malades.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII ad humillimas preces P. Michaelis Cuyas, Moderni Abbatis Regii Monasterii B. Mariæ Virginis *Populeti* nuncupat., Ordinis Cisterciensis Tarraconen. Diœcesis attentis tum peculiari Religionis observantia, tum etiam divino cultu, quo Monachi in præfato Monasterio degentes laudabiliter in recitandis horis canonicis aliisque sacris functionibus Altissimo famulantur, necnon eximia erga pauperes et egenos liberalitate,

aliisque virtutum meritis, quibus multipliciter commendantur, benigne inclinatus Privilegium perpetuum a fel. rec. Benedicto PP. XIV in omnibus Ecclesiis ejusdem Ordinis Cisterciensis circa Missas, quæ vel in die obitus Monachorum, ac etiam Monialium sub cura, gubernio et jurisdictione Monachorum hujusmodi existentium, vel in alio die ad quodcumque Altare Ordinis prædicti pro illorum et illarum anima, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migrasset, celebrarentur, generaliter concessum, pro animabus quorumcumque utriusque sexus Christifidelium in Christi charitate etiam defunctorum ad quodcumque Altare erectum sive erigendum, non solum in Ecclesia supradicti Monasterii, verum etiam in aliis ab eodem Monasterio dependentibus ex speciali gratia, etiam perpetuo extendit, et ampliavit; ita ut omnes et singulæ Missæ quæ a Monachis tam præsentibus, quam pro tempore existentibus supradicti Monasterii pro animabus eorumdem utriusque sexus Christifidelium in Christi charitate ut supra defunctorum, vel in die obitus vel in alio celebrabuntur, perinde suffragentur ac si ad Altare privilegiatum celebratæ fuissent. Insuper omnibus et singulis ejusdem Monasterii Monachis tum Sacerdotibus, tum Laicis, necnon cœteris ejusdem Monasterii servitio addictis, infirma valetudine laborantibus, clementer indulsit ut omnes et singulas Indulgentias visitantibus Ecclesias præfati Ordinis generaliter concessas, aliquas pias preces seu opus pium pro viribus arbitrio prudentis Confessarii peragentibus, durante duntaxat infirmitate, consequi valeant, quas consequerentur si ipsorum Ecclesiam personaliter visitarent. Deinde iis omnibus in articulo mortis constitutis, dummodo Sanctissima Jesus et Mariæ Nomina, sin minus ore potuissent, saltem corde invocantibus Indulgentiam Plenariam benigne concessit. Demum omnibus ejusdem Monasterii Monachis, Sacerdotibus, Sacrosanctum Missæ Sacrificium celebrantibus, Laicis vero aliisque ut supra inservientibus sacramentaliter confessis, ac S. Communione etiam refectis, pariter Indulgentiam Plenariam semel quolibet mense lucrandam eo nimirum die, quo præmissa peregerint, quam etiam animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicare valeant, etiam benigne impertitus est. Quas omnes et singulas Extensiones, Ampliationes, Indulta, Concessiones, et Impertiones perpetuis futuris temporibus valituras esse decrevit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 1 martii 1763.

J. De Comitibus Secret.

261. — Bénédiction papale.

Costantien. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII ad preces Eminentissimi et Reverendissimi Episcopi Costantiensis eidem benigne impertitus est facultatem elargiendi Benedictionem nomine Sanctitatis Suæ in quacumque Ecclesia suæ Diœcesis sibi bene visa, non autem subdelegandi ad eamdem Benedictionem impertiendam Episcopum suum Suffraganeum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 22 martii 1763.

J. De Comitibus Secret.

262. — Prémontrés; Autel privilégié.

Ordinis præmonstratensis. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII concessit Altare Privilegiatum perpetuum quotidianum quibuscumque Ecclesiis Canonicorum Regularium Ordinis Præmonstratensis, etiam sub Ordinarii jurisdictione existentibus, semel tantum designandum. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi privilegium et gratiam perpetuis futuris temporibus suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 augusti 1763.

J. De Comitibus Secret.

263. Archiconfrérie du sainte Marie-du-Suffrage; Autel privilégié.

Urbis. — Sanctissimus Dominus Noster concessit Privilegium quotidianum perpetuum omnibus Altaribus Ecclesiæ Archiconfraternitatis S Mariæ de Suffragio de Urbe; idemque Privilegium concessit Altari in Oratorio ejusdem Archiconfraternitatis existenti, cum revocatione cujuscumque Brevis jam obtenti.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 augusti 1763.

J. De Comitibus Secret.

264. — Confession.

Quum Sac. Congregatio Indulgentiis et Sac. Reliquiis præposita die 31 mensis martii anno 1759 fuerit in voto, Confessionem Sacramentalem quando in Brevibus apponitur pro Indulgentiæ consecutione, peragi omnino debere etiam ab his, qui sibi lethalis peccati conscii non sunt, nec non præfatam Confessionem suffragari etiam posse, si in Vigilia Festivitatis expleatur, Votumque Sac. Congregatio-

nis Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne approbaverit, illudque typis publicari sub datum 19 maii prædicti anni mandaverit; quamplures supplices libelli tum Regularium Communitatum et præsertim Monialium, tum etiam Parochorum, et nonnullorum Episcoporum pro suis Diœcesibus porrecti sunt, quibus maxima exponebatur difficultas, quæ interdum, imo persæpe accidit pro Sacramentali Confessione sive in Festo vel ad minus in Vigilia peragenda. Quamobrem ut adeo proficuus Indulgentiarum thesaurus reddatur fidelibus accomode comparandus enixis precibus supplicabant ut opportuno aliquo remedio de Apostolica benignitate providere dignaretur : quibus precibus ad prædictam Sac. Congregationem remissis, propositum in Ea fuit dubium « An, et quomodo sit consulendum Sanctissimo super præfati Decreti executione, vel declaratione in casu, etc.? et responsum fuit : « Consulendum Sanctissimo Domino Nostro ut concedere dignetur Indultum omnibus Christifidelibus, qui frequenti peccatorum confessione animam studentes expiare, semel saltem in hebdomada ad Sacramentum Pœnitentiæ accedere, nisi legitime impediantur consueverunt, et nullius lethalis culpæ a se post prædictam ultimam Confessionem commissæ sibi conscii non sunt, ut omnes et quascumque Indulgentias consequi possint, etiam sine actuali Confessione, quæ cœteroquin juxta præfati decreti definitionem ad eas lucrandas necessaria essent. Nihil tamen innovando circa Indulgentias Jubilæi, tam ordinarii, quam extraordinarii aliasque ad instar Jubilæi concessas, pro quibus assequendis, sicut et alia opera injuncta, ita et Sacramentalis Confessio tempore in earum concessione præscripto peraguntur. » Et facta per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium de præmissis omnibus Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua piis bonorum desideriis, ac votis satisfacere, et Indulgentiarum gratias iis potissimum, qui pie sancteque vivendo, donis Divinæ Misericordiæ digniores efficiuntur, elargiri quam maxime cupiens, benigne annuit, et præfatum Indultum in forma suprascripta expediri et publicari mandavit; quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Datum ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 9 decembris 1763.

N. Card. Antonellus Præf.
J. De Comitibus Secret.

265. — Neuvaine de l'Immaculée Conception.

ORDINIS MINORUM CONVENTUALIUM S. FRANCISCI. — Sanctissimus Dominus Noster ad enixas preces Fr. Hyacinti Mariæ Barberii, Procuratoris Generalis Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci, concessit in qualibet ejusdem Ordinis Ecclesia ubique locorum erecta et erigenda Indulgentiam Plenariam pro omnibus lucrandam in uno novem dierum præparationis ad Festum Conceptionis B. M. V. Immaculatæ uti antedicti Ordinis Patronæ. In aliis vero diebus pro expositione Sanctissimi Sacramenti centum dierum Indulgentiam elargitus est. Voluitque Sanctitas Sua hujusmodi gratiam perpetuis futuris temporibus valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 10 aprilis 1764.

J. De COMITIBUS Secret.

266. — Confrérie de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

ORDINIS EREMITARUM S. AUGUSTINI. — Sanctissimus ex speciali gratia concessit in perpetuum P. Generali pro tempore Ordinis Eremitarum S. Augustini facultatem erigendi in quacumque Ecclesia sui Ordinis ubicumque locorum existente Confraternitatem sub invocatione B. M. V. Boni Consilii, accedente tamen consensu Ordinarii respective locorum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 7 augusti 1764.

J. De COMITIBUS Secret.

267. — Ursulines.

INSTITUTI URSULINARUM. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne annuens ex speciali gratia Monialibus vulgo *Ursulines,* tum Romæ tum in Galliis existentibus, cœterisque in earum Monasteriis degentibus, vere pœnitentibus, confessis, ac S. Communione refectis, quæ earum respective Ecclesiam in singulis tribus diebus scilicet S. Ignatii, S. Agnetis, et B. Angelæ a Brixia earum Fundatrice a primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, qua die præfatorum id egerint, Indulgentiam Plenariam concessit; voluitque Sanctitas Sua hujusmodi gratiam futuris temporibus fore valituram, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 18 septembris 1764.

J. De COMITIBUS Secret.

268. — Rédemptoristes; Autel privilégié.

Très saint Père, Alphonse de Liguori, évêque de Sainte-Agathe des Goths et général de la Congrégation du très saint Rédempteur, demande humblement si l'autel privilégié quotidien se trouve compris dans la communication des priviléges des Pères Doctrinaires et des pieux ouvriers accordée, par bref, le 11 août 1757; et au cas où il n'en serait pas ainsi, de vouloir bien l'étendre et communiquer à la susdite Congrégation.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII ex speciali gratia Oratoris precibus inclinatus concessit præfatæ Congregationi Altare privilegiatum quotidianum in perpetuum; quoad vero recitationem particularium officiorum ad formam Ordinarii PP. Doctrinæ Christianæ, et PP. Piorum Operariorum, instet Orator apud Sac. Rituum Congregationem. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 15 octobris 1764.

J. De Comitibus Secret.

269. — Confréries.

Tarvisin. — Extant in Tarvisina Diœcesi Parochiales Ecclesiæ quam plures in quibus canonice sunt erecta fidelium Sodalitia, quæ gaudent Indulgentiis, omnibus privilegiis, prærogativis ac specialibus gratiis, quas Summi Pontifices alicui ex approbatis Archiconfraternitatibus olim concesserunt; iis etiam Parochialium Ecclesiarum Rectores, Vicaria quadam a Generalibus Regularis Ordinis Magistris, seu Præpositis, ac Ministris, cui ipsæ pertinent Archiconfraternitates, tributa præsunt auctoritate. Quoniam vero Apostolicis Litteris datis anno 1762 tertio Nonas septembris et recenti anno proxime præterito tertio kalendas septembris data Constitutione Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII facultates impertiendi Romani Pontificis nomine Apostolicam Benedictionem Regularibus jam concessas Ordinibus præservavit, Paulus Franciscus Justinianus Tarvisinus Episcopus Sac. Congregationi definiendum proponit : Num istiusmodi Parochialium Ecclesiarum Rectores, salvis tamen Apostolicis Mandatis, præsertimque Benedicti XIV Epistola Encyclica die 19 maii 1748, possint statis anni diebus super populum Apostolicam Benedictionem effundere ea donati facultate, quæ a Generalibus Regularium Ordinum Ministris una cum universitate privilegiorum suorum in diplo-

mate erectionis Sodalitii, aut alio quovis modo fuit ipsis communicata? Quæritur igitur : Num maneat facultas nomine Pontificis populum benedicendi Concionatoribus, die postrema Quadragesimæ, necnon aliis Sacerdotibus Regularium Ordinum pro spiritualibus Exercitiis, sive Missionibus?

Relatis per me infrascriptum Sanctissimo Domino Nostro PP. Clementi XIII supradictis dubiis ab Episcopo Tarvisino propositis, Idem Sanctissimus respondit : « Negative ad utrumque, ad formam Constitutionis a Sanctitate Sua edita sub datum apud S. Mariam Majorem, anno 1762, tertio Nonas septembris.

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die audientiæ Sanctissimi 6 novembris 1764.

N. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

270. — Ursulines.

Instituti ursulinarum. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII Indulgentiam Plenariam in perpetuum concessam sub datum 18 septembris currentis anni in tribus diebus S. Ignatii, S. Agnetis et B. Angelæ a Brixia earum Fundatricis pro Monialibus cœterisque in Monasteriis degentibus, tum Romæ, tum in Galliis existentibus, ad omnia et singula alia Monasteria, seu Collegia ejusdem Instituti, tum in Italia, quam in Germania, et alibi hactenus erecta, et in posterum erigenda pariter pro Monialibus tantum, aliisque in prædictis Monasteriis seu Collegiis degentibus in perpetuum benigne extendit, dummodo in quolibet ex præfatis tribus diebus vere pœnitentes, confessæ et S. Communione refectæ propriam Ecclesiam devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 25 novembris 1764.

S. Borgia Secret.

271. — Confrèrie du Rosaire; Autel privilégié.

Civitatis castellan. — La Confrérie du Rosaire de la terre de Valérano, diocèse de Civita Castellana, anciennement érigée et aggrégée à l'Archiconfrérie de Rome, expose qu'entre autres grâces et indulgences accordées à ces confréries par la bulle d'Innocent XI, du 3 juillet 1679, et confirmées par Benoît XIII, par la bulle du 7 juin 1727, il y a

l'indult de l'autel privilégié, concédé par Grégoire XIII à l'autel existant dans le couvent des Dominicains de Raconisio, restreint à eux seuls, puis étendu à toutes les chapelles érigées et à ériger conformément à ladite bulle, où on lit, parmi les indulgences communes au chapitre XII :

« Indulgentiæ pro Defunctis. Gregorius XIII in Bulla quæ incipit *Omnium Saluti* 30 octobris 1582, concedit Ecclesiæ Prædicatorum Loci Raconisii, ubi est Altare Sanctissimi Rosarii, quod non est Altare majus, Indultum Altaris privilegiati, quoties ab aliquo dictæ Domus Sacerdote duntaxat, Missa Defunctorum celebrabitur pro animabus cujuscumque Fidelis Defuncti Confratris Sanctissimi Rosarii. »

La Confrérie croit que son autel jouit de cet indult; mais, doutant de sa communicabilité, elle demande que l'on déclare :

1° Si l'autel du Rosaire, en vertu de la bulle, jouit de l'indult de l'autel privilégié pour les confrères défunts ;

2° Si, ne pouvant célébrer la messe *de Requiem*, la messe du jour jouit du même indult, selon la déclaration de Clément IX, du 23 septembre 1669 ;

3° Si l'indult est valable pour tout prêtre qui célèbre audit autel.

Relatis a me infrascripto supradictis dubiis, Sanctitas Sua respondendum esse censuit :

Ad 1m. « Negative; etenim in Communicatione Indulgentiarum nusquam communicatur privilegium Altaris, quod non nisi speciali et individua mentione concessum in Brevibus reperitur ; tum quia recensitum privilegium Altaris Sanctissimi Rosarii a fel. rec. Gregorio XIII concessum ac deinde a S. M. Benedicto XIII ad quæcumque Altaria Rosarii extensum tantummodo privilegium personale est ; nimirum solis duntaxat Sacerdotibus Regularibus Ordinis Prædicatorum. »

Ad 2m. « Affirmative ex Decretis Sac. Rituum Congregationis atque hujus Sac. Congregationis Indulgentiarum. »

Ad 3m. « Negative eadem ratione, quod privilegium restrictum sit ad solos Sacerdotes Ordinis Prædicatorum. »

Cum autem Sanctitas Sua inspexerit Missas ad præfatum Rosarii Altare uti privilegiatum bona fide hactenus celebratas fuisse, benigne annuit pro earum sanatione ; ac insuper declaravit supradictum Sanctissimi Rosarii Altare privilegiatum ad Septemnium in una Feria cujuslibet hebdomadæ ab Ordinario designanda pro Confratribus et Consororibus.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 27 novembris 1764.

S. Borgia Secret.

272. — Autel privilégié.

Wladislavien. — Philippus Gotthardus Episcopus Wladislaviensis exponit, se obtinuisse a Sanctitate Vestra Breve Altaris privilegiati quotidiani ad Septemnium pro omnibus et singulis Ecclesiis Parochialibus, necnon Collegiatis et Abbatialibus suæ Civitatis et Diœceseos, revocando intuitu hujusmodi Indulti privilegia omnia Parœciis sive in perpetuum sive ad tempus concessa; itaque quum Oratori suborta sint tria dubia, scilicet:

1m. An Indulgentiæ Altaris privilegiati adnecti possint Altaribus portatilibus, quæ plurima sunt in ea Diœcesi ?

2m. Quum in ea Diœcesi ob tenuitatem Beneficiorum pleræque Parochiales unitæ sint, an idem privilegium intelligatur concessum omnibus et singulis, sive iis tantum, in quibus aliqua parochialia munia aliquando fiant per annum, licet cum cœteris majoribus sint coactæ ?

3m. An Missis de Festo vel de Feria lectis, diebus in quibus Missæ Defunctorum prohibentur, applicari possit idem Altaris privilegium ad formam Decretorum a Rituum Congregatione emanatorum de anno 1667, 1669 et 1688 ?

Supplicat ut dignetur respondere super quolibet distincte et enucleate pro quiete suæ conscientiæ, et bono ejusdem Diœcesis regimine.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII relatis a me infrascripto supradictis dubiis ab Episcopo Wladislaviensi propositis respondendum esse jussit:

Ad 1m. « Negative; namque ex ipsis terminis concessionis qua tribuitur Ordinario facultas designandi semel unum tantum Altare, satis innuitur quod dictum Altare debeat esse fixum ac stabile; necnon quum in casu reaptationis Altaris privilegiati soleat peti translatio privilegii ad aliud Altare, conceditur dicta translatio, durante tantum tempore Fabricæ, ex quo colligitur privilegium in eodem Altari stabile permanere. »

Ad 2m. « Eadem Sanctitas Sua declaravit privilegium Altaris quotidiani ad septemnium illis tantummodo Ecclesiis per extensionem concedendum esse, quæ Parochiali unitæ, seu ejusdem subsidiariæ plerasque parochiales functiones (quæ proprie parochiales sint) infra annum exercent. »

Ad 3m. « Affirmative, ex Decretis tum Sac. Rituum Con-

gregationis, tum hujus Sac. Congregationis Indulgentiarum. »

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 27 novembris 1764.

S. BORGIA Secret.

273. — Augustins déchaussés; Communion indulgenciée.

ORDINIS FF. EREMITARUM DISCALCEATORUM S. AUGUSTINI. — Ad humillimas preces Fr. Fabii ab Annunciatione B. M. Virginis, Eremitarum Discalceatorum S. Augustini Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne concessit Religiosis præfati Ordinis tam Clericis quam Laicis, quibus onus incumbit pro animabus Defunctorum ejusdem Ordinis quasdam S. Communiones peragendi, Indulgentiam Plenariam in iisdem Communionibus, quæ per modum suffragii prædictis Defunctis applicari valeat. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 8 januarii 1765.

N. Card. Antonellus Præf.
S. BORGIA Secret.

274. — Pensionnats d'Ursulines.

INSTITUTI URSULINARUM. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII ex speciali gratia Indulgentiam Plenariam in perpetuum concessam die vigesimaprima martii (pro festo B. Angelæ Merici a Brixia) in Ecclesiis Monasteriorum Monialium Ursulinarum ubicumque locorum existentibus, seu Ecclesiis Collegiorum ejusdem Instituti hactenus erectorum et in posterum erigendorum pro Monialibus tantum, aliisque in prædictis Monasteriis seu Collegiis degentibus, benigne extendit ad Puellas, quæ ab iisdem Monialibus in scholis intra earum claustra edocentur. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari in perpetuum absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 22 januarii 1765.

S. BORGIA Secret.

275. — Chanoines réguliers; Autel privilégié.

ORDINIS CANONICORUM REGULARIUM S. AUGUSTINI. — Cum alias fel. rec. Benedictus PP. XIV concesserit privilegium quotidianum Altari sub invocatione S. Ubaldi erecto, seu

erigendo in omnibus et singulis Ecclesiis Ordinis Canonicorum Regularium S. Augustini Congregationis Lateranensis, necnon Monialium Ordinis et Congregationis hujusmodi sub gubernio et jurisdictione Canonicorum Regularium præfatorum existentium; quumque modo compertum sit in quibusdam prædictarum Monialium Ecclesiis præfatum S. Ubaldi Altare non existere, seu non in Ara majori Ecclesiæ prædicti Sancti Sacram Imaginem collocatam esse, in qua pleræque Missæ celebrantur; idcirco Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII ad humillimas preces Caroli Corio, Moderni Procuratoris Generalis ejusdem Congregationis, benigne inclinatus concessit, ut in præfatis Monialium Ecclesiis, ubi S. Ubaldi Altare adhuc erectum non reperitur, Privilegium quotidianum in Altare Majori Ecclesiæ ab Abbate Generali ejusdem Congregationis semel tantum designari possit. In iis vero Monialium Ecclesiis, ubi præfatum S. Ubaldi Altare erectum reperitur, in eo privilegium jam concessum permaneat, nec ad aliud ejusdem Ecclesiæ Altare transferri queat. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 12 martii 1765.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

276. — Théatins.

Congregationis clericorum regularium theatinorum. — Ad humillimas preces Procuratoris Generalis Clericorum Regularium Theatinorum, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII omnibus utriusque sexus Christifidelibus, vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis, qui aliquam Ecclesiam præfatæ Congregationis die decimatertia decembris a primis vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam benigne concessit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 aprilis 1765.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

277. — Carmes; exposition du Saint Sacrement.

ORDINIS FF. B. M. VIRGINIS DE MONTE CARMELO. — Ad humillimas preces Fr. Josephi Alberti Ximenez, Procuratoris Generalis Ordinis Fratrum B. M. V. de Monte Carmelo, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis, qui Expositioni Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti de Ordinariorum respective Locorum licentia in qualibet ex Ecclesiis FFr. prædicti Ordinis ubicumque existentibus in novem feriis quartis immediate antecedentibus festum S. Josephi singulis annis faciendæ per aliquod temporis spatium devote interfuerint, ibique pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam in una ex prædictis novem Feriis quartis per unumquemque Christifidelem ad sui libitum eligenda lucrifaciendam benigne concessit; ac insuper omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contriti ut supra interfuerint et oraverint in reliquis octo Feriis; qua die præfatarum id egerint, Indulgentiam centum dierum clementer elargitus est. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 21 maii 1765.

N. Card. Antonellus Præf.
S. BORGIA SECRET.

278. — Archiconfrérie de la Mort; Autels privilégiés.

URBIS. — Sanctissimus ex speciali gratia concessit Privilegium quotidianum perpetuum omnibus Altaribus Ecclesiæ Archiconfraternitatis B. Mariæ Orationis et Mortis de Urbe. Idemque privilegium concessit Altari in Oratorio, et Altari in Cœmeterio ejudem Archiconfraternitatis existen. cum revocatione cujuscumque Brevis jam obtenti.

Die 21 maii 1765.

S. BORGIA Secret.

279. — Fête de s. Joseph.

ORDINIS FF. B. M. V. DE MONTE CARMELO. — Ad humillimas preces Fr. Josephi Alberti Ximenez, Procuratoris Generalis Ordinis FFr. B. M. V. de Monte Carmelo, Sanctissimus D. N. Clemens PP. XIII Indulgentiam Plenariam in perpetuum jam concessam pro omnibus Christifidelibus visitanti-

bus aliquam Ecclesiam præfati Ordinis in festo S. Josephi ad totam Octavam ejusdem festi semel tantum per unumquemque Christifidelem lucrifaciendam benigne extendit pro Ecclesiis solummodo in Provinciis Hispaniarum existentibus, nempe utriusque Castellæ, Cathaloniæ, Aragoniæ, et Bethicæ. Servato in reliquis tenore assertæ primæ concessionis. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 4 junii 1765.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

280. — Lazariste; autel privilégié.

Congregationis missionis. — Ad humillimas preces Antonii Jacquier, Congregationis Missionis Superioris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus concessit ut tres Missæ, quæ juxta Constitutiones in obitu alicujus ejusdem Congregationis a quocumque ipsius Congregationis Sacerdote in eadem Domo, ubi e vita defunctus cessit, commorante, in suffragium ejus animæ celebrantur, privilegio gaudeant ac si in Altari privilegiato celebrarentur; idem privilegium concessit pro una Missa ab aliis prædictæ Congregationis Sacerdotibus in quacumque domo degentibus ad eumdem finem celebranda; insuper concessit, ut quilibet sive Clericus, sive Frater Coadjutor in Domo demortui commorans qui ter ad S. Eucharisticam Mensam in suffragium animæ defuncti accesserit; quemadmodum alii Clerici et Fratres Coadjutores in quacumque Congregationis Domo degentes, et semel Communionem pro Defuncti anima applicantes, Plenariam Indulgentiam in ejusdem suffragium consequantur. Voluitque Sanctitas Sua utramque gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 20 junii 1765.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Sac. Congreg. Indulg. Secret.

281. — Pieuse union de Prêtres; autel privilégié.

Mechoacan. in indiis. — Cum sicut humillime exponebatur, in Civitate Vallisoletana Mechoacan. Diœcesis in Indiis quædam pia Unio Presbyterorum compacta ex Decano et Capitulo Cathedralis Ecclesiæ dictæ Civitatis necnon Religionis Ordinum Min. Obser. S. Francisci, Augustiniano-

rum Discalceatorum, B. M. Virginis de Mercede, ac de Monte Carmelo quinque Provinciarum dictæ Diœcesis reperiatur erecta, sub hoc statuto quod prædictæ Unionis Sacerdotes, sive Sæculares, sive Regulares pro ipsorum quolibet e vita deceden. tres Missas celebrare debeant; Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII, dummodo de asserto onere coram Ordinario constiterit clementer indulsit, ut prædictæ tres Missæ, quæ pro animabus ipsorum Presbyterorum, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, ad quodlibet Altare cujuscumque Ecclesiæ celebrabuntur, animabus hujusmodi pro quibus celebratæ fuerint perinde suffragentur ac si ad Altare privilegiatum celebratæ fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 16 julii 1765.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

282. — Carnaval; Exposition du Saint Sacrement.

Urbis et orbis. — Cum alias San. Me. Benedictus XIV ad frequentes Episcoporum Pontificiæ Ditionis quærelas gravioribus abusibus, qui Bacchanalium tempore irrepserant, opportuno remedio occurrere concupiverint, perspexeritque in aliquibus Ecclesiis salutari consilio institutam esse Sanctisssimi Eucharistiæ Sacramenti Expositionem per tres dies sive in Hebdomada Septuagesimæ, sive in altera Sexagesimæ, aut Quinquagesimæ ante diem Cinerum, ad hoc præcipue, ne fideles tempore tentationis a via Domini recederent, et in prædictis Ecclesiis pie orantes Divina impetrarent auxilia, universis utriusque sexus Christifidelibus confessis, et Sacra Communione refectis, qui easdem Ecclesias, in quibus Venerabilis Expositio sive in uno, sive in singulis prædictis Triduis fieret, devote visitarent, Indulgentiam Plenariam misericorditer concessit et indulsit. Hinc Sanctissimus Dominus Noster Clemens Divina Providentia PP. XIII sedulo recogitans præfatam Augustissimi Sacramenti Expositionem plurimum hisce diebus profuisse, ac deinceps fore profuturam, eamdem Plenariam Indulgentiam ad quascumque Catholici Orbis Ecclesias ubicumque locorum existentes, ubi Venerabilis Expositio sive in Hebdomada Septuagesimæ, sive Sexagesimæ, aut Quinquagesimæ, sive in singulis prædictis Hebdomadis per tres dies, atque etiam si tantummodo in

Feria V infra Hebdomadam Sexagesimæ peragatur, ex uberi Pontificiæ charitatis fonte benignissime extendit.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulg. die 23 julii 1765.

N. Card. Antonellus Præf.

S. Borgia, Sac. Congr. Indulg. Secret.

283. — Bénédictins; Autel privilégié.

Ordinis s. benedicti. — Ad humillimas preces Moderni Abbatis Præsidis Congregationis Bursfeldensis Ordinis. S Benedicti in Germania existentis in Monasterio Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli de Erfrert, Sanctissimus Dominus Noster Clemens XIII Privilegium quotidianum a san. mem. Benedicto XIV Altari sub invocatione S. Benedicti erecto, sive erigendo in omnibus et singulis Ecclesiis Monasteriorum Monachorum præfatæ Congregationis Bursfeldensis clementer extendit. Itemque aliud privilegium ab eodem Benedicto elargitum ut omnes et singulæ Missæ, quæ pro Anima cujuscumque Monachi, Presbyteri, Clerici et Laici præfati Ordinis et Congregationis juxta ipsorum Constitutiones in eorum obitu, vel alia die ad quodcumque Altare Ecclesiarum prædictæ Congregationis pro illorum anima, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, celebrabuntur, animæ hujusmodi pro qua celebratæ fuerint perinde suffragentur, ac si ad Altare privilegiatum celebratæ fuissent; Eadem Sanctitas Sua pariformiter benigne extendit ad quascumque Moniales, cœterasque degentes in Monasteriis prædictæ Congregationis Bursfeldensis, ita ut omnes et singulæ Missæ quæ pro anima cujuscumque Monialis aliarumque in earum Monasteriis degentium juxta ipsarum Constitutiones in earum obitu, vel alia die ad quodcumque Altare Ecclesiarum Monialium dictæ Congregationis pro illarum animabus quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, celebrabuntur, eisdem animabus pro quibus celebratæ fuerint, perinde suffragentur ac si ad Altare Privilegiatum celebratæ fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 julii 1765.

N. Card. Antonellus Præf.

S. Borgia Secret.

284. — Fête des saints de l'Ordre de s. François.

ORDINIS FF. MINORUM OBSERVAN. S. FRANCISCI. — Ad humillimas preces Fr. Gregorii a Marsilia, Commissarii Generalis Curiæ Min. Observ. Ordinis S. Francisci, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis qui aliquam Ecclesiam prædicti Ordinis die 27 novembris, in qua omnium Sanctorum ejusdem Ordinis festum celebretur, a primis vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique juxta Mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam benigne concessit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 3 septembris 1765.

N. Card. Antonellus Præf.
S. BORGIA Secret.

285. — Fête des saints de l'Ordre de s. François.

ORDINIS FF. MINOR. OBSERV. REFORMATORUM S. FRANCISCI. — Ad humillimas preces Fr. Francisci a Feltrio, Vice-Procuratoris Generalis Min. Observ. Reformatorum Ordinis S. Francisci, Sanctissimus Dominus Noster Clemens XIII omnibus utriusque sexus Christifidelibus, vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui aliquam Ecclesiam prædicti Ordinis die vigesimaseptima novembris, in qua omnium Sanctorum ejusdem Ordinis festum celebretur, a primis vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam benigne concessit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 17 septembris 1764.

N. Card. Antonellus Præf.
S. BORGIA Secret.

286. — Augustins; Fête de s. Patrice.

ORDINIS FF. EERMITARUM S. AUGUSTINI. — Ad humillimas preces Fr. Francisci Vasquez, Ordinis Eremitarum S. Augustini Prioris Generalis, exposcentis Plenariam Indulgentiam pro Regularibus sui Ordinis die decimaseptima Martii in qua Festum S. Patritii Episcopi Hiberniæ Apostoli sub

Ritu duplici minori tum in recitatione Officii, quam in Missis ab universo Ordine celebratur, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus Indulgentiam Plenariam tum omnibus ejusdem Ordinis Regularibus, cum universis Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui aliquam Regularium prædicti Ordinis Ecclesiam eodem S. Patritii die festo devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pias ad Deum preces effuderint, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis diei festi hujusmodi clementer concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 19 novembris 1765.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

287. — Jésuites; Bénédiction à l'article de la Mort.

SOCIETATIS JESU. — Ad humillimas preces Laurentii Ricci, Societatis Jesu Præpositi Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus concessit tum eidem cum suis pro tempore successoribus facultatem impertiendi per se sive per alios ejusdem Societatis Sacerdotes ab ipso ejusque successoribus sublegandis, omnibus dictæ Societatis Religiosis in Articulo mortis constitutis, riteque dispositis Benedictionem una cum Indulgentia Plenaria, servata forma in Rituali Romano descripta. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 21 januarii 1766.

N. Card. Antonellus Præf.
S Borgia Secret.

288. — Pieuse union de Prêtres; Autel privilégié.

Comaclen. — Cum sicut humillime exponebatur quæ in Civitate Comaclen canonice quædam Pia Unio Presbyterorum tantum reperitur erecta, quorum præcipua cura est Presbyteros in extremo agone laborantes pie adjuvare, eorumdemque Cadavera ad sepulturam associare, sub hoc inter cætera statuto vel laudabili consuetudine, quod ipsa unio vel singuli illius Confratres, sive pro omnibus ejusdem Confratribus Defunctis, sive pro quolibet Confratre hujusmodi ab hac vita decedente, nonnullas Missas respective ce-

lebrare vel celebrari facere soleant, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII, dummodo de asserto onere seu laudabili consuetudine coram Ordinario constiterit, clementer indulsit ut omnes, et singulæ Missæ juxta prædictum statutum vel consuetudinem celebrandæ, quæ pro animabus ipsorum Confratrum, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, ad quodlibet Altare cujuscumque Ecclesiæ celebrabuntur, animabus hujusmodi pro quibus celebratæ fuerint, perinde suffragentur ac si ad Altare Privilegiatum celebratæ fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 4 martii anno 1766.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

289. — Fête de s. Jean Népomucène.

Societatis jesu. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII Indulgentiam Plenariam, ut asseritur, in perpetuum jam concessam in omnibus Ecclesiis Societatis Jesu, lucrandam in festo S. Joannis Nepomuceni die decimasexta mensis maii, ad diem decimamseptimam ejusdem mensis in omnibus Ecclesiis præfatæ Societatis ut in precibus benigne transtulit; servato in reliquis tenore assertæ primæ concessionis.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 28 aprilis 1766.

S. Borgia, Sac. Cong. Indulg. Secret.

290. — Autel privilégié.

Clericorum regularium beatorum martyrum de pœnitentia. — Ad humillimas preces Moderni Abbatis Generalis Ordinis Canonicorum Beatorum Martyrum de Pœnitentia in Polonia et Magno Lituaniæ Ducatu existentium, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII volens omnes et singulas Ecclesias tam erectas, quam in posterum erigendas Canonicorum Regularium hujusmodi, in quibus aliud Altare vel in perpetuum vel ad tempus nondum elapsum simili Privilegio decoratum forsan reperitur, quod per præsens Auctoritate Apostolica revocavit, et in qualibet ex dictis eorumdem Canonicorum Regularium, ab Abbate Generali semel tantum designandum, hoc speciali dono illustrare benigne concessit atque indulsit ut Sacrosanctum Missæ Sa-

crificium quod a quocumque Sacerdote Sæculari vel Regulari cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad præfatum Altare designatum celebrabitur, Privilegio gaudeat. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione ejusdemque Decreti transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu et sigillo prædicti et pro tempore existentis Abbatis Generalis Ordinis præfati munitis, ipsammet prorsus fidem adhiberi quæ adhiberetur, si præsens foret exhibitum vel ostensum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 29 aprilis 1766.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

291. — Trinitaires déchaussés; Absolution générale.

Ordinis ff. discalceatorum sanctissimæ trinitatis redemptionis captivorum. — Cum sicut humillime exponebatur a Fr. Michaele a S. Francisco de Paula, Procuratore Generali Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum Congregationis Hispaniæ, Fratres ejusdem Ordinis consuevisse elargiri Absolutionem generalem jam approbatam ab Apostolica Sede in septem per annum diebus, nimirum in festo Sanctissimæ Trinitatis, in feria quarta Cinerum, in feria quinta in Cœna Domini, in festo S. Catharinæ V. et M., S. Agnetis Secundo, et in diebus festis S. Joannis de Matha et S. Felicis de Valois, etiam extra Ecclesias Ordinis, non solum Infirmis et Monialibus, verum etiam Imperatori, Regibus, Principibus et Magnatibus eisque inservientibus adscriptis Confraternitati Sanctissimæ Trinitatis; Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII eamdem consuetudinem approbavit et concessit eisdem FFr. facultatem dandi supradictam Absolutionem generalem seu Communicationem Indulgentiarum aliorumque bonorum spiritualium Ordinis prædicti, dummodo tamen quoad Moniales adscriptas illam dent de licentia Ordinariorum. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 6 maii 1766.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

292. — Association de s. Jean Népomucène.

PRAGEN. — Ad humillimas preces Abbatis Josephi Callisti de Gentilibus, auditoris Imperialis et unius ex numero tercentum Confœderatorum S. Joannis Nepomuceni in Stalka Civitatis Pragæ specialiter deputati, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus Indulgentiam Plenariam semel in mense et in Articulo Mortis ad septemnium prædictis Confœderatis et Confederationi aggregatis jam concessas in perpetuum duraturam ampliavit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiæ extensionem in perpetuum absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 2 septembris anno 1766.

S. BORGIA Secret.

293. — Trinitaires; Absolution générale.

ORDINIS FF. CALCEATORUM SANCTISSIMÆ TRINITATIS REDEMPTIONIS CAPTIVORUM. — Cum sicut humillime exponebatur a Fr. Antonio Moreno Morales, Vicecuratore Generali Ordinis Calceatorum Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum, Fratres ejusdem Ordinis consuevisse elargiri Absolutionem generalem jam approbatam ab Apostolica Sede in septem per annum diebus, nimirum in festo Sanctissimæ Trinitatis, in feria quarta Cinerum, in feria quinta in Cœna Domini, in festo S. Catharinæ V. et M.; S. Agnetis Secundo et in diebus festis S. Joannis de Matha et S. Felicis de Valois, etiam extra Ecclesias Ordinis, non solum Infirmis et Monialibus, verum etiam Imperatori, Regibus, Principibus, et Magnatibus, eisque inservientibus adscriptis Confraternitati Sanctissimæ Trinitatis; Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII eamdem consuetudinem approbavit et concessit eisdem FFr. facultatem dandi supradictam Absolutionem generalem, seu Communicationem Indulgentiarum aliorumque bonorum spiritualium Ordinis prædicti, dummodo tamen quoad Moniales adscriptas illam dent de licentia Ordinariorum. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 10 junii 1766.

N. Card. Antonellus Præf.
S. BORGIA Secret.

294. — Autel privilégié.

Clodien. — In Ecclesia Cathedrali Clodiensi adest Altare Sanctorum Felicis et Fortunali Martyrum, Patronorum illius Civitatis, privilegiatum per Breve Gregorii XV, 13 januarii 1623, in quo hæc habentur : «Omnium saluti etc..... volentes igitur Ecclesiam Cathedralem Clodien. simili ad præsens privilegio, ut accepimus, minime decoratam, dummodo in ea duodecim ad minus Sacerdotes existant et in ea situm Altare Sanctorum Felicis et Fortunati, hoc speciali dono illustrare, auctoritate Nobis a Domino tradita etc..... ut quandocumque Sacerdos aliquis ejusdem Ecclesiæ duntaxat, Missam Defunctorum in singulis diebus, non tamen impeditis, pro anima cujuscumque Fidelis quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad prædictum Altare celebrabit, Anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur..... concedimus et indulgemus etc..... Præsentibus etc..... Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die etc. »

Et quamvis vigore hujus Brevis privilegium dicti Altaris sit pro solis Missis celebratis *diebus non impeditis*, nihilominus, stante declaratione Innocentii XI 4 maii 1688 incipien. *Alias postquam* etc. quæ extendit talia privilegia etiam ad dies impeditos, festivos ac duplices etc., Altare prædictorum Sanctorum Martyrum dici potest privilegiatum quotidianum pro omnibus Fidelibus Defunctis, sed pro solis Missis Sacerdotum ejusdem Cathedralis.

Benedictus XIII postea suo Brevi 20 julii 1724 concessit omnibus Cathedralibus mundi catholici Altare privilegiatum quotidianum perpetuum designandum ab Episcopis pro omnibus Defunctis in cunctis Missis celebrandis a quocumque Sacerdote Sæculari vel Regulari ; sed quoniam idem Benedictus declarat esse suam intentionem concedendi suum Privilegium iis Ecclesiis Cathedralibus *in quibus Altare privilegiatum quotidianum perpetuum forsan non reperitur concessum*, ideo oritur dubium an privilegium Benedicti XIII possit competere Ecclesiæ Cathedrali Clodien. in qua jampridem existebat, et existit Altare Sanctorum Felicis ac Fortunati privilegiatum quotidianum perpetuum, sed in Missis Sacerdotum tantum illius Ecclesiæ, quando alterum privilegium Benedicti XIII concessum est in Missis cujuslibet Sacerdotis, nullo excepto. Porro cum sit Cathedralis Clodien. non solum Cathedralis sed etiam Parochialis, supplicatur pro resolutione, an possit insimul gaudere et frui uti Cathedralis Privilegio Benedicti XIII, et uti Parochialis nota gratia Altaris privilegiati concessi a Regnante Summo Pon-

tifice Clemente XIII omnibus Ecclesiis Parochialibus. Itaque Episcopus Clodien quærit :

1° An, non obstante præallegato privilegio Gregorii XV, Cathedralis Clodien. sit capax alterius enunciati privilegii Benedicti XIII anni 1724? et quatenus sit

2° An Episcopus possit designare pro Indulto seu Privilegio Benedicti XIII aut Altare Sanctorum Felicis et Fortunati, aut aliud Altare suo arbitrio?

3° An Cathedralis Clodien. possit eodem tempore gaudere et frui uti Cathedralis Altari privilegiato quotidiano perpetuo concesso a Benedicto XIII Cathedralibus anno 1724, et uti Parochialis altero Altari privilegiato vigore concessionis Clementis PP. XIII?

Respondetur ad 1m : « Negative.; etenim privilegium concessum a fel. record. Gregorio XV Altari Sanctorum Felicis et Fortunati, concessum fuit Ecclesiæ uti Cathedrali, quod clare constat ex illis verbis enunciati Brevis : *Volentes igitur Ecclesiam Cathedralem Clodiensem*. Accedente deinde declaratione san. mem. Innocentii XI, quod privilegium Altaris quotidiani suffragetur etiam in diebus impeditis, idem Altare Sanctorum Felicis et Fortunati gaudet privilegio in hujusmodi diebus. Vigore postmodum Indulti Benedicti XIII idem Altare Sanctorum Felicis et Fortunati, in quo pro solis duntaxat duodecim Sacerdotibus ejusdem Cathedralis Ecclesiæ privilegium designatum fuerat, gaudet extensione ad quoscumque alios Sacerdotes sive Sæculares et Regulares. »

Ad 2m. « Pariter Negative, cum ex dictis Ecclesia uti Cathedralis gaudeat privilegio quotidiano perpetuo in præfato Altari Sanctorum Felicis et Fortunati. »

Ad 3m. « Affirmative, videlicet, quod juxta decretum Sanctissimi Domini Nostri Clementis PP XIII eadem Ecclesia uti Parochialis possit gaudere privilegio quotidiano ad aliud Altare ab Episcopo semel tantum designandum, non in perpetuum sed ad septemnium, ad formam Decreti. »

Datum ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 14 novembris 1766.

S. Borgia Secret.

295. — Marins.

Très saint Père,

Les chevaliers Polastron et Borgia, capitaines des deux navires de guerre de Votre Sainteté, exposent humblement que pendant la navigation ils sont privés, eux et les soldats et autres employés au service des navires, des Indulgences

qu'ils pourraient gagner en visitant des Eglises. Ils supplient donc Votre Sainteté qu'Elle daigne leur accorder quelques Indulgences plénières ou partielles, applicables en manière de suffrage aux défunts, tout le temps que ces navires seront en voyage.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII Oratorum precibus benigne annuens, tum eisdem cum militibus cœterisque ambarum Navium servitio addictis, qui vere pœnitentes et confessi in uno die festo, Confessariorum arbitrio eligendo, S. Eucharistiæ pabulo refecti fuerint, Indulgentiam Plenariam semel lucrandam in unoquoque maritimo cursu, concessit. Insuper omnibus iisdem, qui quinque *Pater* et *Ave* in qualibet die corde saltem contriti recitaverint, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum clementer impertitus est, quam et Plenariam ut supra animabus Fidelium Defunctorum applicari possint, concessit. Item quotiescumque Litanias B. M. V. devote recitaverint, concessit, ut Indulgentiam biscentum dierum a fel. rec. Sixto V ac Benedicto XIII concessam et a Sanctitate Sua confirmatam, eisdem animabus Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicare valeant. Voluitque Sanctitas Sua omnes et singulas supradictas gratias et Indulgentias perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione, tempore duntaxat cursus earumdem Navium, fore valituras.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 25 novembris 1766.

S. Borgia Secret.

296. — Carmélites; Neuvaine de s. Joseph.

Monialium calceatarum ordinis B. M. V. de monte Carmelo. — Ad humillimas preces Fr. Josephi Alberti Ximenez, Procuratoris Generalis FFr. Ordinis B. M. V. de Monte Carmelo, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII Indulgentiam Plenariam concessam sub die 21 maii 1765 in una ex novem Feriis quartis immediate antecedentibus festum S. Josephi Sponsi B. M. V. cum expositione Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti in qualibet ex Ecclesiis FFr. prædicti Ordinis ubicumque existentibus singulis annis facienda, per unumquemque utriusque sexus Christifidelem qui præfatæ Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti expositioni interfuerit ad sui libitum eligenda lucrifaciendam, et in reliquis supradictis octo Feriis Indulgentiam centum dierum. Ad iteratas ejusdem Procuratoris Generalis preces benigne inclinatus clementer extendit ad omnes et singulas Ecclesias Monialium prædicti Ordinis pro omnibus utriusque sexus Christi-

fidelibus qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti dictæ Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti expositioni pro Plenaria Indulgentia lucranda in una ex eisdem Feriis quartis et centum dierum in octo reliquis Feriis, dummodo corde saltem contriti interfuerint, ac per aliquod temporis spatium pie oraverint. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 2 decembris 1766.

S. Borgia Secret.

297. — Médailles et Croix de s. Benoît.

Ad humillimas preces Præsidis et Abbatum Congregationis Sancti Spiritus Ordinis Sancti Benedicti Augustanæ Diœcesis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus impertitus est facultatem benedicendi Numismata et Cruces Sanctissimi ejusdem Ordinis Patriarchæ Benedicti, juxta Formulam a s. m. Benedicto PP. XIV cum applicatione Indulgentiarum ex speciali privilegio sub die 23 decembris 1741 approbatam, ac per Breve diei 12 martii 1742 confirmatam. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiam tum Oratoribus, tum eorum successoribus perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 27 januarii 1767.

S. Borgia, Sac. Cong. Secret.

298. — Les dix Dimanches de s. Ignace.

Societatis jesu. — Ad humillimas preces Laurentii Ricci, Præpositi Generalis Societatis Jesu, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui decem Dominicis diebus continuis ante festum S. Ignatii Loyolæ, sive alias per annum vere pœnitentes confessi, Sacraque Communione refecti piis meditationibus, aut orationibus, aliisve Christianæ pietatis operibus ad ejusdem Sancti honorem, ac Dei gloriam vacando, sanctificaverint et aliquam ejusdem Societatis Ecclesiam devote visitaverint, in qualibet ex prædictis Dominicis Plenariam peccatorum suorum Indulgentiam concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgent. die 27 januarii 1767.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

299. — Les neuf mercredis de s. Joseph.

Monialium excalceatarum B. M. V. de Monte Carmelo. — Ad humillimas preces Fr. Mariani Ventimilia Generalis et Fr. Josephi Alberti Ximenez, Procuratoris Generalis Ordinis B. M. V. de Monte Carmelo, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII Indulgentiam Plenariam concessam sub die 21 maii 1765 in una ex novem Feriis quartis immediate antecedentibus festum S. Josephi Sponsi B. M. V. cum expositione Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramenti in qualibet ex Ecclesiis FFr. prædicti Ordinis ubicumque existentibus singulis annis facienda, per unumquemque utriusque sexus Christifidelem, qui præfatæ Sanctissimi Sacramenti Expositioni interfuerit ad sui libitum eligenda lucrifaciendam, et in reliquis supradictis octo feriis Indulgentiam centum dierum clementer extendit ad omnes et singulas Ecclesias Monialium Excalceatarum prædicti Ordinis pro omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui vere pœnitentes, confessi et S. Communione refecti, dictæ Sanctissimæ Sacramenti Eucharistiæ Expositioni pro Plenaria Indulgentia lucranda in una ex eisdem feriis quartis et centum dierum in octo reliquis feriis, dummodo corde saltem contriti interfuerint, ac per aliquod temporis spatium pie oraverint. Voluitque Sanctias Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgent. die 17 februarii 1767.

S. Borgia Secret.

300. — Médailles et Croix de s. Benoît.

Ordinis s. benedicti. — Ad humillimas preces Abbatis et Principis De Disentis in Retia Congregationis Benedictinæ Elveticæ (*necnon Abbatis Epternaci Præsulis S. R. I.; Abbatis et Principis S. Blasii in Silva Ercinia, Diœcesis Costantiensis, ac Abbatis S. Maximini prope Treverim Præsulis S. R. I.*), Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus impertitus est (*per respectivum Decretum*) facultatem benedicendi Numismata et Cruces Sanctissimi ejusdem Ordinis Patriarchæ Benedicti juxta Formulam a s. m. Benedicto PP. XIV cum applicatione Indulgentiarum ex speciali privilegio sub die 23 decembris 1741 approbatam,

ac per Breve diei 12 martii 1742 confirmatam, eidemque Oratori facultatem pariter concessit ad eumdem effectum substituendi Monachos a se dependentes. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiam Oratori, ejusdemque Successoribus perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 martii 1765.

S. BORGIA Secret.

301. — Etat pontifical; Fête de s. Pierre et de s. Paul.

PRO UNIVERSIS PONTIFICIALE DICTIONIS CATHEDRALIBUS ECCLESIIS. — Cum Universalis Ecclesia, sed Romana potissimum, Patronos habeat apud Deum Beatissimos Apostolorum Principes Petrum et Paulum, quorum orationibus ad obtinenda divina beneficia se adjuvari maxime confidit, Ipsorum Solemnitas tertio kalendas julii passioni Eorum Sacra, quanquam speciali et propria Urbis Romæ, ubi illorum glorificatus est exitus, exultatione celebretur, tamen etiam in aliis Ecclesiis, præsertim Nostri et hujus Apostolicæ Sedis Status, propensiori devotione et ampliori cultu peragi summopere decet, itaque Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII hæc provido et pio animo Suo reputans, ut Eorumdem memoria ac triumphus ferventius ac religiosius recolatur, universis utriusque sexus Christifidelibus in tota Pontificia Dictione existentibus, qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti propriæ Diœcesis Ecclesiam Cathedralem, die Martyrio Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli consecrata, a primis vesperis usque ad occasum solis devote visitaverint, pro S. Matris Ecclesiæ exaltatione, Christianorum Principum concordia, Hæresum extirpatione, et Fidelium conversione pie oraverint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et Remissionem perpetuis futuris temporibus misericorditer in Domino concessit, atque indulsit.

Datum Romæ die 28 aprilis 1767.

N. Card. Antonellus Præf.
S. BORGIA Secret.

302. — Vendredi après l'octave de la Fête-Dieu.

SOCIETATIS JESU. — Ad humillimas preces Laurentii Ricci, Societatis Jesu Præpositi Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus Indulgentiam Plenariam in perpetuum concessam Clericis Regularibus ejusdem Societatis in Feria sexta post Octavam Sanctissimi Corporis Christi clementer extendit ad universos utriusque

sexus Christifideles, qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, in præfata Feria sexta aliquam Ecclesiam prædicti Ordinis ubicumque locorum existentem devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium ante Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, vel ante Servatoris Nostri Jesu Imaginem juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 2 junii 1767.

N. Card. Antonellus Præf.
S. Borgia Secret.

303. — Fête de s. Pierre et de s. Paul.

Tusculana. — Cum Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII Indulgentiam Plenariam perpetuam in Festo Beatorum Principum Apostolorum Petri et Pauli pro Universis Pontificiæ Dictionis Cathedralibus Ecclesiis ad Ipsorum memoriam religiosius recolendam concesserit; cumque idem festum in Tusculana Cathedrali Ecclesia Dominica infra Octavam eorumdem Beatissimorum Principum Apostolorum celebretur; hinc Sanctitas Sua, ad preces Celsitudinis Regiæ Eminentissimæ Henrici Benedicti Card. Ducis Eboracensis Episcopi Tusculani, eamdem Plenariam Indulgentiam perpetuis futuris temporibus valituram pro dicta Cathedrali Ecclesia Tusculana ad præfatam Dominicam infra Octavam ejusdem festi clementer extendit, atque omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti præfatam propriæ Diœcesis Cathedralem Ecclesiam a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem Dominicæ devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, lucrandam concessit, atque indulsit.

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 19 junii 1767.

S. Borgia Secret.

304. — Assomption; Annonciation.

Ad humillimas preces Curtii Boni, Congregationis Clericorum Regularium Matris Dei Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus, universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi et S. Communione refecti aliquam præfatæ Congregationis Ecclesiam ubicumque locorum existen-

tem diebus festis Annunciationis et Assumptionis B. M. V. a primis vesperis usque ad occasum solis earumdem festivitatum devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 junii 1767.

S. Borgia Secret.

305. — Les dix Dimanches de s. Ignace.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII ad preces Abbatissæ et Monialium Monasterii S. Marthæ Urbis benigne inclinatus, eisdem cœterisque in præfato Monasterio degentibus tantum, vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, ac juxta mentem Sanctitatis Suæ pie orantibus in decem Dominicis præcedentibus sive subsequentibus festum S. Ignatii Loyolæ, Indulgentiam in earum qualibet Plenariam concessit. Item eisdem Monialibus, cœterisque in Monasterio degentibus quæ vere pœnitentes, confessæ ac S. Communione refectæ, in interiori Monasterii Ecclesia ante Servatoris Nostri Jesu Imaginem pias ad Deum preces effuderint in feria sexta post octavam Sanctissimi Corporis Christi, Indulgentiam similiter Plenariam concessit ; ac insuper eisdem ut supra dispositis, et ante Salvatoris Nostri Jesu Imaginem pie orantibus in prima feria sexta cujuslibet mensis, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum clementer elargitus est. Voluitque Eadem Sanctitas Sua omnes et singulas hujusmodi gratias perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituras.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 junii 1767.

S. Borgia Secret.

306. — Indulgence de cent jours.

Beneventana. — Cum Modernus Archiepiscopus Beneventanus Joannes Baptista Colombini Sanctissimo Domino Nostro Clementi PP. XIII humillime exposuerit facultatem Archiepiscopis Beneventanis Pontificalia exercentibus centum dierum Indulgentiam impertiendi, eamdemque etiam elargiendi pro aliis pietatis operibus veteri consuetudine viguisse ac vigere, eamque approbasse Cardinalem Ursinum tunc Archiepiscopum Beneventanum, postmodum fel. rec.

Benedictum XIII Pontificem Optimum Maximum; idcirco Idem Sanctissimus prædictam facultatem tum eidem Moderno Archiepiscopo, quum ejus perpetuis futuris temporibus in Archiepiscopatu Beneventano successoribus benigne confirmavit, et, quatenus opus sit, de novo clementer concessit.

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 junii 1767.

S. Borgia Secret.

307. — Chemin de la Croix.

Eminentissimi ac Reverendissimi Domini, in Monasterio NN. erecta reperitur Via Crucis quatuor distinctis locis ejusdem Monasterii : verum in uno ex iis necessitatis tempore ægrotas Moniales collocant, atque Balnei usum experiuntur; ablata tamen in prædictis circumstantiis Via Crucis, ibique postea denuo reposita : quæritur an Moniales eamdem visitantes in præfato loco fruantur et gaudeant Indulgentiis?

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII commisit Confessario prædicti Monasterii, suam onerando Conscientiam, ut ex loco ubi Via Crucis in præteritum aliquo anni tempore ablata fuit, indeque restituta et ad profanos usus cum gravi indecentia eodem loco usæ sunt Moniales, ab ipso omnino amoveat, et ibidem nusquam in futurum collocetur; visitet deinde tria alia distincta loca ejusdem Monasterii, in quibus Via Crucis erecta reperitur, an decenter in ipsis servetur, et cum pari devotione pium ejusdem Viæ Crucis exercitium in iis exerceatur, ac stricte injungat Monialibus, ne ullo anni tempore eadem loca ad alios usus convertant.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 4 augusti 1767.

S. Borgia Secret.

308. — Canonisation; Bénédiction de médailles, Croix et Chapelets.

Ad humillimas preces P. Ministri Generalis et Procuratoris Generalis Ord. Min. Conventualium S. Francisci, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus concessit tum Eisdem, tum Assistentibus, et Definitoribus Generalibus facultatem benedicendi mille Coronas, aut Cruces, aut Sacra Numismata, dummodo non sint ex ferro, stamno, plumbo, aut ex fragili materia facilis consumptionis, eisdemque applicandi Indulgentias expressas in for-

mula Romæ edita typis R. C. A., ut ab eorum singulis distribuantur occasione anteactæ solemnitatis sex Sanctorum Canonisationis, quos inter S. Joseph a Cupertino ejusdem Ordinis Sacerdos adnumeratur; Provincialibus vero Quingenta, Ex-Provincialibus Tercentum, aliis autem ejusdem Ordinis Religiosis Sacerdotibus Biscentum. Voluitque Eadem Sanctitas Sua præsentis Decreti exemplis etiam impressis, manu et Sigillo Procuratoris Generalis prædicti Ordinis munitis ipsammet fidem adhiberi, quæ adhiberetur, si præsens foret exhibitum vel ostensum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 4 augusti 1767.

S. Borgia Secret.

309. — Trinitaires·

Ad humillimas preces Fr. Ludovici Perez Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes confessi ac S. Communione refecti aliquam prædicti Ordinis Ecclesiam ubicumque locorum existentem devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam die vigesimaoctava mensis septembris, incipiendo a primis vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi, clementer concessit. In Ecclesiis vero Monialium præfati Ordinis eamdem Indulgentiam Plenariam prædicta die a Monialibus tantum cæterisque in Monasterio degentibus, ut supra rite dispositis, lucrandam concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 1 septembris 1767.

S. Borgia Secret.

310. — Autel privilégié.

Très saint Père, l'Archiconfrérie des âmes les plus nécessiteuses du Purgatoire, sous l'invocation de Jésus, Marie et Joseph, qui existe maintenant dans le couvent de Jésus et de Marie des Pères Augustins déchaussés de Rome, a coutume de faire célébrer un certain nombre de messes, en raison de l'aumône qu'elle reçoit des fidèles, pour les condamnés à mort. Elle supplie humblement votre Sainteté qu'elle daigne bénignement accorder que toutes les susdites messes jouissent du privilége de l'autel pour le suffrage desdits con-

damnés, à quelque autel ou église que l'on célèbre à perpétuité.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII Archiconfraternitatis Oratricis precibus benigne annuens concessit ut omnes, et singulæ Missæ quæ ex Fidelium eleemosinis pro animabus Reorum, qui ultimo supplicio damnati sunt, juxta ejusdem Archiconfraternitatis consuetudinem celebrantur, in quocumque Altari cujuscumque Ecclesiæ celebrentur, eodem privilegio gaudeant, ac si in Altari Privilegiato celebratæ fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 novembris 1767.

S. Borgia Secret.

311. — Fête de s. André Avellin.

Ordinis clericorum regularium theatinorum. — Ad humillimas preces Bartholomæi Carrara, Ordinis Clericorum Regularium Theatinorum Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, aliquam præfati Ordinis Ecclesiam ubicumque locorum erectam, seu erigendam die festo S. Andreæ Avellini Confessoris ejusdem Ordinis a primis vesperis usque ad occasum solis hujusmodi diei festi singulis annis devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congreg. Indulgent. die 17 novembris 1767.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

312. — Fête de s. Joseph Calasanz.

Clericorum regularium scholarum piarum. — Ad humillimas preces Cajetani a S. Agnete, Ordinis Clericorum Regularium Scholarum Piarum Procuratoris Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi et S. Communione refecti propriam Cappellam Clericorum Regularium Scholarum Piarum, iis in locis in quibus ipsorum publica Ecclesia non existit, seu

aliquam Ecclesiam Parochialem in supradictis locis existentem, in quibus festum S. Josephi Calasantii Confessoris, Scholarum Piarum Fundatoris, celebrabitur, a primis vesperis usque ad occasum solis diei festi hujusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam absque ulla Brevis expeditione in perpetuum concessit. Voluitque Sanctitas Sua præsentis Decreti exemplis etiam impressis, manu et sigillo Procuratoris Generalis prædicti Ordinis munitis, ipsammet fidem adhiberi, quæ adhiberetur si præsens foret exhibitum vel ostensum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarium die 12 januarii 1768.

S. Borgia Secret.

313. — Croix du Colisée.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII universis utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contriti, ante Crucem in Amphitheatro vulgo Colosseo sitam pias quasdam preces juxta mentem Sanctitatis Suæ devote recitaverint, Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam concessit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congreg. Indulgentiarum die 12 januarii 1768.

S. Borgia Secret.

314. — Indulgences des Stations.

Très saint Père, les élèves de l'Université de la Sapience exposent humblement à votre Sainteté qu'ils ne peuvent gagner, pendant le Carême, les indulgences des stations, parce qu'il leur est impossible, sans laisser les obligations de l'école, de visiter les églises destinées pour ces indulgences. C'est pourquoi ils supplient votre Sainteté qu'elle leur accorde, comme aux élèves du collége romain, de pouvoir gagner lesdites indulgences en visitant leur église respective.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII omnibus tum discipulis, tum præceptoribus, aliisque ejusdem Universitatis servitio addictis, qui Ecclesiam supradictam diebus Quadragesimæ devote visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quoties id egerint, ut eas omnes et singulas Indulgentias,

peccatorum remissiones ac pœnitentiarum relaxationes consequantur, quas consequerentur si eisdem diebus Ecclesias Almæ Urbis pro consequendis Indulgentiis Stationum designatas personaliter et devote visitarent, concessit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 26 januarii 1768.

S. BORGIA Secret.

315. — Fête de s. Jérôme Emiliani.

ORDINIS CLERICORUM REGULARIUM CONGREGATIONIS SOMASCHÆ. — Ad humillimas preces Petri Riva, Procuratoris Generalis Clericorum Regularium Congregationis Somaschæ, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi, ac S. Communione refecti, aliquam præfati Ordinis Ecclesiam ubicumque locorum erectam, seu erigendam die vigesima julii in qua juxta Decretum S. Romanæ Ecclesiæ celebratur festum S. Hieronymi Emiliani Confessoris, ejusdemque Ordinis Fundatoris, a primis vesperis usque ad occasum solis hujusmodi diei festi singulis annis devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam clementer concessit. Voluitque Sanctitas Suà hujusmodi gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram, et præsentis Decreti exemplis etiam impressis, manu et sigillo Procuratoris Generalis prædicti Ordinis munitis, ipsammet fidem adhiberi, quæ adhiberetur si præsens foret exhibitum vel ostensum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 26 aprilis 1768.

L. Card. Calinus Præf.
S. BORGIA Secret.

316. — Statue de s. Janvier.

NEAPOLITANA. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII universis utriusque sexus Christifidelibus qui corde saltem contriti ante statuam marmoream S. Januarii, Beneventi Episcopi et Martyris, ac totius Regni Neapolitani præcipui Patroni, erectam supra Pontem nuncupat. *della Maddalena* prope Neapolim, pie oraverint, quoties id egerint, Indulgentiam centum dierum benigne concessit. Voluitque

Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 10 maii 1768.

L. Card. Calinus Præf.
S. BORGIA Secret.

317. — Chanoines réguliers; Autel privilégié.

CONGREGATIONIS CANONICORUM REGULARIUM S. AUGUSTINI LOCI LUBRANENSIS DIŒCESIS WLADISLAVIENSIS. — Ad humillimas preces Canonicorum Regularium S. Augustini Loci Lubranensis Diœcesis Wladislaviensis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus concessit in eorum Ecclesia Privilegiatum quotidianum in perpetuum Altare S. Ubaldi Episcopi Confessoris, et quatenus non adsit proprium Altare S. Ubaldi, in Altari, quod præfato privilegio quotidiano perpetuo decoratur, ejusdem Imago apponatur. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 maii 1768.

A. Card. Corsinius pro Em° Præf.
S. BORGIA Secret.

318. — Chanoines réguliers; Autel privilégié.

CONGREGATIONIS CANONICORUM REGULARIUM S. AUGUSTINI LOCI KTODAVIENSIS DIŒCESIS GNESNIENSIS. — Ad humillimas preces Canonicorum Regularium S. Augustini Loci Ktodaviensis Diœcesis Gnesniensis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus concessit in eorum Ecclesia Privilegiatum quotidianum in perpetuum Altare S. Ubaldi Episcopi et Confessoris, et quatenus non adsit proprium Altare S. Ubaldi, in Altari, quod præfato privilegio quotidiano perpetuo decoratur, ejusdem Imago apponatur. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 maii 1768.

A. Card. Corsinius Pro Em° Præf.
S. BORGIA Secret.

319. — Fête de s. Jean Kanti.

CRACOVIEN. — Ad humillimas preces Incolarum Loci Kelii Diœcesis Cracoviensis, in quo S. Joannes Cantius ortum duxit, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII be-

nigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi, ac S. Communione refecti devote visitaverint Ecclesiam seu Oratorium publicum in honorem ejusdem Sancti Joannis Cantii erectum, die in qua ejus festum celebratur, et die sui ortus vigesimaquarta Decembris ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis prædictorum dierum, usque ad occasum solis clementer concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 maii 1768.

A. Card. Corsinius pro Em° Præf.
S. BORGIA Secret.

320. — Religieuses du Sacré-Cœur; premier Vendredi du mois.

MONIALIUM SANCTISSIMI CORDIS JESU MONASTERII DE BECHORCHE. — Ad humillimas preces Abbatissæ et Monialium Sanctissimi Cordis Jesu Monasterii de Bechorche in Kesroano Provinciæ Montis Libani sub Patriarchatu Antiocheno, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus omnibus Monialibus supradicti Monasterii, quæ vere pœnitentes, confessæ ac S. Communione refectæ in qualibet prima feria sexta cujuslibet mensis propriam Ecclesiam devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium ante Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, vel Servatoris Nostri Jesu Christi Imaginem juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum clementer elargitus est. Eamdem pariter Indulgentiam concessit omnibus Monialibus aliorum Monasteriorum sub eodem titulo Sanctissimi Cordis Jesu in Monte Libano existentium nec non Religiosis aliisque utriusque sexus Christifidelibus quomodocumque inservientibus. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 7 junii 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. BORGIA Secret.

321. — Religieuses du Sacré-Cœur.

Earumdem monialium. — Ad humillimas preces Abbatissæ et Monialium Sanctissimi Cordis Jesu Monasterii Bechorche in Kesroano Provinciæ Montis Libani sub Patriarchatu Antiocheno, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus omnibus Monialibus in præfato Monasterio degentibus, vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis, quæ propriam Ecclesiam in quatuor anni diebus ac in una feria sexta Quadragesimæ ab Ordinario designandis devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, qua die præfatorum id egerint, Indulgentiam Plenariam; in reliquis vero Quadragesimæ feriis sextis præmissa peragentibus, Indulgentiam septem annorum etc., concessit. Eisdemque Monialibus quæ in Cappella seu Altari intra Claustra dicti Monasterii sito per novem continuos dies immediate antecedentes festum Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi aliqua pietatis opera quotidie exercuerint, Indulgentiam Plenariam, in primo et ultimo præfatorum novem dierum concessit, dummodo vere pœnitentes, confessæ, ad S. Eucharisticam Mensam devote accedant et juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effundant. Insuper concessit Indulgentiam septem annorum etc., in reliquis septem diebus hujusmodi, si eadem devote peregerint. Omnibus pariter Monialibus prædictis, quæ vere pœnitentes, confessæ Sacraque Communione refectæ in una die cujuslibet mensis ab Ordinario semel tantum designanda, septem Altaria intra claustra dicti Monasterii sita devote visitaverint, ibique ut supra oraverint, ut eas omnes et singulas Indulgentias et peccatorum remissiones et pœnitentiarum relaxationes consequantur, quas consequerentur si septem Altaria Basilicæ Vaticanæ ad id designata personaliter ac devote visitarent, clementer elargitus est. Concessit pariter eisdem, quæ ut supra in quatuor anni diebus ab Ordinario designandis devote visitaverint supra dicta Altaria seu Cappellas, eas omnes et singulas Indulgentias quas consequerentur si septem Almæ Urbis Ecclesias ad id designatas personaliter ac devote visitarent. Ac demum benigne impertitus est supradictis Monialibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, quæ in quatuor anni diebus Scalam intra claustra ejusdem Monasterii sitam et orationi tantum destinatam pie ac devote ascendent, eas omnes et singulas Indulgentias, quas consequerentur si eisdem diebus Scalam Sanctam de Urbe devote ascenderent. Voluitque

Eadem Sanctitas Sua omnes supradictas gratias perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituras.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 7 junii 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. Borgia Secret.

322. — Religieuses du Sacré-Cœur.

Earumdem monialium. — Ad humillimas preces Abbatissæ et Monialium Sanctissimi Cordis Jesu Monasterii Bechorche in Kesroano Provinciæ Montis Libani sub Patriarchatu Antiocheno, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti earumdem Monialium Ecclesiam in feria sexta post Octavam Sanctissimi Corporis Domini devote visitaverint, ibique vel ante Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, vel ante Servatoris Nostri Domini Jesu Christi Imaginem juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, quæ etiam animabus omnium Fidelium Defunctorum per modum suffragii applicari valeat, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem Feriæ sextæ, benigne concessit. Eamdem pariter Indulgentiam concessit Ecclesiis aliorum Monasteriorum sub eodem titulo Sanctissimi Cordis Jesu in Monte Libano existentium. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 7 junii 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. Borgia Secret.

323. — Ursulines.

Monialium ursulinarum costantien. — Ad humillimas preces Superiorissæ et Monialium Ursulinarum Lucernæ Diœcesis Costantiensis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII declaravit tum Moniales prædicti Monasterii, cum aliorum Monasteriorum in Germaniæ et Galliarum Regionibus existentium, quæ non Regulam S. Augustini profitentur, sed peculiares Constitutiones ab ipsarum Fundatrice Anna de Xaintonge præscriptas, gaudere in perpetuum in earum Ecclesiis Plenariam Indulgentiam a Sanctitate Sua concessam Ecclesiis Monialium Ursulinarum sub Regula S. Augustini pro universis utriusque sexus Christifidelibus die

21 martii ad formam Brevis expediti sub datum 30 aprilis 1768.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 2 augusti 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. Borgia Secret.

324. — Prédication du Carême.

Mexican. — Sanctissimus Dominus Noster benigne annuens pro gratia omnibus viris qui moralibus Concionibus ac Sac. Lectionibus in singulis Feriis secundis, quartis et sextis Quadragesimæ in Parochiali Sacrario nuncupat. Ecclesiæ Cathedralis Civitatis Mexicanæ in Indiis peragi consuetis devote interfuerint, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum pro qualibet vice clementer elargitus est. Ac insuper concessit Christifidelibus, qui saltem sexies præfatis spiritualibus exercitiis interfuerint, Indulgentiam Plenariam in una Quadragesimæ die eorum libito eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi, ad S. Eucharisticam Mensam devote accesserint. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 2 augusti 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. Borgia Secret.

325. — Catéchisme.

Mexican. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne annuens pro gratia universis utriusque sexus Christifidelibus qui Explanationi Cathechismi, seu Doctrinæ Christianæ tempore Quadragesimali per tres vices a Parochis aut aliis Sacerdotibus Civitatis, et Diœcesis Mexican. in Indiis de licentia Ordinarii peragendæ devote interfuerint, et in Dominica Passionis vere pœnitentes, confessi, ac S. Communione refecti, aliquam Ecclesiam prædictæ Civitatis vel Diœcesis devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam benigne concessit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 2 augusti 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. BORGIA Secret.

326. — Fête du Saint Nom de Marie.

ALBIGANEN. — Ad humillimas preces Confratrum Confraternitatis S. Joannis Baptistæ Lonni Diœcesis Albiganen., Archiconfraternitati Sanctissimi Nominis Mariæ Urbis aggregatæ, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus omnibus Confratribus et Consororibus vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis, qui Ecclesiam seu Oratorium publicum dictæ Confraternitatis in festo Sanctissimi Nominis Mariæ devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam lucrandam a primis vesperis usque ad occasum solis ejusmodi diei festi, clementer concessit. Iisdem vero Confratribus et Consororibus, qui in diebus præparationis ante idem festum, Orationi mentali, et spirituali exercitio fieri consuetis, devote vacaverint, Indulgentiam septem annorum etc., pro qualibet vice benigne impertitus est. Voluitque Sanctitas Sua hujusmodi gratias perpetuis futuris temporibus fore valituras, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 augusti 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. BORGIA Secret.

327. — Autel privilégié.

ASSISIEN. — Ad humillimas preces FFr. Min. Obser. Ordinis S. Francisci Basilicæ S. Mariæ Angelorum Assisii, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus, concessit Privilegiatum quotidianum in Perpetuum pro Religiosis tantum dicti Ordinis Altare S. Petri Regalati situm in Choro Nocturno. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 23 augusti 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. BORGIA Secret.

328. — Trisagion; Trinitaires déchaussés.

Ff. ordinis sanctissimæ trinitatis discalceatorum. — Ad humillimas preces Fr. Michaelis a S. Francisco de Paula, Procuratoris Generalis Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Discalceatorum, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus, omnibus tum Regularibus, tum Confratribus ejusdem Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Discalceatorum, qui saltem corde contriti eamdem Sanctissimam Trinitatem invocabunt, sequens Trisagium devote recitantes: *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus exercituum, plena est terra Gloria Tua: Gloria Patri, Gloria Filio, Gloria Spiritui Sancto*, centum dierum Indulgentiam semel in die lucrandam concessit. In Dominicis vero, in festo Sanctissimæ Trinitatis, et per totam ejus Octavam eamdem centum dierum Indulgentiam, ter in die lucrandam concessit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 septembris 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. Borgia Secret.

329. — Statue de la Sainte-Trinité.

Scepusii in hungaria. — Ad humillimas preces P. R. Ambrosii Eremitæ Camaldulensis Montis Coronæ in Eremo Lethrniz in Scepusio in Hungaria actualis Prioris, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus qui corde saltem contriti ante Statuam Sanctissimæ Trinitatis præ foribus dicti Eremi collocatam ter *Pater et Ave et Gloria Patri* devote recitaverint, Indulgentiam centum dierum in qualibet Dominica, ac in singulis diebus infra Octavam Festivitatis ejusdem Sanctissimæ Trinitatis lucrandam, clementer elargitus est, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 20 septembris 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. Borgia Secret.

330. — Fête de s. Léon IV.

Urbis. — Ad humillimas preces Incolarum Regionis Burgi Urbis, alias Civitatis Leoninæ, Sanctissimus Dominus

Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi et S. Communione refecti, Ecclesiam Sanctorum Michaelis et Magni Burgi Dominica immediate sequenti festum S. Leonis PP. IV, Fundatoris ejusdem Civitatis, in qua ipsius festivitas celebrabitur, devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis prædictæ Dominicæ clementer elargitus est. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 20 septembris 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. Borgia Secret.

331. — Autel privilégié.

Albanen. — Ad humillimas preces Reverendissimi Fr. Francisci M. Bergomen., Concionatoris Apostolici, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus concessit Privilegiatum quotidie in perpetuum pro animabus omnium Fidelium Defunctorum Altare Oratorii adnexi Ecclesiæ Minorum Cappuccinorum Albani erectum in honorem Sacrorum Stigmatum Beatissimi Patris Francisci. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 20 septembris 1768.

A. Card. Corsinius Pro-Præf.
S. Borgia Secret.

332. — Chapelle; Autel privilégié.

Treviren. — Ad humillimas preces Josephi Munier, Moderni Abbatis Monasterii Mediolanensis Ord. Cisterciensis Diœcesis Trevirensis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus, eidem concessit facultatem erigendi in loco Losheim in proprio rure privatum sacellum, in quo tam Orator ejusque Successores, quam alii Religiosi prædicti Ordinis, dum ibi commorantur, Missam celebrare, et gaudere possint Altare privilegiato, quo gaudent Ecclesiæ ejusdem Ordinis, ac insuper omnibus et singulis Indulgentiis, quibus certis statutis diebus gaudent Ecclesiæ prædictæ. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam in perpetuum fore valituram absque ulla Brevis expeditione, non obstantibus etc.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 16 novembris 1768.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

333. — Fête de s. Jean de Matha.

ORDINIS SANCTISSIMÆ TRINITATIS DISCALCEATORUM REDEMPTIONIS CAPTIVORUM. — Ad humillimas preces Procuratoris Generalis Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Discalceatorum Redemptionis Captivorum, Sanctissimus Dominus Noster Clemens XIII benigne inclinatus concessit ut in proximo futuro anno et quotiescumque festum S. Joannis de Matha, præfati Ordinis Fundatoris, transferri contigerit, in omnibus ejusdem Ordinis Ecclesiis ubique locorum existentibus universis utriusque sexus Christifidelibus rite dispositis supradicti Ordinis Sacerdotes ea die in qua prædictum festum celebrabitur Absolutionem generalem cum Indulgentiis adnexis impertiri valeant. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 29 novembris 1768.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

334. — Pénitenciers.

FF. CARMELITARUM DISCALCEATORUM BELDIEZOVIE IN POLONIA. — Ad humillimas preces FFr. Carmelitarum Discalceatorum Beldiezovie in Polonia, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus qui, genuflexi et corde saltem contriti, eorum uno ex duobus, qui nunc in Oratorum Ecclesia munus Pœnitentiarii exercent et in posterum in eodem munere successoribus devote se Virgæ submiserint, Indulgentiam viginti dierum clementer concessit, quam etiam iidem Pœnitentiarii, quoties id egerint, lucrari valeant. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 decembris 1768.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret

335. — Ursulines.

Monialium ursulinarum. — Ad humillimas preces Monialium Ursulinarum Urbis, Sanctissimus Dominus Noster be-

nigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi sacraque Communione refecti aliquam ex Ecclesiis Monasteriorum seu Collegiorum Monialium Ursulinarum ubicumque locorum existentibus hactenus erectis, et in posterum erigendis devote visitaverint, die trigesimaprima martii, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis prædicti, diei benigne concessit; cum revocatione tamen alterius Decreti Indulgentiarum obtenti pro die vigesimaprima martii. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 10 januarii 1769.

L. Card. Calinus Præf.
S. BORGIA Secret.

336. — Trinitaires déchaussés.

FF. DISCALCEATORUM ORDINIS SANCTISSIMÆ TRINITATIS REDEMPTIONIS CAPTIVORUM. — Ad humillimas preces Fr. Michaelis a S. Francisco de Paula, Procuratoris Generalis Ordinis Fratrum Discalceatorum Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus confirmavit omnes et singulas infrascriptas Indulgentias alias a Summis Pontificibus suis Prædecessoribus Fratribus ejusdem Ordinis concessas, nimirum quoties vere pœnitentes et confessi, et S. Communione refecti pro felici statu et pace S. R. E., totius Reipublicæ Christianæ per spatium unius horæ contemplationi vacaverint, et in honorem Sanctissimæ Trinitatis Hymnum *Te Deum laudamus* devote recitaverint, vel Coronam B. M. V. dixerint, vel cilicium portaverint, vel per spatium Psalmi *Miserere mei Deus* etc. se flagellis ceciderint, Plenariam omnium peccatorum suorum quatuor tantum vicibus in anno lucrandam; Indulgentiam pariter Plenariam in mortis articulo, si vere pœnitentes, et confessi et S. Communione refecti; vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti Sanctissimum Jesu Nomen ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint. Insuper eisdem Religiosis qui dictum Ordinem in suo primitivo vigore perseverare curaverint, sanctas Consuetudines, Constitutiones et Regulam diligenter servaverint, seu superiorum mandatis prompte obtemperaverint, aut ter in hebdomada, ut moris est, se flagellaverint, vel duabus horis quotidianis

Orationi mentali præsentes fuerint, aut jejunaverint, seu cilicium portaverint, vel refectorium cum aliqua mortificatione intraverint sive pedes Religiosorum humiliter deosculati fuerint, vel alapen in memoriam Passionis Christi susceperint, seu culpas ordinarias coram aliis Religiosis in Capitulis Culparum dixerint, sive Sacrosancto Missæ Sacrificio aut horis canonicis devote interfuerint, seu voluntatem suam abnegaverint, aut aliquem actum humilitatis, Fidei, Spei et Charitatis vel alicujus virtutis fecerint, aut res ad Captivorum Redemptionem pertinentes diligenter tractaverint, toties pro quolibet præfatorum operum exercitio, Indulgentiam centum dierum benigne pariter confirmavit. Voluitque Sanctitas Sua has omnes et singulas gratias perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituras.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 januarii 1769.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

337. — Eglises des Capucins.

FF. ORDINIS S. FRANCISCI CAPPUCCINORUM. — Ad humillimas preces Fr. Erhardi Radkerspurgensis, Definitoris et Procuratoris Generalis Ord. Min. S. Francisci Cappuccinorum, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII benigne inclinatus, universis utriusque sexus Christifidelibus qui aliquam ex Ecclesiis Fratrum ejusdem Ordinis ubicumque existentem, die festo Titulari earumdem respective Ecclesiarum, a primis vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi, vere pœnitentes, confessi Sacraque Communione refecti devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam clementer elargitus est. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram. Voluitque etiam præsentis Decreti transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu Procuratoris Generalis dicti Ordinis subscriptis, et sigillo ejusdem Ordinis munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ adhiberetur præsenti, si originaliter foret exhibitum vel ostensum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 januarii 1769.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

338. — Trisagion.

Urbis et orbis. — Quum alias fel. rec. Clemens XIII ad humillimas preces Fr. Michaelis a S. Francisco de Paula, Procuratoris Generalis Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Discalceatorum, benigne inclinatus omnibus tum Regularibus, tum Confratribus ejusdem Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Discalceatorum, qui saltem corde contriti eamdem Sanctissimam Trinitatem invocarent, sequens Trisagium devote recitantes : *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercituum, plena est terra gloria Tua; Gloria Patri, Gloria Filio, Gloria Spiritui Sancto,* centum dierum Indulgentiam semel in die; in Dominicis vero, in festo Sanctissimæ Trinitatis et per totam ejus Octavam ter in quolibet præfatorum dierum lucrandam concesserit. Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV ut erga Divinissimum et præcipuum Catholicæ Fidei Mysterium nostræ crescat devotionis affectus, præfatam Indulgentiam ad universos Christifideles clementer extendit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 6 junii 1769.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

339. — Missions, Retraites.

Mediolanen. — Ad humillimas preces Sacerdotum Congregationis Oblatorum a S. Carolo Borromæo institutæ Collegii loci *di Ro* Mediolanen. Diœcesis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis, qui seu S. Missionibus, seu Exercitiis Spiritualibus tum in ipsa Diœcesi Mediolanensi, cum in aliis de Ordinariorum consensu per eosdem Sacerdotes peragendis post tres saltem dies prædictarum Missionum, seu Exercitiorum quibus interfuerint, ad S. Eucharisticam Mensam devote accesserint, Indulgentiam Plenariam concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 13 junii 1769.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

340. — Scapulaire de N.-D. des Sept-Douleurs.

Carthaginen. — Ad humillimas preces Confraternitatis B. M. V. Septem Dolorum, erectæ in Parochiali Ecclesia Vil-

læ de Sax Carthaginensis Diœcesis, Sanctissimus Dominus Noster, audito voto P. Procuratoris Generalis Ordinis Servorum B. M. V., benigne inclinatus, concessit seniori sacerdoti Confratri ejusdem Confraternitatis, facultatem benedicendi parvum Habitum, seu Scapulare B. M. V. Septem Dolorum, ipsumque imponendi omnibus utriusque sexus Christifidelibus, cum omnibus Indulgentiis seu gratiis spiritualibus, quibus Confratres dictæ Sodalitatis gaudent et potiuntur; cum potestate, ipso impedito, alium Sacerdotem Confratrem substituendi, dummodo præfata Confraternitas canonice sit erecta, et nemo sit in dicta Villa qui eadem facultate gaudeat Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 27 junii 1769.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

341. — Religieuses Franciscaines.

Urbis. — Ad humillimas preces Abbatissæ et Monialium Ordinis Sancti Francisci Monasterii S. Laurentii nuncupat. *in Pane et Perna* de Urbe, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus eisdem cœterisque in Monasterio degentibus, quæ vere pœnitentes, confessæ ac S. Communione refectæ Altare Conceptionis B. M. V. Immaculatæ intra Chorum existens in festo Sanctissimi Nominis Mariæ devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei festi, concessit. Insuper iisdem Monialibus, cœterisque in Monasterio degentibus ut supra rite dispositis, visitantibus Cappellam B. M. V. de Monte Carmelo intra Claustra Monasterii sitam, pieque juxta mentem Sanctitatis Suæ oraverint, in Dominica infra Octavam Commemorationis ejusdem B. M. V. de Monte Carmelo, Indulgentiam pariter Plenariam a primis vesperis incipiendam usque ad occasum solis præfatæ Dominicæ clementer concessit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 29 augusti 1769.

S. Borgia Secret.

342. — Fête de s. Mathieu.

Tusculan. — Ad enixas preces Regiæ Celsitudinis Eminentissimi Card. Ducis Eboracensis, Episcopi Tusculani, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus qui in festo S. Matthæi Apostoli vere pœnitentes et confessi in quacumque Ecclesia, sive intra sive extra Civitatem Tusculanam, sacro Eucharistiæ pabulo refecti fuerint, ac deinde Ecclesiam Cathedralem devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei festi, clementer concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 5 septembris 1769.

S. Borgia Secret.

343. — Ministres des Infirmes; Autel privilégié.

Ordinis clericorum regularium ministrantium infirmis. — Ad humillimas preces Gabrielis Marin de Moya Generalis, ac Francisci Dominici Canavassi, Procuratoris Generalis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus concessit, ut omnes et singulæ Missæ quæ a quocumque Sacerdote dicti Ordinis in vim Statutorum, seu juxta Ordinis Constitutionem pro anima cujuscumque Presbyterorum, Clericorum, et Laicorum ejusdem Ordinis celebrari debent, ad quodcumque Altare Ecclesiarum Ordinis prædicti tam hactenus erectarum, quam in posterum erigendarum celebratæ fuerint, eodem privilegio gaudeant ac si in Altari privilegiato celebratæ fuissent. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congreg. Indulgentiarum die 12 septembris 1769.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

344. — Octaves.

Rothomagen. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV omnibus utriusque sexus Christifidelibus Diœcesis

Rothomagensis benigne concessit ut omnes et singulas Indulgentias concessas et in posterum concedendas Ecclesiis, seu Cappellis publicis præfatæ Diœcesis lucrari valeant semel, vel in die festo, in quo Indulgentia reperitur concessa, vel infra ejus octavam, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti Ecclesiam in qua adest Indulgentia devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam in perpetuum absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 29 septembris 1769.

S. Borgia Secret.

345. — Eglises des Capucins.

Ordinis min. cappuccinorum. — Ad humillimas preces Fr. Erhardi Radgerspurgensis, Procuratoris et Commissarii Generalis Ordinis Minorum Cappuccinorum, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes et confessi Sacraque Communione refecti, aliquam prædicti Ordinis Ecclesiam ubicumque Locorum existentem die decimaquarta mensis januarii cujuslibet anni devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ devote oraverint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei, clementer impertitus est. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 7 novembris 1769.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

346. — Octaves.

Eboracen. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV, attentis expositis et benigne annuens pro gratia, extendit omnes et singulas Indulgentias a Summis Suis Prædecessoribus Ecclesiis, et Cappellis publicis Diœcesis Eboracensis hactenus concessas, tum alias in posterum concedendas in quacumque anni die ad totam octavam ejusdem diei, ita ut omnes utriusque sexus Christifideles vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, Ecclesiam aut Cappellam in qua Indulgentia reperitur concessa devote visitantes, ibi-

que per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie orantes, vel in ipso die festo, vel infra octavam, Indulgentiam lucrari possint et valeant. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiam quoad extensionem tantum Indulgentiæ per totam octavam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 7 novembris 1769.

S. Borgia Secret.

347. — Bénédiction papale.

Januen. — Ad humillimas preces Congregationis Missionis Urbanæ Sancti Caroli Civitatis Januen., Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus concessit Reverendissimo Archiepiscopo Januensi ejusque in posterum perpetuis temporibus Successoribus facultatem impertiendi bis in anno Benedictionem nomine Sanctitatis Suæ cum elargitione Plenariæ Indulgentiæ ab omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus lucrandæ, qui Sac. Missionibus bis pariter in anno a præfata Congregatione peragi consuetis, nimirum per sexdecim dies incipien. a festo Ascensionis Domini Jesu Christi et a Dominica Septuagesima usque ad diem Cinerum, devote interfuerint, et vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pias ad Deum preces effuderint. Voluitque Idem Sanctissimus hac nova facultate moderno Archiepiscopo ejusque Successoribus concessa nullatenus derogari facultati a fel. rec. Clementis XIII singulis Archiepiscopis tributæ bis in anno illius nomine solemniter populum benedicendi, ut in Litteris Apostolicis sub datum Romæ apud S. Mariam Majorem anno 1762 tertio nonas septembris.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 5 decembris 1769.

S. Borgia Secret.

348. — Bénédiction papale ; Missions.

Januen. — Ad humillimas preces Congregationis Missionis Urbanæ Sancti Caroli Civitatis Januen., Sanctissimus Dominus Noster benigne inclinatus, concessit Reverendissimo Archiepiscopo Januen. ejusque in posterum perpetuis temporibus Successoribus facultatem impertiendi bis in anno Benedictionem nomine Sanctitatis Suæ cum elargitione Plenariæ Indulgentiæ ab omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus lucrandæ qui Sacris Missionibus bis

pariter in anno a præfata Congregatione peragi consuetis, nimirum pro sexdecim dies incipien. a festo Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, et a Dominica Septuagesima usque ad diem Cinerum, devote interfuerint, et vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pias ad Deum preces effuderint; in casu vero absentiæ ab Urbe Reverendissimi Archiepiscopi, seu ob ejus impedimentum, eidem tribuit facultatem subdelegandi alios sibi bene visos ad præfatam Benedictionem bis in anno tempore Missionum populo impertiendam. Voluitque Sanctitas Sua hac nova facultate moderno Episcopo ejusque Successoribus concessa, nullatenus derogari facultati a fel. rec. Clemente XIII singulis Episcopis tributæ bis in anno illius nomine solemniter populum benedicendi, ut in Litteris Apostolicis sub datum Romæ apud S. Mariam Majorem anno 1762 tertio nonas septembris.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 januarii 1770.

S. Borgia Secret.

349. — Scolopies.

Provinciarum Poloniæ et Lituaniæ. — Ad humillimas preces Clericorum Regularium Ordinis Scholarum piarum in Poloniæ et Lituaniæ Provinciis existentium, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus concessit translationem Indulgentiæ Plenariæ jam elargitæ a san. mem. Clemente XIII sub die prima decembris anni 1765 universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi Sacraque Communione refecti aliquam ex Ecclesiis eorumdem Clericorum tam erectis, quam in posterum erigendis devote visitaverint in die 27 augusti pro festo S. Josephi Calasanctii, ejusdem Ordinis Fundatoris, ad diem quartam Julii in omnibus Ecclesiis Oratorum, ad quam diem pro Regno Poloniæ et Magno Ducatu Lituaniæ ejusdem Sancti festum translatum est, ex Decreto S. Rituum Congregationis sub die 9 decembris 1769. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 16 januarii 1770.

S. Borgia Secret.

350. — Trisagion.

FF. SANCTISSIMÆ TRINITATIS DISCALCEATORUM. — Quum alias fel. rec. Clemens XIII ad humillimas preces F. Michaelis a S. Francisco de Paula, Procuratoris Generalis Sanctissimæ Trinitatis Discalceatorum, omnibus tum Regularibus cum Confratribus ejusdem ordinis Sanctissimæ Trinitatis Discalceatorum, qui saltem corde contriti eamdem Sanctissimam Trinitatem invocarent, sequens Trisagium devote recitantes : *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercituum, plena est terra gloria Tua; Gloria Patri, Gloria Filio, Gloria Spiritui Sancto*, centum dierum Indulgentiam, semel in die ; in Dominicis vero et in festo Sanctissimæ Trinitatis, ac per totam ejus Octavam ter in qualibet præfatarum dierum lucrandam concessit, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV ad iteratas ejusdem Procuratoris Generalis preces benigne inclinatus concessit Indulgentiam Plenariam, semel in mense lucrandam ab iisdem Regularibus, et Confratribus qui quotidie per mensem præfatum Trisagium devote recitaverint, die nempe ab unoquoque eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 januarii 1770.

L. Card. Calinus Præf.
S. BORGIA Secret.

351. — Eglises des Capucins.

ORDINIS FF. CAPPUCCINORUM S. FRANCISCI. — Ad humillimas preces Fr. Erhardi de Radkerspurg, Procuratoris Generalis Ordinis Min. S. Francisci Cappuccinorum, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus concessit omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi et S. Communione refecti aliquam ex Ecclesiis Provinciarum Italiæ in quibus per Fratres ejusdem Ordinis Divina Officia seu Ecclesiastica Sacramenta administrantur, devote visitaverint, et ibi per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ preces effuderint, ut eas omnes et singulas Indulgentias et peccatorum Remissiones ac pœnitentiarum relaxationes consequantur, quas consequerentur si aliquam ex propriis Ecclesiis Ordinis Cappuccinorum personaliter ac devote visitaverint. Quibus-

cumque etc. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla Brevis expeditione, quousque in administratione præfatarum Ecclesiarum Fratres prædicti permanebunt.

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 6 martii 1770.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

352. — Eglises des Conventuels.

Ordinis min. conventualium S. Francisci provinciæ argentinæ. — Ad humillimas preces Fr. P. Magistri Eugenii Weber, Ministri Provincialis Provinciæ Argentinæ Ord. Min. Conventualium S. Francisci, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, aliquam Ecclesiam tum Fratrum tum Sororum seu Monialium ejusdem Ordinis Min. Conventual. dictæ Provinciæ devote visitaverint, die decimaquarta mensis novembris, ibique per aliquot temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis dictæ diei decimæquartæ novembris, clementer concessit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 8 maii 1770.

S. Borgia Secret.

353. — Trisagion.

Fratrum sanctissimæ trinitatis discalceatorum. — Quum alias fel. rec. Clemens PP. XIII ad humillimas preces Fr. Michaelis a S. Francisco de Paula, Procuratoris Generalis Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Discalceatorum, benigne inclinatus omnibus tum Regularibus cum Confratribus ejusdem Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Discalceat. qui saltem corde contriti eamdem Sanctissimam Trinitatem invocabunt, sequens Trisagium devote recitantes: *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercituum, plena est terra gloria Tua; Gloria Patri, Gloria Filio, Gloria Spiritui Sancto*, centum dierum Indulgentiam semel in diem lucrandam concessit. In Dominicis vero, in festo Sanctissimæ Trinitatis, et per totam ejus octavam, eamdem centum dierum Indulgentiam ter in qualibet præfatarum dierum pariter lucrandam concesserit. Cum autem postmodum Sanctissimus Dominus

Noster Clemens PP. XIV omnibus tum Regularibus, tum Confratribus ejusdem Ordinis, qui per integrum mensem quotidie præfatum Trisagium devote recitaverint, Indulgentiam Plenariam semel in quolibet mense lucrandam elargitus fuerit; denique iteratis ejusdem Fr. Michaelis a S. Francisco de Paula humillimis precibus benigne annuens prædictam Indulgentiam Plenariam, pariter in quolibet mense lucrandam, ad universos utriusque sexus Christifideles, qui dictum Trisagium devote quotidie recitaverint, clementer extendit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam in perpetuum suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 26 junii 1770.

S. Borgia Secret.

354. — Fête de s. Mathieu.

Tusculana. — Quum alias Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV ad enixas preces Regiæ Celsitudinis Eminentissimi Card. Ducis Eboracensis, Episcopi Tusculani, benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui in festo S. Matthæi Apostoli vere pœnitentes et confessi in quacumque Ecclesia, sive intra sive extra Civitatem Tusculanam, S. Eucharistiæ pabulo refecti fuerint, ac deinde Ecclesiam Cathedralem devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei festi, in perpetuum duraturam concesserit; ad novas preces dictæ Regiæ Celsitudinis Eminentissimi, Idem Sanctissimus benigne indulsit, ut quoties festum S. Matthæi Apostoli in diem jejunii inciderit, Indulgentia Plenaria ut supra concessa, in Dominicam immediate sequentem prædictum festum transferatur, servato in reliquis quoad omnia tenore prædictæ concessionis.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 4 septembris 1770.

S. Borgia Secret.

355. — Eglises des Franciscains.

Assisien. ordinis min. obser. provinciæ seraphicæ. — Ad humillimas preces Custodis et FFr. Conventus Assisiensis S. Damiani Min. Obser. Provinciæ Seraphicæ, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes et confessi et S. Communione refecti aliquam Ecclesiam

sive Regularium, sive Monialium prædicti Ordinis Provinciæ Seraphicæ devote visitaverint die septima februarii, ibique per aliquod temporis spatium pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei, clementer concessit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 4 septembris 1770.

L. Card. Calinus Præf.
S. Borgia Secret.

356. — Autel privilégié.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita die 2 julii 1669 declaravit: « Celebrationem Missarum Sanctorum Ritus duplicis revera suffragari pro Missis Privilegiato Altari addictis, » quod postea etiam declaratum fuit a S. Rituum Congregatione die 5 aprilis 1687 necnon confirmatum anno subsequenti a Ven. Innoc. XI pro Dominicis aliisque diebus privilegiatis in quibus Defunctorum Missas celebrari vetitum sit. Deinde eadem Sac. Congregatio die 20 julii 1751 declaravit: « Quod Missæ quæ celebrantur tempore Officii Generalis pro Defunctis vel in festis Sanctorum ritus duplicis, vel in Dominicis tunc occurrentibus gaudeant Privilegio, et non obstante clausula *quandocumque Sacerdos aliquis Missa Defunctorum die..... celebraverit,* etc., in concessione fortasse apposita, Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV ex Aud. diei 7 martii declaravit: « Constare de privilegio ad formam resolutionum Sac. Congregationis Indulgentiarum. »

Datum Romæ die et anno ut supra.

Julius Cæsar De Somalia Secret.

357. — Eglises des Capucins.

Monialium cappuccinarum. — Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIV benigne annuit pro extensione Indulgentiæ Plenariæ in festo titulari cujuslibet Ecclesiæ Monialium Cappuccinarum, ubique locorum existentis, et in die decimaquarta mensis januarii ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus lucrandæ, qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti aliquam ex prædictis Ecclesiis devote visitaverint, ibique pro aliquo temporis spatio juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint. Voluitque Eadem Sancti-

tas Sua hujusmodi gratiam absque ulla Brevis expeditione perp tuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 julii 1771.

J. Cæsar De Somalia, Sac. Cong. Secret.

358. — Triduo.

Reatina. — Sanctissimus Dominus Noster benigne annuens pro gratia universis utriusque sexus Christifidelibus qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti Ecclesiam Minor. Conventualium S. Francisci Reatinæ Civitatis in Triduo postremis octobris diebus celebrando devote visitaverint ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, semel tantum spatio Tridui lucrandam, benigne concessit. Monialibus vero, cœterisque in Monasteriis ejusdem Civitatis degentibus, dummodo vere pœnitentes etc., in prædicto Triduo Ecclesiam proprii Monasterii e cratibus devote visitaverint, Indulgentiam similiter Plenariam semel tantum lucrandam impertitus est.

Datum Romæ die 17 septembris 1771.

J. C. De Somalia Secret.

359. — Capucins; Indulgences des Stations.

Très saint Père, le Provincial de la province du Tyrol, de l'ordre des Capucins, supplie humblement votre Sainteté qu'elle daigne accorder à perpétuité, à toutes les églises des couvents de la province, les indulgences des stations qui sont indiquées dans le Missel romain.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui supradictas præfatæ Provinciæ Ecclesias, singulis Quadragesimæ, aliisque anni diebus in Missali Romano descriptis, devote visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quoties id egerint, ut eas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum relaxationes consequantur, quas consequerentur, si eisdem diebus Ecclesias Almæ Urbis pro consequendis Indulgentiis Stationum designatas personaliter et devote visitarent benigne concessit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam in perpetuum suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 7 junii anno 1775.

J. Cæsar De Somalia Secret.

360. — Carmes.

Fratrum carmelitarum excalceatorum congregationis italiæ. — Ad humillimas preces Fr. Elisei a Conceptione Procuratoris Generalis Carmelitarum Excalceatorum Congregationis Italiæ, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI benigne inclinatus Indulgentiam Plenariam in perpetuum jam concessam Conventui Mexicano Congregationis Hispaniæ a fel. rec. Clemente XII die 3 decembris 1739 in festo S. Theresiæ et tota ejus octava, ac Indulgentiam concessam universæ Congregationi Hispaniæ in festo et in octava Patrocinii S. Josephi, B. M. V. Sponsi, a s. m. Benedicto XIV die 27 februarii 1742, pariterque Indulgentiam Plenariam eidem Congregationi Hispaniæ die 8 augusti 1749 ab eodem Pontifice concessam in festo Transverberationis Cordis S. Theresiæ; ac denique Indulgentiam Plenariam in festis SS. Joachim et Annæ eidem Congregationi Hispanien. ab ipso Benedicto XIV die 18 martii 1749 concessam, clementer extendit ad omnes et singulas Ecclesias Congregationis Italiæ, tum Religiosorum, tum etiam Monialium præfati Ordinis sub eorum tamen cura et gubernio existentium. Quam gratiam voluit ipse Sanctissimus suffragari, absoluto hoc anno Jubilæi, servato in reliquis tenore assertarum concessionum, ac perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 9 augusti 1775.

J. C. De Somalia Secret.

361. — Bénédiction des Croix, Chapelets et Médailles, à l'article de la Mort; Subdélégation; Religieuses.

Vindana in britannia minori. — Dubium 1m. Qui accepit facultatem benedicendi centum Cruces, seu Numismata cum applicatione Indulgentiæ Plenariæ in articulo mortis, potest ne, dummodo prescriptum numerum non excedat, ad eumdem effectum benedicere Coronas, parvas Statuas, immo et Crucifixos; etiamsi, ut plerumque accidit, Crux sit efformata ex ligno, ebore aliave materia fragili, et ad hanc benedictionem inepta; et tantum effigies Christi sit metallica?

Dub. 2m. Qui accepit facultatem benedicendi tercentum Coronas precatorias cum applicatione Indulgentiarum Divæ

Birgittæ nuncupatarum accepit ne eo ipso facultatem benedicendi totidem Rosaria loco Coronarum? Ratio dubitandi est, Rosaria quindecim constare decadibus, et Coronas quinque tantum, unde tercentum Rosaria nongentis Coronis æquivalent.

Dub 3^m. In facultate benedicendi Cruces seu Numismata cum applicatione Indulgentiæ Plenariæ in articulo mortis, etsi nulla de eo fiat mentio, subauditur ne hoc additum cum applicatione omnium Indulgentiarum in elencho recensitarum?

Dub. 4^m. In fine ejusdem elenchi vetat Sanctitas Sua hujusmodi impressionem extra Urbem, hæc prohibitio est ne mere politica, et ad Ecclesiastici Regni incolas tantum, non ad universos Orbis Fideles directa? Obligat ne in conscientia extra fines Romani Imperii?

Dub. 5^m. Benedictio in articulo mortis cum applicatione Indulgentiæ Plenariæ potest, ne si sit periculum in mora, concedi tum valide, tum licite iis qui etiam culpabiliter non fuerunt ab incepto morbo Sacramentis refecti, vel Pœnitentiæ, vel Eucharistiæ, vel Extremæ Unctionis, vel nullo horum, subitoque vergunt ad interitum?

Dub. 6^m. Benedictio supradicta potest ne bis aut amplius in eodem morbo, qui insperate protrahitur, impertiri, etiamsi non convaluerit ægrotus? Si possit iterari hæc benedictio, quodnam requiritur intervallum inter ejus largitiones?

Dub. 7^m. Invocatio saltem mentalis, de qua fit mentio in Brevibus ad Episcopos de hac benedictione missis prescribitur ne, quamdiu ægrotus suæ mentis est compos, ut conditio sine qua non, ad Indulgentiam vi istius benedictionis lucrandam?

Dub. 8^m. Episcopus ad supradictam benedictionem impertiendam delegatus cum facultate subdelegandi, Primo: Debet ne per paucos subdelegare Sacerdotes, ut majus sit benedictionis istius et Indulgentiæ huic adnexæ desiderium, simul et major utrique concilietur reverentia? Secundo. Potest ne omnes suæ Diœcesis subdelegare Confessarios, ne etiam una, si fieri possit, ex suis ovibus tanta privetur gratia? Tertio Potest ne subdelegare omnes directe et speciatim Parochos sive plurimos Sacerdotes in dignitate constitutos, et *indirecte et* confuse omnes Confessarios hisce verbis : « *Dilecte nobis* in Christo, etc., te delegamus, eligimus et de*putamus, quatenus* valeas, etc., insuper quemcumque Con*fessarium a te* ad tui libitum semel vel pluries, et quando*cumque opus* fuerit, eligendum pariter eligimus et deputa-

mus ad eamdem gratiam conferendam. » Hic subdelegandi modus est ne validus?

Dub. 9m. Quæ in supradictis Brevibus extat clausula *et quoad Moniales illarum Confessarium Ordinarium* statuit ne tale munus invalide quoad illas exerceri a quolibet Sacerdote (etiam Vicario Generali) deputato ad hanc benedictionem impertiendam, sive omnibus et singulis Fidelibus, in tota Diœcesi sive Monialibus tantum, sive specialiter Moniali hic et nunc ægrotanti, nisi sit illarum Confessarius Ordinarius? Si ita sit, quisnam est ille Confessarius Ordinarius? An qui jurisdictione in illas gaudet Ordinaria? An Monasterii de quo agitur Confessarius Ordinarius? Seu Confessarii Ordinarii, si plures sint? An Monialis ægrotæ Confessarius actualis, sive ejus, qui ante morbum quo laborat, Confessiones acceperit sive non? Sive sit Monasterii Confessarius Ordinarius, sive non?

Sacra Congregatio, audito quoque Sanctissimo Domino Nostro, respondit :

Ad 1m. « Standum verbis Concessionis. »

Ad 2m. « Rosaria et Coronæ promiscue accipienda sunt. »

Ad 3m. « Affirmative. »

Ad 4m. « Relatum et servetur Decretum. »

Ad 5m. « Affirmative ad formam Bullæ Benedicti XIV. »

Ad 6m. « Semel in eodem statu Morbi. »

Ad 7m. « Affirmative. »

Ad 8m. « Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam; Affirmative ad tertiam partem quoad Parochos speciatim ruri degentes. »

Ad 9m. « Facultas pro Confessario Ordinario tantum. »

Ita Sacra Congregatio diei 20 septembris 1775.

J. C. De Somalia Secret.

362. — Inscriptions d'Indulgences.

Urbis. — Cum sicut ab Eminentissimo et Reverendissimo Domino Cardinali Carolo Victorio Amadeo de Lanceis humillime exponebatur, prope portas Ecclesiæ sui tituli S. Praxedis de Urbe duo reperiantur lapidea Monumenta, in quibus asseritur, duodecim mille annorum totidemque quadragenarum Indulgentiam ac tertiæ partis peccatorum remissionem lucrandam quotidie, fuisse concessam; cumque de canonica hujus gratiæ concessione nullum authenticum documentum proferri, imo ex reformationibus circa Indulgentiarum concessiones pluries a Summis Pontificibus factis, de illarum valore prudenter dubitari possit; ex quo prædictus Eminentissimus pro nova Indulgentia Plenaria

perpetua supplex orabat. Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI, has preces me infrascripto S. Congregationis Indulgentiarum Secretario in Audientia diei 23 septembris anni Jubilæi 1775 referente, ad novam gratiam impertiendam benigne inclinatus juxta votum concessit, ut dummodo præfati duo Lapides prius amoveantur, omnes et singuli utriusque sexus Christifideles vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, qui in quocumque anni die supraenunciatam S. Praxedis Ecclesiam devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, semel in anno ab unoquoque Christifideli lucrandam, consequi possint, et valeant. Quam gratiam voluit Eadem Sanctitas Sua absque ulla Brevis expeditione suffragari ac perpetuis futuris temporibus, absoluto tamen hoc anno jubilæi, fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 14 novembris 1775.

Julius Cæsar De Somalia Secret.

363. — Autel privilégié.

Bononien. — Ad humillimas preces R. P. Abbatis Domini Cæsarei Pozzi Congregationis Olivetanæ, in quibus supplex orabat, ut Ecclesia Monasterii ejusdem Congregationis sub titulo S. Michaelis in Bosco extra Civitatem Bononiæ sita, Privilegio Altarium, necnon Indulgentia Plenaria perpetua decoraretur, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI, hujusmodi preces me infrascripto Sac. Congregationis Indulgentiarum Secretario in Audientia diei 23 septembris anno Jubilæi 1775 referente, benigne concessit, ut omnes et singuli utriusque sexus Christifideles vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, qui supradictam præfati Monasterii Ecclesiam in quocumque anni die festo devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias apud Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam pro Vivis ac Defunctis in perpetuum valituram, absoluto tamen præsenti anno Jubilæi, incipiendam lucrari possint et valeant. Insuper Eadem Sanctitas Sua clementer indulsit, ut firmo remanente Privilegio Altaris Pietatis inferioris Ecclesiæ ejusdem Monasterii, omnia et singula quinque Altaria Ecclesiæ superioris, nempe S. Michaelis, S. Franciscæ Romanæ, S. Caroli, S. Bernardi Ptolomæi, ac Sanctissimi Crucifixi Privilegio quotidiano perpetuo gaudeant pro Missis quæ iisdem Altaribus

a quocumque Sacerdote sive Sæculari sive Regulari pro animabus Fidelium Defunctorum celebrabuntur, ita ut animæ Fidelium, pro quibus Missæ fuerint celebratæ de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequantur. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione; non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque, facta etiam facultate Typis Reverendæ Cameræ Apostolicæ imprimi posse.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 novembris 1775.

L. Card. Calinus Præf.
J. C. De Somalia Secret.

364. — Médailles et Croix de s. Benoît.

Ordinis s. Benedicti. — Ad humillimas et enixas preces Sebastiani a Domina Nostra *de Pilar* nuncupat. Monachi Ordinis S. Benedicti Congregationis Nigrorum Monasterii S. Martini de Tibasse in Lusitania Diœcesis Bracharen., Pœnitentiarii munere functi in Basilica S. Pauli extra muros hujus Almæ Urbis, qui supplex petebat ut non modo ipsi sed et Abbati nunc existenti aliisque in futurum extituris, necnon cœteris Monachis ejusdem Monasterii facultas tribueretur benedicendi Numismata et Cruces S. Benedicti nuncupatas, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI eidem Sebastiano, necnon Abbati nunc existenti, aliisque in futurum extituris, cœterisque Monachis Sacerdotibus ipsimet Abbati pro tempore existenti perpetuo subjectis, Numismata, seu Medallias, vel Cruces, aut Cruculas etc. (ut in Decreto sub numero 228).

Datum Romæ die 20 januarii 1776.

L. Card. Calinus Præf.
J. C. De Somalia Secret.

365. — Chapelle du Saint Rédempteur.

Passavien. — Ad humillimas preces Consilii Ecclesiastici Passavien. Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI benigne annuens pro gratia omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui Cappellam publicam sub titulo Sanctissimi Redemptoris Nostri Jesu Christi in Cruce morientis, in novo Infirmorum Nosocomio ejusdem Civitatis ac Diœcesis Passavien. sitam, die festo principaliori in præfata Cappella de licentia Ordinarii celebrando, ac semel tantum ab Eodem designando, devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque

ad occasum solis præfati diei festi, benigne impertitus est. Omnibus vero Infirmis, Inservientibus, ac Benefactoribus ejusdem Nosocomii, ut supra dispositis, visitantibus eamdem Cappellam et orantibus die festo Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, Paschatis Resurrectionis, Pentecostes, Nativitatis B. M. V., Annunciationis, Assumptionis, et in una ex feriis sextis Quadragesimæ ab Ordinario semel tantum designanda, Indulgentiam Plenariam; ac septem annorum totidemque quadragenarum diebus festis Circumcisionis Domini Nostri Jesu Christi, Epiphaniæ, Ascensionis, Sanctissimi Corporis Christi, Conceptionis, Visitationis, Purificationis, Præsentationis ejusdem B. M. V., S. Josephi ejus Sponsi, Nativitatis S Joannis Baptistæ, Omnium Sanctorum, et in qualibet Dominica Adventus, et in quacumque alia feria sexta Quadragesimæ, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis præfatorum dierum, clementer etiam elargitus est. Ac insuper eisdem Infirmis, Inservientibus ac Benefactoribus prædicti Nosocomii corde saltem contrito ac devote visitantibus eamdem Cappellam in quacumque anni die Indulgentiam bis centum dierum, semel tantum in quolibet die lucrandam, benigne pariter concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hujusmodi gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 28 februarii 1776.

J. C. De Somalia Secret.

366. — Autel privilégié.

Passavien. — Sanctissimus etc. concessit in eadem Cappella publica Altare privilegiatum quotidianum perpetuum pro Missis, quæ a quocumque Sacerdote Sæculari, sive Regulari in suffragium Infirmorum, Inservientium ac Benefactorum ejusdem Nosocomii ex hac vita decedentium in eodem celebrabuntur.

Die 28 februarii 1776.

J. C. De Somalia Secret.

367. — Ursulines.

Monialium ursulinarum orbis. — Quum R. Mater Maria Aloysia a S. Josepho, in præsens Assistens Monasterii Ursulinarum Urbis, humillime exposuerit ejus Institutum S. Sedis Apostolicæ beneficentia infrascriptas Indulgentias, ac Spiritualia privilegia identidem obtinuisse, videlicet:

I°. Indulgentiam Plenariam in diebus festis S. Ursulæ, S. Augustini, ac S. Josephi B. M. V. Sponsi; necnon septem an-

norum totidemque quadragenarum in novem diebus apparationis ante festum ejusdem S. Josephi, semel in die lucrandam, pro omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis, ac S. Communione refectis, qui devote in Ecclesiis ejusdem Instituti oraverint juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis saptium.

II°. Indulgentiam pariter Plenariam in septem principalibus B. M. V. festivitatibus, videlicet in ejus Conceptione, Nativitate, Præsentatione, Annunciatione, Visitatione, Purificatione, et Assumptione pro Monialibus et in earum Monasteriis vel Collegiis degentibus, ut supra dispositis et orantibus.

III°. Eamdem Plen. Indulg. semel in anno, quando nempe per octo continuos dies eædem Moniales, ac degentes, dispositæ ut supra, de licentia Ordinarii peregerint Exercitia Spiritualia spatio dictorum dierum semel lucrandam.

IV°. Similem Indulgen. Plen. in die qua quinquagesimum Religionis annum quælibet ex Monialibus ut supra disposita compleverit.

V°. Omnes et singulas Indulgentias semel in mense lucrandas, quas Moniales et degentes, etc., consequerentur visitando personaliter septem Altaria in earum Ecclesiis seu intra claustra existentia et ab Ordinario semel tantum designanda.

VI°. Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, cum unaquæque ex prædictis sive Monialibus sive degentibus, etc , per dimidium horæ ante Sanctissimum Eucharistiæ publicæ Venerationi in earum Ecclesiis de licentia Ordinarii expositum pias ad Deum preces effuderint.

VII°. Indulgentiam bis centum dierum ab iisdem toties lucrandam quoties in proprio Claustro, sive in Cappellis privatis Litanias B. M. V. corde saltem contrito recitaverint.

VIII°. Altare Privilegiatum quotidianum pro omnibus Christifidelibus ab Ordinario semel tantum designandum.

Quumque hujusmodi gratiæ non pro omnibus ejusdem Instituti Monasteriis generaliter concessæ; ac nonnullæ in perpetuum, aliæ ad septemnium valituræ reperiantur, ex quo supplex petebat supraenunciata Oratrix ut concessiones prædictæ pro universis sui Instituti Monasteriis perpetuis futuris temporibus possent suffragari.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI benigne annuens pro gratia clementer concessit ut omnes et singulæ

suprarelatæ Indulgentiæ ac privilegia pro universo Ursulinarum Instituto, ac pro singulis Monasteriis, seu Collegiis tam Claustralibus, quam congregatis ubique terrarum existentibus hactenus erectis et in posterum erigendis, tenore quo superius inscriptæ reperiuntur, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque, absque ulla Brevis expeditione, sint in perpetuum valituræ.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 martii 1776.

J. C. De Somalia Secret.

368. — Chapelle du B. Bernard Tolomei.

L'abbé César Scarselli, ex-général de la Congrégation des moines du Mont-Olivet, représente que, pendant son généralat, ayant transformé en chapelle la grotte où habita le B Bernard Tolomei, fondateur de la même Congrégation, il obtint de Clément XIII, de sainte mémoire, une indulgence de cent jours, chaque fois que l'on visiterait la sainte grotte, et l'indulgence plénière, une fois l'an, au choix de chacun, et cela par bref donné pour dix ans. Il supplie le très saint Père pour que ces indulgences soient accordées à perpétuité et pour l'extension de l'indulgence plénière à deux fois le mois, avec l'autel privilégié perpétuel, d'autant plus que la sainte grotte est éloignée du monastère d'environ deux cents pas.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI Oratoris precibus benigne annuens in perpetuum confirmavit, ut petebatur, omnes et singulas Indulgentias a sa. me. Clemente XIII concessas, quamvis Breve Apostolicum jam antea expirasset. Insuper firma remanente Indulgentia Plenaria perpetua semel in mense lucranda, quam Eadem Sanctitas Sua in aud. diei 23 martii hujus anni omnibus utriusque sexus Christifidelibus rite dispositis, ac supraenunciatam S. Specus Cappellam visitantibus et orantibus clementer concessit; eisdem omnibus et singulis Fidelibus qui in solemnitatibus Nativitatis et Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, Paschatis Resurrectionis et Pentecostes, ac in festo Omnium Sanctorum necnon in diebus Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis, et Assumptionis Deiparæ Virginis eamdem S. Specus Cappellam vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pias apud Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, singulis præfatis diebus lucrandam ac perpetuis futuris temporibus valituram, clementer concessit. Tandem

Ipse sanctissimus sæpedictam S. Specus Cappellam privilegio quotidiano perpetuo decoravit, pro Missis quæ a quocumque Sacerdote Regulari Congregationis Oratricis pro animabus Christifidelium in Purgatorio detentis in eadem Cappella celebrabuntur. Voluitque Eadem Sanctitas Sua has gratias, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque, suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 20 aprilis 1776.

J. C. De Somalia Secret.

369. — Cathédrales; Autel privilégié.

Cum in quibusdam Ecclesiis Cathedralibus, quæ simul etiam sunt Parochiales, exortum fuerit dubium : An eædem Ecclesiæ gaudeant duplici Altari Privilegiato, uno a fel. rec. Benedicto PP. XIII concesso omnibus Cathedralibus, altero a sa. me. Clemente PP. XIII, qui concessit facultatem de septemnio in septemnium renovandam omnibus Episcopis concedendi Altare Privilegiatum Ecclesiis Parochialibus suarum Diœcesium? Supplicatur humillime EE. VV. ut dignentur pro spirituali regimine earumdem Ecclesiarum præsens dubium resolvere. Et facta per me infrascriptum Sac. Congregationis Indulgentiarum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatione in Audientia diei 18 septembris 1776, Eadem Sanctitas Sua declaravit Cathedrales Ecclesias, quamvis sint etiam Parochiales, uno tantum gaudere Altari privilegiato, seu illo in perpetuum concesso a Benedicto XIII omnibus Cathedralibus, vel illo a Clemente XIII omnibus Parochialibus impertito, salvis tamen peculiaribus circumstantiis.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 18 septembris 1776.

J. C. De Somalia, S. C. I. Secret.

370. — Croix et Médailles de s. Benoît.

Nullius diœcesis provinciæ strigonien. — Ad humillimas et enixas preces Domini Danielis Samagi, Archi-Abbatis Monasterii S. Martini in Sacro Monte Pannoniæ nuncupat. Nullius Diœcesis, Provinciæ Strigoniensis, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI benigne inclinatus eidem Danieli ejusque successoribus, ac omnibus et singulis Abbatibus, Prioribus, cœterisque Monachis Sacerdotibus ipsimet, et pro tempore existenti Archi-Abbati subjectis, Numismata,

seu Medallias, vel Cruces, aut Cruculas etc. (ut in Decreto sub numero 228).

Datum Romæ die 18 decembris 1776.

J. C. DE SOMALIA Secret.

371. — Trinitaires; Messes privilégiées.

ORDINIS SANCTISSIMÆ TRINITATIS CAPTIVORUM. — Ad humillimas preces Fr. Emmanuelis Rovira, Procuratoris Generalis Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI benigne et ex speciali gratia indulsit, ut omnes et singulæ Missæ quæ a quocumque prædicti Ordinis Sacerdote pro anima Confratris Religiosi, quando viam universæ carnis ingressus fuerit, in quolibet Altari cujuscumque Ecclesiæ celebrabuntur, eodem privilegio gaudeant, eidemque Defuncto perinde suffragentur, ac si ad Altare Privilegiatum celebratæ fuissent. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam pro universo Ordine perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 22 januarii 1777.

J. C. De SOMALIA Secret.

372. — Autel privilégié.

Le supérieur des Pères de S. Jérôme de la Charité, à Rome, expose qu'a été privilégié à perpétuité l'autel de la Chapelle supérieure de leur maison, où habita pendant trente-trois ans leur glorieux fondateur S. Philippe Néri, et que ce privilége vaut seulement pour les religieux qui sont dans ladite maison. Il en demande l'extension à tous les prêtres, qui, par dévotion, viendront prier audit autel.

URBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI supradictum privilegium præfato Altari concessum benigne extendit. Valiturum pro omnibus et singulis Missis, quæ a quocumque Sacerdote sive Sæculari sive Regulari in eodem Altari celebrabuntur. Quam gratiam voluit perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 1 martii 1777.

J. C. De SOMALIA Secret.

373. — Fêtes de sainte Brigitte et de sainte Catherine

ORDINIS S. BIRGITTÆ. — Ad humillimas preces Fr. Matthæi Ludrvig, Procuratoris Generalis Ordinis S. Birgittæ, Sanctis-

simus Dominus Noster Pius PP. VI omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui aliquam ex Ecclesiis etiam Monialium quorumcumque Conventuum dicti Ordinis, tam hactenus erectis, quam in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, diebus quibus commemoratio obitus S. Birgittæ prædicti Ordinis Fundatricis, ac S Catharinæ ejus Filiæ celebrari contingat, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces fuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam ac remissionem misericorditer in Domino concessit. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 15 martii 1777.

J. C. De Somalia Secret.

374. — Indulgences des Stations des églises de Rome.

Quamvis Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, cui demandata est cura circa rectam et prudentem Indulgentiarum administrationem, usque ab anno 1676 interrogata quæ essent Indulgentiæ Stationum, plenariæ ne, an partiales, dierum vel annorum, decreverit, Indulgentias Stationales simpliciter enunciandas esse, non addendo plenariæ illæ sint an partiales; attamen cum eidem Sac. Congregationi postmodum innotuerit, nonnullos etiam Ecclesiasticos viros, atque Ecclesiarum Rectores, allato Decreto minime acquiescentes, diversimode interpretatos fuisse Indulgentias Stationales, quarum Elenchi typis editi mire inter se discrepantes in vulgus prodierunt; cumque inde relatum fuerit, plurima originem duxisse inter fideles dissidia, abusus et scandala, hinc ut ista penitus amoveantur, utque Christifideles scire possint, quid sibi Indulgentiarum in hujusmodi Stationibus obeundis concessum sit; Sacra Eadem Congregatio habita in Palatio Quirinali die 7 julii 1777, re prævio diligenti ac maturo examine discussa, fuit in voto: « Consulendum Sanctissimo, prævia revocatione aliarum Indulgentiarum, pro concessione Indulgentiæ Plenariæ in aliquibus festis solemnibus; Partiales vero in reliquis, ad normam earum, quæ conceduntur in Cappellis Pontificiis, videlicet:

In Quadragesima. — In Feria IV Cinerum, et Domini-

ca IV, Indulgent. quindecim annorum totidemque quadragenarum.

Dominica Palmarum, vigintiquinque annorum totidemque quadragenarum.

Feria V in Cœna Domini, Plenaria.

Feria VI in Parasceve et Sabbato Sancto, triginta annorum totidemque quadragenarum.

In reliquis tam Dominicis, quam Feriis, decem annorum totidemque quadragenarum.

In Paschate Resurrectionis D. N. J. C. — In Dominica, Indulgentia Plenaria.

In duobus aliis festis diebus immediate sequentibus et per totam octavam usque ad Dominicam in Albis inclusive quotidie, triginta annorum totidemque quadragenarum.

Die Ascensionis. — Indulgentia Plenaria.

In Pentecoste. — In Sabbato ante Dominicam, decem annorum totidemque quadragenarum.

In Dominica et aliis infra octavam diebus usque ad Sabbatum inclusive quotidie Indulgentia triginta, annorum totidemque quadragenarum.

In Dominicis Adventus. — In Dominica I, II et IV, Indulgentia decem annorum totidemque quadragenarum.

In Dominica III, quindecim annorum totidemque quadragenarum.

In Nativitate D. N. J. C. — In Vigilia, Nocte, ac Missa Auroræ, Indulgentia quindecim annorum totidemque quadragenarum.

In die, Indulgentia Plenaria.

In subsequentibus tribus diebus festis, et in Circumcisione ac Epiphania Domini, necnon in Dominicis Septuagesimæ, Sexagesimæ et Quinquagesimæ, Indulgentia triginta annorum totidemque quadragenarum.

In tribus feriis Quatuor Temporum, decem annorum totidemque quadragenarum.

In festo S. Marci Evang. ac tribus feriis Rogationum, Indulgentia triginta annorum totidemque quadragenarum.

Factaque de his omnibus per me infrascriptum ejusdem Sacræ Congregationis Secretarium relatione Sanctissimo Domino Nostro in Audientia diei 9 julii 1777, Sanctitas Sua Ipsius Sacræ Congregationis Votum benigne approbavit, illudque cum novo Indulgentiarum Stationalium præinserto Elencho publicari mandavit, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indul gentiarum die 9 julii 1777.

L. Card. Calinus Præf.
J. C. De Somalia Secret.

375. — Prières en l'honneur de la Passion et du Saint Sacrement.

Quum Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ nonnulli porrecti fuerint supplices libelli, in quibus continebantur preces ab aliquibus piis et religiosis viris exaratæ vel in memoriam Passionis Christi Domini, vel in honorem Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti, vel ad implorandam B. V. Mariæ et Sanctorum opem atque intercessionem, pro quibus precibus specialis aliqua dierum vel annorum Indulgentia postulabatur; eadem Sac. Congregatio habita in Palatio Quirinali die 7 julii 1777, ut iisdem instantiis aliisque similibus in posterum faciendis consuleret, decrevit : « Preces in publico recitandæ, pro quibus petitur Indulgentia, exhibeantur prius Sac. Congregationi Rituum, quibus, si ita Ei visum fuerit, probatis, tunc ab hac Sac. Congregatione examinentur utrum expediat iisdem applicare aliquas Indulgentias. » De quibus facta relatione Sanctissimo Domino in Audientia habita per me infrascriptum Secretarium die 9 ejusdem mensis et anni, Sanctitas Sua votum Sac Congregationis approbando confirmavit, illudque publicari mandavit, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex eadem Sac. Congregationis Indulgentiarum Secretaria die 9 julii 1777.

L. Card. Calinus Præf.
J. C. De Somalia Secret.

376. — Tertiaires; Cordon de s. François de Paule.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI omnes et singulas Indulgentias in Elencho recensitas a Christifidelibus ex concessione Summorum Pontificum lucrandas, benigne in perpetuum confirmavit, et quatenus opus sit, de novo concessit.

Datum Romæ die 4 aprilis 1778.

J. C. De Somalia S. C. I. Secret.

377. — Exercice en l'honneur de saint Michel.

Ordinis clericorum regularium minorum. — Quum, sicut a Reverendissimo P. Raphaele Benenati, Generali Ord. Clericorum Regularium Minorum, humillime exponebatur,

in Ecclesiis sui Ordinis Sacrum et pium Exercitium cum Venerabilis Eucharistiæ Sacramenti expositione singulis Feriis secundis totius anni in honorem S Michaelis Archangeli, ejusdem Ordinis Patroni, peragi soleat, vel præviis facultatibus obtentis sit peragendum, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis, ac S. Communione refectis, qui in aliqua ex Ecclesiis hujusmodi ubique locorum existentibus, ac in posterum extituris præfato pio Exercitio devote interfuerint, ibique pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac S Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam in una ex enunciatis feriis cujuslibet mensis, uniuscujusque arbitrio eligenda, ac septem annorum, totidemque quadragenarum in singulis reliquis ejusdem feriis, lucrandam concessit. Insuper ad ejusdem Oratoris preces benigne inclinatus, universis pariter Christifidelibus, in qualibet ex supradictis Ecclesiis Sacro Novendiali Præparationis ad festum Dedicationis præfati S. Archangeli corde saltem contrito ac devote interessentibus, et easdem Ecclesias in diebus pariter Dedicationis necnon Apparitionis ejusdem Sancti, ut supra dispositis, visitantibus et orantibus, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis utriusque festivitatis; ac biscentum dierum, semel in qualibet die supraenunciati S. Novendialis, clementer est impertitus. Voluitque Sanctitas Sua has gratias in perpetuum absque ulla Brevis expeditione fore valituras.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 2 maii 1778.

J. C. De Somalia Secret.

378. — Eglises, Monastères et Pensionnats des Ursulines.

Monialium ursulinarum. — Ad humillimas preces R. Matris Aloysiæ a S Josepho, Assistentis Monasterii Ursulinarum Urbis, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI benigne inclinatus Indulgentiam Plenariam, a s. m Clemente XIII concessam in omnibus Ecclesiis Monasteriorum seu Collegiorum Monialium Ursulinarum, ubicumque locorum existentibus, erectis et in posterum erigendis, pro die trigesimaprima mensis maii, ut ex Decreto S. Congregationis Indulgentiarum die 10 mensis januarii anno 1769, benigne transtulit ad aliam anni diem a Rubricis generalibus non impeditam, quatenus in aliquibus Diœcesibus præfata dies trigesimaprima maii impedita fuerit. Voluitque Sanctitas

Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione, et servato quoad reliqua omnia tenore primæ concessionis, fore valituram.

Datum Romæ ex eadem Sac. Congregationis Indulgent. Secretaria die 20 junii 1778.

J. C. De Somalia Secret.

379. — Confrérie des Garçons tailleurs à Rome.

Sac. Congregatio Indulgentiarum Summarium tenore quo revisum et emendatum existit, typis R. C. A. imprimi et publicari posse censuit. In quorum fidem, etc.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum, die 8 martii 1779.

J. C. De Somalia, S. C. I. Secret.

380. — Autel privilégié.

Sebenicen. — Cum Antonius Makale, Insulæ Auri vulgo *de Zlarin* Diœcesis Sebenicen in Dalmatia, humillime exposuerit, quam plurimos utriusque sexus Christifideles ad Parochialem Ecclesiam Sanctæ Mariæ de Zlarin nuncupat. in Insula ac Diœcesi prædicta existente, causa venerandi Sacram B. M. V. de Rosario Imaginem in Altare ejusdem Parochialis Ecclesiæ sitam, et ipsius Oratoris, ejusque familiæ sumptibus decenter ornatam, magna cum devotione confluere; ibique ut cultus B. M. V. magis magisque augeatur, eleemosinas, ut in enunciato Altare Missæ celebrentur, frequenter relinquere : Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI, attentis expositis et ejusdem Antonii Makale precibus benigne annuens clementer concessit præfatum Altare privilegiatum quotidianum; ita ut omnes et singulæ Missæ, quæ a quocumque Sacerdote Sæculari vel Regulari pro animabus fidelium in Purgatorio detentis, in eodem Altare singulis anni diebus celebrabuntur, animæ hujusmodi pro quibus celebratæ fuerint, de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Plenariam Indulgentiam consequantur. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 21 augusti 1779.

J. C. De Somalia Secret.

381. — Clers réguliers mineurs; Oraison devant le Saint Sacrement.

Le Général des Clercs Réguliers Mineurs demande la concession d'une Indulgence plénière pour ses religieux qui, conformément à la règle et avec les dispositions requises,

feront alternativement l'oraison devant le Saint-Sacrement.

Sanctissimus benigne annuens pro gratia omnibus et singulis supradictis Religiosis, qui in respectivis Ecclesiis Ordinis ubicumque locorum existentibus pium præfatum exercitium juxta eorum Constitutiones devote peregerint, Indulgentiam Plenariam, semel in mense lucrandam, die uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S Communione refecti fuerint et juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pie oraverint, clementer impertitus est. In aliis vero anni diebus, corde saltem contrito eisdem præmissa peragentibus Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum benigne elargitus est. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam in perpetuum suffragari.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 22 augusti 1779.

J. C. De Somalia Secret.

382. — Capucins; Pèlerinages.

Beatissime Pater, Fr. Erhardus a Radkerspurgo, Minister Generalis Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum, ad pedes S. V. humiliter provolutus, exponit, qualiter ipse a multis sui Ordinis Religiosis, continuo et instantissime rogetur pro concedenda licentia visitandi Loca Sancta Romæ, Laureti, Montis-Varalli, Assisii, et Alverniæ, ita ut denegata licentia, ad evitandum Fratrum evagationem, aut ob alia justa motiva, ipsi novas faciunt instantias, interponendo etiam recomendationes, et Superiorem sæpius in angustias reducendo. Idcirco Orator similia inconvenientia, quantum fieri potest, impediri desiderans quadam cum recompensatione qua, et ex una parte lucrarentur thesaurum Indulgentiarum Sacrarum, Visitationi memoratorum Sanctuariorum annexarum, et ne ex altera parte se a propriis removeant Conventibus; supplicat humiliter Summam S. V. Clementiam quatenus omnes utriusque sexus Religiosi suæ obedientiæ subjecti, lucrari possent præfatas Indulgentias, mediante quadam devota peregrinatione per sua respectiva claustra, et successiva propriarum Ecclesiarum visitatione, videlicet :

Pro septem Ecclesiis Urbis, eundo per Claustrum septem vicibus, et visitando in fine Sanctissimum Sacramentum.

Pro Sanctuario Laureti, eundo ter per Claustrum, et semel visitando Altare aut Imaginem Beatissimæ Virginis.

Pro Sanctuario Montis Varalli, eundo pariter ter per Claustrum, et visitando Altare, aut Imaginem Crucifixi.

Et demum pro Sanctuario Assisii et Alverniæ, eundo similiter ter per Claustrum et visitando Altare, aut Imaginem S. P. Francisci, orando semper in prædictis circuitibus aut peregrinationibus et respective Sacris Visitationibus pro exaltatione S. Matris Ecclesiæ, extirpatione Hæresum, conservatione Summi Pontificis, et pro Christianorum Principum Pace et Concordia. Quod Deus, etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI, attentis expositis, præfati P. Ministri Generalis Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum precibus annuendo, omnibus et singulis Religiosis Viris, atque Monialibus dicti Ordinis eidem Ministro Generali subjectis, unumquodque ex anteenunciatis piis exercitiis devote peragentibus, semel in anno, eo respective die, quo præmissa Sacramentali Confessione, sumptaque SS. Eucharistia, et pias ad Deum preces, uti in supplici libello enunciatur, fundendo, hujusmodi peregerint, Plenariam omnium peccatorum Indulgentiam in forma Ecclesiæ consueta, benigne concessit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 25 septembris 1779.

J. Cæsar de Somalia, S. C. I. Secret.

383. — Camaldules; Autel privilégié.

Congregationis monachorum camaldulensium. — Ad humillimas preces D. Petri Urseoli a Ponte, Abbatis Procuratoris Generalis Monachorum Camaldulensium, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI clementer indulsit, ut omnes et singulæ Missæ, quæ juxta Constitutiones vel laudabilem consuetudinem ejusdem Ordinis, sive cujusque hujusmodi Monasteriis etiam Monialium ipsius Ordinis Camaldulensium tam erectis, quam erigendis, pro Summis Pontificibus, Cardinalibus, Protectoribus, Episcopis, seu Ordinariis ipsisque Monachis, et Monialibus, horumque tantum genitoribus tam defunctis, quam cœteris hujusmodi in posterum ab hac vita decessuris, qui Deo in charitate conjuncti ab hac luce migraverint, celebrari debent vel solent. ad quodcumque Altare Ecclesiæ tam Monachorum, quam Monialium prædictæ Congregationis celebrabuntur, animæ ejusmodi pro qua celebratæ fuerint perinde suffragentur, ac si ad Altare Privilegiatum celebratæ fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione suffragari.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 19 februarii 1780.

J. C. de SOMALIA Secret.

384. Cathédrales; Autel privilégié.

URBIS ET ORBIS. — 1m. An Ecclesiæ Cathedrales, quæ simul sunt Parochiales, e Pontificiis decretis jus habeant ad duplex Altare Privilegiatum? et quatenus Negative

2m. An consulendum Sanctissimo pro hujusmodi concessione?

Sac. Congregatio diei 10 septembris 1781 respondit: « Ad utrumque Negative. »

385. — Répons en l'honneur de s. Pierre.

L'abbé Jules Cordara, pour exciter davantage la dévotion à l'apôtre saint Pierre des habitants d'Alexandrie, demande que l'on puisse gagner, en le récitant en italien, d'après la traduction qu'il en a faite, les mêmes Indulgences que l'on gagnerait en récitant en latin le Répons composé sous Pie VI en l'honneur de saint Pierre, *Si vis patronum quærere.*

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI benigne annuens pro gratia, omnibus utriusque sexus Christifidelibus supradictæ Civitatis Alexandriæ devote recitantibus Responsorium in honorem S. Petri Apostolorum Principis italico idiomate exaratum easdem Indulgentias a Sanctitate Sua pro eodem Responsorio latino idiomate concessas clementer impertitus est, servato quoad reliqua tenore primæ concessionis.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 19 januarii 1782.

J. C. de SOMALIA Secret.

386. — Prière en l'honneur de s. Pierre.

Pie VI ayant accordé une Indulgence de cent jours, une fois le jour, à ceux qui récitent le répons latin *Si vis patronum quærere* et aux habitants d'Alexandrie qui le récitent en italien, avec Indulgence plénière aux fêtes de saint Pierre ès-liens et de la Chaire de saint Pierre à Rome, si, après avoir récité ce répons ils visitent, confessés et communiés, quelqu'église ou autel dédié au Saint; pour que les personnes qui ne savent pas le latin puissent aussi profiter de cette faveur, on demande l'extension de ladite Indulgence à tous ceux qui réciteront ce Répons dans l'une ou l'autre langue,

comme aussi les mêmes Indulgences à ceux qui réciteront chaque jour l'Oraison vulgaire *Glorioso S. Pietro*, en visitant aux susdites fêtes une église dédiée au susdit Saint.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI petitam ampliationem Indulgentiæ benigne concessit pro omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui antedictum Responsorium latino vel italico idiomate exaratum devote recitaverint, servato in reliquis tenore primæ assertæ concessionis.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 22 junii 1782.

J. C. de SOMALIA Secret.

387. — **Passionistes; Bénédiction des Chemins de Croix.**

Très Saint-Père, les Pères de la Congrégation de N.-S. Jésus-Christ supplient Votre Sainteté d'accorder à leurs Supérieurs respectifs le pouvoir d'ériger les Stations du Chemin de la Croix dans les chapelles intérieures de leurs maisons religieuses, afin qu'ils puissent jouir à perpétuité des Indulgences attachées à cette pieuse dévotion, ainsi que tous ceux qui se retirent dans leurs maisons pour y faire les exercices. Ils supplient en outre Votre Sainteté de daigner accorder que les religieuses Passionnistes, à l'instar des religieuses des autres instituts religieux, participent aux mêmes grâces dont jouissent les religieux.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI humillimis Oratorum precibus benigne annuens facultatem concessit Superioribus Domorum Congregationis pro tempore existentibus erigendi Stationes Viæ Crucis in interioribus dictarum Domorum sacellis. Omnes vero Indulgentias huic S. Operi adjunctas consequi poterunt, tum Religiosi Oratores, quovis tempore, tum Fideles cœteri, tempore Exercitiorum Spiritualium, quæ in prædictis domibus peraguntur. Insuper Eadem Sanctitas Sua clementer indulsit ut Moniales ejusdem Congregationis omnibus et singulis Indulgentiis quibus gaudet Congregatio Virorum, frui possint et valeant. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 17 maii 1783.

J. C. de SOMALIA Secret.

388. — **Chemin de la Croix.**

PLACENTINA. — Cum ad Sac. Congregationem Indulgentiarum, delata fuerit controversia inter R. D. Josephum Sormani Præpositum Ecclesiæ Parochialis S. Prothasii Civit. Placentinæ et RR. PP. Ord. Reformatorum S. Francisci

Ven. Conventus nuncupat. *De Campanea* dictæ Civitatis, quoad validitatem Indulgentiarum S. Viæ Crucis in præfata Parochiali Ecclesia erectæ, et hinc propositum dubium : An Constet de validitate ejusdem erectionis in casu, etc. Eadem Sac. Congregatio particulariter habita die 12 mensis julii 1783, re mature perpensa ac libratis quæ afferebantur hinc inde rationibus, fuit in voto: « Affirmative et consulendum Sanctissimo, vel, quatenus opus sit, dignetur impertiri sanationem. » De quibus facta relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. VI in Audientia habita die 19 supradicti mensis et anni, Eadem Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne confirmavit et præfatam Sanationem, quatenus opus sit, clementer est impertita.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 19 julii 1783.

J. C. De Somalia Secret.

389. — Union de trois personnes en l'honneur de la Sainte Trinité.

Trois personnes, unies dans le Seigneur par les liens d'une charité mutuelle, s'engagent spontanément, mais sans aucune obligation de conscience, à pratiquer un exercice religieux, qui consiste à adorer les trois personnes divines, trois fois le jour, le matin, à midi et le soir, en récitant chaque fois sept *Gloria Patri* et un *Ave Maria*, pour adorer l'Incarnation du Verbe et honorer la très sainte Vierge sa mère. Ces prières peuvent se faire ou ensemble ou séparément, au gré de chacun et suivant les circonstances.

Pour que cette pieuse union se perpétue, il est nécessaire que les trois personnes associées se connaissent, afin que si l'une d'elles vient à manquer, les deux qui restent puissent lui en substituer une autre.

Ce saint exercice a commencé en France sous les auspices de Mgr de Beaumont, archevêque de Paris.

Urbis et orbis — Ut erga Sacrosanctam Individuam Trinitatem, et erga Incarnationem Domini Nostri Jesu Christi, præcipua Catholicæ fidei Mysteria, itidemque erga Deiparam Virginem in fidelium animis altius defigatur, et adolescat in dies pia devotionis affectio, laudentque Dominum omnes gentes et omnes populi; Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI enixis nonnullorum precibus libentissime annuens omnibus, et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui, ducti spiritu veritatis et charitatis, ultro in Sanctam Societatem convenientes terni ad honorem Sanctissimæ Tri-

nitatis, et ad quamdam hujus Mysterii significationem, tribus distinctis diei horis, nempe antemeridianis, pomeridianis, et vespertinis, sive conjunctim, sive seorsum singuli septies *Gloria Patri, etc.*, et semel *Angelicam Salutationem* corde saltem contriti ac devote recitaverint, Indulgentiam centum dierum qualibet die, septem vero annorum, totidemque quadragenarum diebus Dominicis benigne concessit. Præterea iis omnibus, qui piam susceperint consuetudinem hujusmodi preces fundendi quotidie, Indulgentiam Plenariam bis in mense acquirendam, duabus videlicet cujuslibet mensis diebus Dominicis ad arbitrium eligendis, in quibus vere pœnitentes, confessi, ac Sacra Communione refecti juxta mentem Sanctitatis Suæ oraverint per aliquod temporis spatium, amantissime impertitus est. Quod si trium Sodalium quavis de causa quispiam defecerit, qui supererunt, ternarius perpetuo ut constet numerus, alium deinceps in ejus locum sufficere curabunt. Itaque fideles omnes Sanctitas Sua vehementer in Domino hortatur, ut e sancto hoc atque adeo salutari pietatis in Deum exercitio tantam percipere utilitatem non prætermittant. Quicumque enim id assidue fideliterque præstiterint, sperandum sane iisdem est fore ut præsertim Deiparæ Virginis patrocinio ea divinæ gratiæ consequantur auxilia, quorum ope ad cœlestium amorem conversi, et Christianam in terris vitam constanter agant, et euntes de virtute in virtutem gaudiis tandem perfruantur æternis. Voluit demum Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuam fore, sine ulla Brevis expeditione, et non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 15 maii 1784.

V. Card. Borromæus Pro-Præf.

Julius Maria De Somalia, Sac. Cong. Indulg. Secret.

390. — Archiconfrérie de la Sainte Trinité.

Urbis. — Ad humillimas preces Archiconfraternitatis sub titulo Sanctissimæ Trinitatis Peregrinorum ac Convalescentium nuncupat. Urbis, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI benigne inclinatus, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui Ecclesiam pariter sub titulo Sanctissimæ Trinitatis, necnon publicum ejusdem Archiconfraternitatis Oratorium in feriis sextis Quadragesimæ devote visita-

verint, et juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, fidelibus etiam defunctis applicabilem, in qualibet feria sexta Quadragesimæ lucrandam benigne concessit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam in perpetuum absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 decembris 1784.

Th. De Marco Secret.

391. — Archiconfrérie de la Sainte Trinité.

Urbis. — Ad humillimas preces Archiconfraternitatis sub titulo Sanctissimæ Trinitatis Peregrinorum et Convalescentium Urbis, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI benigne inclinatus, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui Ecclesiam Archiconfraternitatis supradictæ in solemnitate Sanctissimæ Trinitatis, et quinque B. M. V. festis diebus, videlicet Nativitatis, Annunciationis, Visitationis, Purificationis ac Assumptionis devote visitaverint, et juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, fidelibus etiam defunctis applicabilem, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi cum extensione præfatæ Indulgentiæ ad singulas respectivas octavas festivitatum earumdem, semel tamen lucrandæ infra quamlibet prædictam octavam benigne concessit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam in perpetuum suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 decembris 1784.

Th. De Marco Secret.

392. — Eglises des Mercédaires.

Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI ad humillimas preces R. P. Petri a Spiritu Sancto, Postulatoris Causæ B. Mariæ Annæ a Jesu, nomine totius Ordinis B M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum benigne inclinatus, omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis, ac S. Communione refectis, qui die decimaseptima aprilis cujuslibet anni aliquam publicam Ecclesiam ejusdem Ordinis ubique locorum degentem devote visitaverint, ibique per

aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei, clementer concessit. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam absque ulla Brevis expeditione perpetuis futuris temporibus fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 12 novembris 1785.

Th. de Marco Secret.

393. — Mercédaires; Absolution générale.

Ordinis B. M. V. de mercede redemptionis captivorum. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI humillimis precibus R. P. Petri a Spiritu Sancto, Postulatoris Causæ B. Mariæ Annæ a Jesu, nomine totius Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum benigne annuens, facultatem eidem Ordini jam concessam impertiendi Absolutionem generalem in diebus ejusdem B. M. V. de Mercede, S. Antonii Abbatis, S. Petri Nolasci, feria quarta Cinerum, feria quinta Majoris Hebdomadæ, S. Laurentii Mart. et S. Catharinæ Virg. juxta formam a sa. me. Clemente X præscriptam, benigne extendit pro die decimaseptima mensis aprilis cujuslibet anni, et perpetuis futuris temporibus, servata eadem forma, valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 4 februarii 1786.

Th. de Marco Secret.

394. — Antiennes Salve Regina et Sub tuum.

Urbis et orbis. — Ut Beatæ Virginis Deiparæ et omnium Sanctorum cultus in dies augeatur et adversantes sæculi conatus conterantur, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI enixis piorum Virorum precibus annuens, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui vero Religionis spiritu ducti corde saltem contrito mane recitabunt Antiph. *Salve Regina*, vespere *Sub tuum præsidium*, cum versiculo *Dignare me*, etc., et versiculo altero *Benedictus Deus in Sanctis suis*, Indulgentiam centum dierum qualibet die; septem annorum, totidemque quadragenarum diebus Dominicis concessit. Præterea iis omnibus qui hujusmodi preces quotidie fuderint, Indulgentiam Plenariam, bis in mense acquirendam, duabus videlicet cujusvis mensis diebus Dominicis pro arbitrio eligendis, in quibus vere pœnitentes, confessi et S. Communione refecti juxta Sanctitatis Suæ mentem per aliquod temporis spatium oraverint, benigne impertitus est.

Eamdemque Indulgentiam Plenariam cum iisdem conditionibus amantissime concessit in omnibus et singulis B. M. V. festivitatibus necnon in festo Omnium Sanctorum, de quorum honore præcipue agitur. Denique singulis fidelibus, qui aut sacramentaliter confessi et S. Communione refecti, aut saltem corde vere sint contriti, Plenariam Indulgentiam in articulo mortis elargitus est.

Curabunt igitur fideles omnes, qui hoc singulari beneficio gaudere voluerint, præmissa diligenter explere, quo facilius ex hac mortali vita ad æternam Patriam in Societatem B. Virginis et Sanctorum omnium recipi mereantur. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuam fore sine ulla Brevis expeditione, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 5 aprilis 1786.

V. Card. Borromæus Pro-Præf.
Th. DE MARCO Secret.

395. — Prière à l'Ange gardien.

Pie VI ayant déjà accordé une indulgence de cent jours à qui récite la Prière *Angele Dei,* on fait instance pour obtenir l'Indulgence plénière *in articulo mortis* pour quiconque l'aura fréquemment récitée pendant sa vie.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VI omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui frequenter ac devote, vita eorum durante, præfatam Antiphonam *Angele Dei*, etc., recitaverint, Indulgentiam Plenariam in mortis articulo lucrandam, dummodo rite dispositi fuerint, benigne concessit. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 junii 1796.

J. B. BUSSI Secret.

396. — Fête des saints de l'Ordre du Saint Sauveur.

ORDINIS SANCTISSIMI SALVATORIS. — Ad humillias preces R. P. Procuratoris Generalis Ordinis S. Birgittæ nuncupat. Sanctissimus Dominus Noster benigne inclinatus omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui Ecclesias publicas tam Patrum, quam Monialium supradicti Ordinis die in qua festum Commemorationis Sanctorum Ordinis ejusdem pro varietate Diœcesum celebrandum devote visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis

vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei festi, fidelibus defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 29 novembris 1797.

J. B. Bussi Secret.

397. — Confrérie de Notre-Dame des Sept-Douleurs, Psaumes.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII omnibus utriusque sexus Christifidelibus cuilibet Sodalitati sub Titulo B. M. V. Septem Dolorum canonice tum erectæ adscriptis, seu in posterum adscribendis, quæ infrascriptas preces authentice recensitas corde saltem contrito devote recitaverint, Indulgentiam centum dierum in quolibet die semel lucrandam, fidelibus defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Insuper eisdem Christifidelibus easdem preces frequenter infra annum recitantibus ac vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis qui aliquam publicam Ecclesiam in festo B. M. V. Septem Dolorum devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, pariter ut supra fidelibus defunctis applicabilem, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis prædicti festi, clementer impertitus est. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 28 februarii 1801.

Petrus Maccarani Secret.

Sancta Maria, succurre miseris, juva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto femineo sexu, sentiant omnes tuum juvamen quicumque celebrant tuam sanctam commemorationem.

Pater Ave, et Credo, etc.

Antiph. Voce mea ad Dominum clamavi et exaudivit me.

Psal. 3. Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me etc.

Gloria Patri, etc.

Antiph. Miserere mei et exaudi orationem meam.

Psal. 4. Cum invocarem, exaudivit me Deus justitiæ meæ, etc.

Gloria Patri, etc.

Antiph. Exaudi, Domine, vocem deprecationis meæ, dum oro ad te.

Psal. 27. Ad te, Domine, clamabo; Deus meus, ne sileas a me, etc.

Gloria Patri, etc.

Antiph. Inclina aurem tuam ad me; accelera ut eruas me.

Psal. 30. In te, Domine, speravi, non confundar in æternum, etc.

Gloria Patri, etc.

Antiph. Quoniam tu, Deus meus, exaudisti orationem meam, etc.

Psal. 60. Exaudi, Deus, deprecationem meam, intende orationi meæ, etc.

Gloria Patri, etc.

Antiphon. Ego vero egenus et pauper sum; Deus, adjuva me.

Psal. 69. Deus, in adjutorium meum intende, etc.

Gloria Patri, etc.

Antiph. Impleat Dominus omnes petitiones tuas.

Psalm. 19. Exaudiat te Dominus in die tribulationis, etc.

Gloria Patri, etc.

℣. Eripe me de inimicis meis, Deus meus.
℟. Et ab insurgentibus in me libera me.
℣. Deus, in adjutorium meum intende.
℟. Domine, ad adjuvandum me festina.
℣. Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis.
℟. Miserere nobis.
℣. Exurge, Christe; adjuva nos.
℟. Et libera nos propter nomen tuum.
℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit cœlum et terram.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus, mœstorum consolatio, laborantium fortitudo; perveniant ad te preces de quacumque tribulatione clamantium, ut omnes sibi in necessitatibus suis misericordiam tuam gaudeant affuisse.

Quæsumus, omnipotens Deus, vota humillium respice, atque ad defensionem nostram dexteram tuæ majestatis extende.

Pateant aures misericordiæ tuæ, Domine, precibus supplicantium, et ut petentibus desiderata concedas, fac eos quæ tibi sunt placita postulare.

Prætende, Domine, famulis et famulabus tuis dexteram cœlestis auxilii, ut te toto corde perquirant, et quæ digne postulant consequi mereantur.

Deus, refugium nostrum et virtus, adesto piis Ecclesiæ tuæ precibus, auctor ipse pietatis et præsta, ut quod fideliter petimus efficaciter consequamur.

Exaudi, Domine, preces nostras, ut redemptionis nostræ sacrosancta commercia et vitæ nobis conferant præsentis auxilium et gaudia sempiterna concilient.

Concede nos famulos tuos, quæsumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa B. Mariæ semper Virginis intercessione a præsenti liberari tristitia et æterna perfrui lætitia. Per Christum, etc.

℟. Amen.

HYMNUS.

Sancta Mater, istud agas
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati
Tam dignati pro me pat
Pœnas mecum divide.
Fac me tecum pie flere
Crucifixo condolere
Donec ego vixero.
Juxta Crucem tecum stare
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

℣. Ora pro nobis, Virgo dolorosissima,
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

OREMUS.

Deus, in cujus Passione secundum Simeonis prophetiam dulcissimam animam gloriosæ Virginis et Matris Mariæ doloris gladius pertransivit; concede propitius, ut qui Transfixionem Ejus et passionem venerando recolimus, gloriosis meritis, et precibus omnium Sanctorum Cruci fideliter astantium intercedentibus, passionis tuæ effectum felicem consequamur. Qui vivis et regnas, etc. Amen.

On dit trois fois :

℣. Virgo Dolorosissima, ℟. Ora pro nobis.
℣. Nos cum prole pia, ℟. Benedicat Virgo Maria.

398. — Prière à s. Louis de Gonzague.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII humillimis precibus a quamplurimis Orbis Catholici Episcopis Sibi porrectis benigne annuens, et ad augendam erga S. Aloysium Gonzagam, Juventutis specialiter Patronum, devotionem, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote Orationem *O Luigi santo*, etc., ac insimul Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam recitaverint, Indulgentiam centum dierum, semel ab unoquoque singulis diebus lucrandam, fidelibus defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgen. die 6 martii 1802.

Petrus Maccarani Secret.

399. — Prière au Saint Cœur de Marie.

Plusieurs évêques et prêtres demandent les indulgences suivantes pour l'oraison *O Cœur de Marie*, etc., suivie de la jaculatoire *Connu, loué*, etc. :

1° Une fois le jour, indulgence de soixante jours.

2° Indulgence plénière, aux fêtes de la Nativité, de l'Assomption et du S. Cœur de Marie, pour ceux qui l'auront récitée pendant une année entière, pourvu qu'en outre des conditions ordinaires, ils visitent une église dédiée à la sainte Vierge.

3° Indulgence plénière à l'article de la mort, pour tous ceux qui, pendant toute leur vie, auront pratiqué chaque jour cet exercice.

Enfin, que toutes ces indulgences soient applicables aux âmes du Purgatoire.

Ex audientia Sanctissimi, die 18 augusti 1807.

Sanctissimus D. N. benigne annuit juxta petita in perpetuum.

Petrus Maccarani Secret.

400. — Les Trois Heures d'agonie de Notre-Seigneur.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII ad augendam Christifidelium pietatem et devotionem in recolenda sacrosancta illa trium horarum memoria, quibus Salvator Mundi Dominus Noster Jesus Christus pro omnibus nobis pependit in Cruce, juxta methodum religiose, ac maximo animarum fructu jam introductam et in pluribus

Ecclesiis frequentatam in ipsa Feria VI Majoris Hebdomadæ, benigne ampliavit, et indulsit, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus in forma Ecclesiæ consueta, et ab Apostolica Sede præscripta, qui singulis annis in ipso Feriæ VI Majoris Hebdomadæ die per tres continuas diei ejusdem horas se recollegerint, et animo revolvere, ac corde perpendere pro uniuscujusque modulo studuerint, quæ tunc pro nobis passus est in Cruce quæque sanctissima verba protulit moriens Redemptor Mundi : vel privatim, vel conjunctim sub proprio Parocho, vel alterius Sacerdotis, aut Ministri directione, aut probati et devoti alicujus libelli hoc argumentum tractantis subsidio, et Psalmorum, Hymnorum aliarumque vocalium precum supplemento, in Ecclesiis, et Oratoriis ruralibus et Locorum, vel etiam Civitatum, ubi non celebretur eo tempore pium idem exercitium, vel ob concursum populi, vel loci angustiam aditus ibidem alicui forte non pateat; ne propter hæc quisquam fidelium volens et cupiens, tanto religionis nostræ bono fraudetur, idem Sanctissimus Pater Pius PP. VII indulget, et largitur, ut de spirituali Ecclesiæ thesauro Plenariam omnium peccatorum Indulgentiam, piissimo huic exercitio publice et solemniter celebrato ab Apostolica S Sede jam ab anno 1789 concessam et fidelibus etiam defunctis applicabilem, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, in Feria V in Cœna Domini vel infra hebdomadam Paschalem, et per aliquod temporis spatium pie oraverint juxta mentem Sanctitatis Suæ, eodem modo quisque lucrari possit et valeat ac si solemnioribus iisdem functionibus ubi frequentantur præsens esset.

Mandat insuper, et elargitur idem Sanctissimus Pater, ut in singulis anni sextis Feriis, quisque fidelium qui ejusdem Divini Agonis digne memor, atque devotus per aliquod temporis spatium eodem modo quo supra dictum est pie oraverit; singulis vicibus, Indulgentiam biscentum dierum pariter lucrari possit et valeat, addendo etiam, quod pro omnibus et singulis anni mensibus, omnes qui continuis præcedentibus Feriis sextis meditaverint et oraverint, in Feria ultima cujuslibet mensis sexta, pium idem trium horarum exercitium privatim pariter vel conjunctim sancte ac pie renovaverint; eadem in forma similiter Ecclesiæ consueta, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et ut supra oraverint, Plenariam Indulgentiam, quæ pro solemni Feria VI Majoris Hebdomadæ concessa est, eodem modo semel in mense consequatur. Præsentibus proprio Sanctitatis Suæ Motu et ad plurium Sanctissimi Agonis

devotorum preces concessis, et elargitis, absque ulla Brevis expeditione in perpetuum valituris.

Datum Romæ die 14 februarii ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. anno Domini 1815.

J. D. Card. Caracciolo Præf.
Petrus MACCARANI Secret.

401. — Prière contre la Mort subite.

URBIS ET ORBIS. — Ut flagella iracundiæ Omnipotentis Dei, quæ pro peccatis nostris patimur, et iram indignationis suæ quam nos meremur averteret, qui hisce potissimum temporibus repentino apoplexiæ morbo, sic disponente Deo, corripimur, Davidis sequentes vestigia, qui juxta sermonem Gad quem præceperat ei Dominus, et ascendit et ædificavit altare Domino, et obtulit Holocausta et Pacifica et propitiatus est Dominus terræ, et cohibita est plaga ab Israel; hinc est quod Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII, desiderans Domino populum reddere acceptabilem, et bonorum operum sectatorem, fideles ipsos ad complacendum, et quasi quibusdam allecturus muneribus, Indulgentiis videlicet et remissionibus invitans, ut exinde reddantur Divinæ Gratiæ aptiores; omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote infrascriptas preces recitaverint, quoties id egerint, Indulgentiam centum dierum benigne concessit. Iis vero utriusque sexus Christifidelibus quotidie per annum supraenunciatas preces ut supra recitantibus, Indulgentiam Plenariam, fidelibus quoque defunctis applicabilem, tam in diebus festivitatis Sanctissimæ Crucis, quam in feria quinta et sexta Majoris hebdomadæ lucrandam, dummodo vere pœnitentes confessi, ac S. Communione refecti fuerint, et aliquam publicam Ecclesiam visitaverint, ubi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum asservatur, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, clementer impertitus est. Voluitque Sanctitas Sua perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituras.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 2 martii 1816.

J. Ph. Card. Scotti Pro-Præf.
Petrus MACCARANI Secret.

Ces prières ont été recueillies par le B. Cardinal Thommasi Elles portent pour titre

Orationes et Antiphonæ ad petendam a repentina morte liberationem accomodatæ, jussu S M. Clementis XI, collectæ a B. Josepho Maria cardinali Thommasi.

402. — Prières à la Sainte Trinité et à tous les Saints du Paradis.

Frère Stanislas de Saint-François-de-Paule, carme déchaussé, fait instance pour obtenir des Indulgences en faveur de quiconque récite les deux Antiennes suivantes, extraites de l'Office divin.

Antienne à la Sainte Trinité.

Te Deum Patrem Ingenitum, Te Filium Unigenitum, Te Spiritum Sanctum Paraclitum : Sanctam et Individuam Trinitatem toto corde et ore confitemur, laudamus atque benedicimus, Tibi Gloria in sæcula.

℣. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.

℟. Laudemus et superexaltemus eum in sæcula.

Oremus. — Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione veræ fidei æternæ Trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia Majestatis adorare Unitatem : quæsumus, ut ejusdem fidei firmitate ab omnibus semper muniamur adversis. Per Dominum nostrum etc.

Antienne à tous les Saints du Paradis.

Angeli, Archangeli, Throni et Dominationes, Principatus et Potestates, Virtutes Cœlorum, Cherubim atque Seraphim, Patriarchæ et Prophetæ, Sancti Legis Doctores, Apostoli, omnes Christi Martyres, Sancti Confessores, Virgines Domini, Anachoritæ, Sanctique omnes intercedite pro nobis.

℣. Omnes Sancti et Sanctæ Dei.

℟. Intercedite pro nobis.

Oremus. — Omnipotens sempiterne Deus, qui omnium Sanctorum merita nobis prodesse voluisti, quæsumus, ut desideratam nobis tuæ propitiationis abundantiam multiplicatis intercessoribus largiaris. Per Dominum etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII piis precibus dilecti Filii Fr. Stanislai a S. Francisco de Paula, Ordinis Carmelitarum Excalceatorum benigne, inclinatus, omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui corde saltem contrito antedictas preces, ad gloriam Sanctissimæ Trinitatis, et honorem Sanctorum omnium exaratas, quotidie, ac devote recitaverint, Indulgentiam centum dierum, in singulis Dominicis cujuslibet mensis lucrandam, benigne concessit. Voluitque autem Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus fore valituram ; et (quoniam jam satis super hoc provisum) ne transeat in exemplum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 2 julii 1816.

Laurentius Mattei Secret.

403. — Prières nouvelles.

Cum Sac. Congregationi Indulgentiis et Sacris Reliquiis præpositæ nonnulli porrecti fuerint supplices libelli in quibus continebantur preces ab aliquibus piis et Religiosis viris exaratæ, vel in memoriam Passionis Christi Domini vel Sanctorum etc. aut in suffragium defunctorum fidelium etc. pro quibus precibus specialis aliqua dierum, annorum, et etiam Plenaria Indulgentia postulabatur; hinc facto verbo cum Sanctissimo per me infrascriptum Secretarium, ut iisdem instantiis, aliisque similibus in posterum consuleret, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII ex Audientia diei 9 julii 1816, inhærendo ad decretum sa. me. Pii PP. VI Prædecessoris Sui sub die 7 julii 1777, et quoniam de his jam satis satisque provisum, illud approbando confirmavit, et publicari mandavit ut in posterum nullæ admittantur instantiæ, nec concedantur Indulgentiæ supplicibus libellis, novas preces continentibus, novasque Indulgentias postulantibus. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 julii 1816.

Laurentius Mattei Secret.

404. — Hymne à s. Michel.

Ut nos in tantis periculis constituti majoribus, spiritualibusque ne destituamur auxiliis, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII, de æterna Christifidelium felicitate procuranda quam maxime sollicitus, et ut erga S. Michaelem Archangelum, Cœlestis Militiæ Principem, devotio augeatur, sitque nobis tutamen, atque præsidium; hinc est, quod piorum Virorum et potissimum Confratrum Ven. Archiconfraternitatis S. Mariæ Orationis de Urbe, qui prælaudatum S. Archangelum suum in specialem Protectorem venerantur, enixis precibus benigne annuens, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito, ac devote Hymnum, Responsorium, et Antiphonam, ut infra, recitaverint, Indulgentiam biscentum dierum qualibet die benigne concessit. Iis vero, qui per integrum mensem hujusmodi preces quotidie fuderint, Indulgentiam Plenariam semel in quolibet mense, die videlicet uniuscujusque arbitrio eligendo, in quo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, clementer impertitus est. Voluitque

Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 6 maii 1817.

Angelus COSTAGUTI Secret.

HYMNUS.

Te splendor et virtus Patris
Te vita Jesu Cordium
Ab ore qui pendent tuo
Laudamus inter Angelos.
Tibi mille densa millium
Ducum corona militat :
Sed explicat victor Crucem
Michael Salutis Signifer.
Draconis hic dirum caput
In ima pellit tartara
Ducemque cum rebellibus
Cœlesti ab arce fulminat.
Contra ducem superbiæ
Sequamur hunc nos Principem
Ut detur ex Agni throno
Nobis corona gloriæ.
Patri simulque Filio
Tibique, Sancte Spiritus,
Sicut fuit sit jugiter
Sæculum per omne gloria. Amen.

Antiphona. — Princeps gloriosissime, Michael Archangele, esto memor nostri, hic et ubique semper deprecare pro nobis Filium Dei. Alleluia, Alleluia.

℣. In conspectu Angelorum psallam tibi, Deus meus.

℟. Adorabo ad templum sanctum tuum, et confitebor nomini tuo.

Oremus. — Deus, qui miro ordine Angelorum ministeria hominumque dispensas; concede propitius, ut a quibus tibi ministrantibus in cœlo semper assistitur, ab his in terra vita nostra muniatur. Per Dominum etc.

405. — Ouvrages de piété.

Die 20 augusti 1817.

Sacra Congregatio Indulgentiarum Indulgentias de quibus in præsenti Opusculo: *Metodo di vita per li giovani della Congregazione e adunanza di S. Maria del Pianto, proposto ai medesimi da Mons. Antonio Santelli, Sacerdote Romano,*

canonico di S. Anastasia e direttore dell' adunanza ; uti authenticas, imprimi posse, et publicari censuit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum.

Angelus COSTAGUTI Secr.

406. — Scala Sancta.

URBIS. — Inter obsequia, quæ Sacrosanctis Religionis nostræ divinis mysteriis Christifideles deferre consueverunt, illud potissimum Deo pergratum et iisdem utile accidit, ut Passionis Salvatoris Nostri Jesu Christi mysteria recolentes, et abstrahantur a noxiis, et ad salutaria dirigantur. Qua de re Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII, ad augendam fidelium devotionem, fovendamque et excitandam memoriam erga monumenta Passionis Christi, et maxime præclarum illud Schalæ Sanctæ, in qua Redemptor Dominus per singulos illius gradus non semel tantum ascendit, et Sanguine Suo pretioso consecravit; volensque ut dignis frequentetur honoribus, et simul fideles ad illud confluentes beneficia majora pertrahant, necnon ad defunctorum fidelium levamen et solatium redundet; reserandos propterea Sibi esse thesauros Ecclesiæ censuit, ac supplicationibus Capituli et Canonicorum Patriarchalis Lateranensis Basilicæ super hoc porrectis, atque inhærendo concessionibus fel. rec. Leonis PP. IV et Paschalis PP. II Prædecessorum suorum, qui singulis utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito orantibus, vel meditantibus Passionem D. N. Jesu Christi, et prælaudatam Schalam Sanctam flexis genibus ascendentibus, Indulgentiam novem annorum pro quolibet gradu concessere; easdem Indulgentias Idem Sanctissimus non modo perpetuis futuris temporibus, et absque ulla Brevis expeditione valituras confirmavit, sed quatenus opus sit, de novo impertitus est et ut animabus Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ex hac luce migraverint, per modum suffragii applicari possint, in Domino pariter concessit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum, die 2 septembris 1817.

J. Ph Card Scotti Pro-Præf.

Angelus COSTAGUTI Secret.

407. — Litanies de la Sainte Vierge.

URBIS ET ORBIS. — Pia Summorum Pontificum cura omnium saluti prospiciens de thesauris Ecclesiæ Indulgentias nedum viventibus fidelibus, sed per earum applicationem

etiam in Domino defunctis ad relaxationem pœnæ singulis temporibus elargiri consuevit; eo fortasse pietatis obtentu, ut exutæ corporibus animæ, quæ remissionem sibi emereri non valeant, militantis Ecclesiæ collatis suffragiis consequerentur. Volens igitur Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII ex Pastorali Officio et Charitate animarum saluti paterne consulere, omnes fideles ad B. Mariæ Virginis devotionem invitat, ut ipsa Dei Mater Ejus intercessione validissima, tam fideles in hac vita degentes a malis imminentibus liberare, quam illos ex isto corporis ergastulo solutos a Purgatorii pœnis eripere dignaretur, nonnullorum piorum Virorum supplicationibus inclinatus, Indulgentiam biscentum dierum a fel. rec. Sixto V et Benedicto XIII omnibus utriusque sexus Christifidelibus, quoties Litanias B. M. Virginis corde saltem contrito ac devote recitaverint, concessam, non modo confirmavit, verum etiam ad tercentum dies pro qualibet vice extendit. Insuper eisdem Christifidelibus, Litanias præfatas quotidie recitantibus, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint et juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam in quinque ejusdem B. M. V. festivitatibus de præcepto in Kalendario Romano descriptis lucrandam, dummodo aliquam publicam Ecclesiam devote visitaverint, clementer est elargitus, easdem Indulgentias tam Plenariam, quam Partialem, animabus fidelium defunctorum, ut ad æternam salutem, per Dei misericordiam, et Ejusdem B. M. V. merita perduci valeant, applicari etiam posse, et perpetuis futuris temporibus valituras, absque ulla Brevis expeditione peramanter concessit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 septembris 1817.

G. Card. Ab Auria.
Angelus Costaguti Secret.

408. — Neuvaine du Sacré-Cœur de Jésus.

On demande l'extension à perpétuité des indulgences spéciales accordées pour sept ans, en 1809, et non seulement pour la neuvaine qui précède la fête du Sacré-Cœur de Jésus, mais encore pour toute autre neuvaine du même genre qui se ferait dans le cours de l'année. Ces indulgences étaient de trois cents jours pour chaque jour de la neuvaine, et plénière, un jour de la neuvaine ou de l'octave. Pour cela, il fallait se confesser, communier et faire la neuvaine du Père Borgo.

Sanctissimus D. N. Pius PP. VII supraenunciatas Indul-

gentias tam in Novendiali festum Sanctissimi Cordis Jesu præcedenti, quam in alio infra annum uniuscujusque arbitrio peragendo, perpetuis futuris temporibus valituras pro omnibus utriusque sexus Christifidelibus benigne confirmavit et quatenus opus sit, de novo concessit absque ulla Brevis expeditione, cum facultate etiam supradictas Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi, servato in reliquis tenore primæ concessionis.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 januarii 1818.

J. Phil. Card. Scotti.
Angelus Costaguti Secret.

409. — Frères Mineurs; Portioncule.

Anconitana. — Cum ad Sac. Indulgentiarum Congregationem delatum fuerit quæsitum : An Ecclesia olim FFr. Minorum gaudeat Indulgentiis Ordini præfato concessis, cum idem Ordo non amplius extiterit. Et hinc proposita dubia : 1° Utrum Ecclesia Ord. Min. nunc devoluta Ordinario propter circumstantias, in qua Sacra faciunt Sacerdotes Sæculares, fruatur iisdem Indulgentiis, ut primum, præcipue illa de Portiuncula? 2° Utrum Ecclesia Ord. Minor. utique vendita, sed Sacerdoti Ord. Min. sine habitu Religionis tradita, gaudeat pariter Indulgentiis supradictis? 3° Utrum Ecclesia Ord Min. pariter vendita, ab acquirente curatur, ut Sacra in ipsa aliquando fiant a Presbytero Sæculari, quæritur an supradictis fruantur Indulgentiis? Eadem Sac. Congregatio particulariter habita die 15 mensis januarii 1818, auditis Consultorum votis, re mature perpensa fuit in voto: « Negative ad Primum, quoad Indulgentias concessas generaliter vel specialiter omnibus Christifidelibus visitantibus Ecclesias Ord. Min. et ideo etiam quoad illam de Portiuncula;» et similiter « Negative, quoad Secundum et Tertium. » De quibus facto verbo cum Sanctissimo in Audientia habita die 10 februarii 1818, Eadem Sanctitas Sua votum Sacræ Congregationis benigne confirmavit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 10 februarii 1818.

J. Ph. Card. Scotti.
Angelus Costaguti Secret.

410. — Oraison à Dieu le Père et Jaculatoire.

Urbis et orbis. — Ad humillimas preces Sacerdotis Fr. Joannis Adalberti Ridrzuchi, Congregationis Sanctissimi Redemptoris in Helvetia, Sanctissimus Dominus Noster Pius

PP. VII benigne inclinatus, ipsiusque zelum maxime commendans, qui ad profectum animarum fidelium et ad Omnipotentis Dei misericordiam implorandam, necnon Beatissimæ Virginis Mariæ Patrocinium obtinendum, aliquas Indulgentias pro recitatione infrascriptarum precum a Christifidelibus lucrifaciendas postulaverit; universis utriusque Christifidelibus, qui preces videlicet : Oratio ad Deum Patrem *O Pater,* et inde Jaculatoriam ad B M. V. *O Beatissima* (ut infra) corde saltem contrito ac devote recitaverint, Indulgentiam quadraginta dierum, semel in die ab unoquoque lucrandam, benigne concessit. Iis vero Christifidelibus, qui quotidie per mensem supraenunciatas preces recitaverint, Indulgentiam Plenariam die uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et aliquam publicam Ecclesiam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, clementer etiam impertitus est. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 21 aprilis 1818.

Angelus Costaguti Secret.

Oratio ad Deum Patrem. — *O Pater misericordiarum, fons omnis boni! Te supplex exoro per Sacratissimum, Tuique amantissimum Cor Jesu dilectissimi Filii tui Domini et Redemptoris Nostri, in quo tibi semper bene complaces, dignare concedere mihi N. N. gratiam vivæ Fidei, firmæ Spei, et ardoris Charitatis erga Te et proximum meum; insuper gratiam vere dolendi de omnibus peccatis meis una cum firmissimo proposito Te in posterum numquam offendi : ut secundum Divinum Beneplacitum tuum semper vivere, voluntatem tuam sanctissimam corde magno, et animo volenti in omnibus adimplere, et in amore tuo usque in finem vitæ meæ perseverare valeam. Amen*

Jaculatoria ad B. Virginem Mariam. — *O Beatissima Virgo Maria, Mater Domini et Redemptoris mei! Te ergo quæso, te precor, fac per misericordiam tuam ut in omnibus periculis et necessitatibus animæ meæ ad te confugiam, te orem, te invocem in auxilium mihi.*

411. — Jaculatoires.

Urbis et orbis. — Quum Superior et Sacerdotes Ven. Piæ Unionis S. Gallæ de Urbe enixe deprecarentur, aliquas impertiri Indulgentias a Christifidelibus infrascriptam Jaculatoriam recitantibus videlicet : *Fiat, laudetur, atque in æter-*

num superexaltetur justissima, altissima, et amabilissima voluntas Dei in omnibus, vel italico idiomate : *Sia fatta, lodata, ed in eterno esaltata la giustissima, altissima ed amabilissima volonta di Dio in tutte le cose.* Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII quam Deo gratum, quamque fidelibus utile hoc pium exercitium agnoscens, oratorum precibus benigne inclinatus, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui prælaudatam Jaculatoriam corde saltem contrito ac devote recitaverint, Indulgentiam centum dierum, semel in die ab unoquoque acquirendam, benigne concessit. Iis vero, qui quotidie pium hoc peregerint exercitium, Indulgentiam Plenariam semel in anno, die videlicet uniuscujusque arbitrio eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi, Sacraque Communione refecti fuerint et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, est elargitus, ac iis qui sæpe in vita dictam sacram recitationem absolverint, Indulgentiam Plenariam in mortis articulo lucrandam, dummodo rite dispositi fuerint et mortem de manu Dei æquo animo exceperint, clementer est impertitus. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione, etiam cum facultate præmemoratas Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 19 martii 1818.

Angelus Costaguti Secret.

412. — Sacré Cœur de Jésus; Jaculatoire.

Ad humillimas preces Nobilis Fœminæ Catharinæ Soymonoff Gagarin, Civitatis *Pietroburgo* nuncupat, Imaginem Sanctissimi Cordis Jesu de suo patronatu in publica aliqua Ecclesia fidelium venerationi, ac cultui exponere volentis, proindeque nonnullas a Christifidelibus de thesauro Ecclesiæ Indulgentias eamdem Imaginem visitantibus lucrifaciendas obtinere cupientis, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII Oratricis precibus benigne inclinatus omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui prælaudatam S. Iconem decenter collocandam in una publica Ecclesia, ab Ordinario loci, vel Vicario Apostolico pro unica tantum vice designanda, devote visitaverint, et Symbolum Apostolorum, videlicet, *Credo,* cum versiculo : *Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime toujours davantage,* et unum *Pater et Ave,* corde saltem contrito ac devote recitaverint, Iudulgentiam tercentum dierum in qualibet die ab unoquoque acquirendam, benigne concessit. Iis vero Christifidelibus, qui quotidie per mensem præfatas preces effuderint, Indulgen-

tiam Plenariam in festo Sanctissimi Cordis Jesu, incipien. a primis vesperis usque ad occasum solis dicti diei, dummodo vere pœnitentes, confessi ac Sacra Communione refecti fuerint, et præfatam Ecclesiam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, clementer etiam impertitus est. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione fore valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 19 maii 1818.

Angelus Costaguti Secret.

413. — Indulgences accordées à une famille.

Cum ad Sac. Congregationem Indulgentiarum delatum fuerit quæsitum : *An Religiosus, vel Monialis gratiis spiritualibus, Indulgentiis videlicet, quæ a Summis Pontificibus olim familiæ concessæ reperiuntur, jus suum amittant?* Eadem Sac. Congregatio particulariter habita, auditis Consultorum votis, et re mature perpensa respondit : « Non amittere. » De quo facto verbo cum Sanctissimo per me infrascriptum Secretarium, Eadem Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne confirmavit in Audientia diei 16 junii 1818.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 junii 1818.

Angelus Costaguti Secret.

414. — Jaculatoire en l'honneur du Saint Sacrement.

Urbis et orbis. — Inter tot et tanta quæ omnipotens et misericors Deus humano generi contulit beneficia, majus et excelsius est salutiferum et mirabile Eucharistiæ Sacramentum, a Christo Domino institutum, ut arctius Charitatis Suæ immensitas fidelium cordibus infigeretur, convenit præterea, ait S. Thomas, fidelium devotioni solemniter hujus Sacramenti institutionem recolere, ut ineffabilem modum Divinæ Præsentiæ in invisibili Sacramento veneremur, utque Dei potentia laudetur, quæ tot mirabilia in eodem Sacramento operatur, necnon et de tam salubri ac suavi beneficio debitæ Deo gratiarum actiones exolvantur. Hinc est quod Summi Pontifices fideles ipsos ad hoc obsequium præstandum spiritualibus gratiis et Indulgentiis sæpe pluribus modis excitaverint. Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII exoptans pariter ut a fidelibus tantum hoc Sacramentum sæpe debitis veneretur honoribus, et memoria hujus institutionis jugiter recolatur; nonnullorum piorum Ecclesiasticorum

Virorum precibus benigne annuens non solum confirmavit eo modo, et forma Partialem et Plenariam Indulgentiam a fel. rec. Pio VI concessas rite dispositis Christifidelibus recitantibus Eucharisticum Encomium : *Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e divinissimo Sagramento,* vel quatenus opus sit, de novo in perpetuum concessit; verum etiam Indulgentiam centum dierum pro universis Christifidelibus, quum tempore expositionis Sac. Eucharistiæ Sacramenti in Oratione Quadraginta horarum, vel alia de causa peragendæ, signum campanæ per singulas horas atque tempore benedictionis cum Sanctissimo Sacramento in quacumque Ecclesia dari solitum audiverint, et supramemoratum Eucharisticum Encomium corde contrito ac devote recitaverint, benigne pro unaquaque vice lucrandum extendit. Voluitque Sanctitas Sua Indulgentiam hanc animabus fidelium defunctorum per modum suffragii posse applicari, et perpetuis futuris temporibus abque ulla Brevis expeditione valituram.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 junii 1818.

Angelus Costaguti Secret.

415. — Congrégation des Virtuoses érigée sous le vocable de s. Joseph, au Panthéon, à Rome.

Urbis. — Incrustabilis æterni Dei altitudo nulla comprehensa limitibus, nullis circumscripta terminis, sed ineffabilis, et immensa, sic per Eos qui hactenus in Sede B. Petri Romanæ Ecclesiæ gubernacula tenuerunt, populum christianum spiritualibus alimentis nutriri voluit, ut per ejus dona gratiæ, intercedente præsertim B. Patriarca Josepho, Christifideles universi, qui erga eumdem Beatum peculiarem gerunt devotionis affectum, fide, et charitate muniti cœlestis regni præmia consequi mereantur. Hinc cum in Ecclesia S. Mariæ ad Martyres de Urbe in Cappella, et ad Altare S. Josephi de Terra Sancta nuncupati una Christifidelium utriusque sexus Deo et ipsi S. Josepho devotorum præcipue operariorum, Architecturæ, Picturæ, Sculpturæ, aliarumque diversarum artium Congregatio sub invocatione ejusdem sancti canonice instituta reperiatur, eidem quam plures Indulgentias Summi Pontifices fel. rec. Paulus III, Gregorius XIII, et Alexander VIII sunt elargiti : ut autem eo libentius confratres, et alii Christifideles ad devotionem erga B. Josephum magis excitentur, necnon dictam Congregationem ingrediantur, quo exinde dono cœlestis gratiæ conspexerint se uberius esse refectos; hisce rationibus per-

motus Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII humillimis precibus hoderni Regentis ac adjunctorum enunciatæ Congregationis sibi porrectis annuens, perpetuis futuris temporibus, non solum omnes et singulas Indulgentias ac peccatorum relaxationes a suis Prædecessoribus, ut supra concessas et in Summario recensitas, confirmavit, et quatenus opus sit de novo, impertitus est Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum in septem feriis quartis ante festum B. Josephi, die 19 martii celebrari solitum, omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui in prædictis feriis quartis dictam Cappellam in honorem S. Josephi dicatam devote visitaverint, et vere pœnitentes, confessi ac S Communione refecti fuerint, et inibi pro S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, semel in qualibet ex dictis feriis lucrandam, clementer elargitus est. Et tandem Indulgentiam Plenariam in festo Patrocinii S Joseph, in Dominica videlicet tertia post Pascha celebrando, incipiendo a primis vesperis usque ad occasum solis prædicti diei, et ab omnibus pariter Christifidelibus supradictam Cappellam visitantibus ut supra dispositis et orantibus lucrifaciendam peramanter concessit. Quam Indulgentiam Plenariam, ut et illas partiales in feriis quartis supradictis elargitas, voluit Sanctitas Sua in perpetuum etiam valituras absque ulla Brevis expeditione, et ut animabus similiter Christifidelium in Purgatorio detentis ad modum suffragii applicari possint et valeant.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 29 septembris 1818.

G. Card. ab Auria Pamphili Præf.
Pro R. P. D Angelo Costaguti Secret.
Petrus Canonicus Torraca Substit.

416. — Sommaire des Indulgences de la Congrégation des Virtuoses.

Sac. Congregatio Indulgentiarum Summarium Indulgentiarum, jam recognitum et approbatum a Seipsa, et a Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. VII confirmatum, et auctum, uti authenticum Typis imprimi posse et publicari censuit.

Datum Romæ ex ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum Secretaria die 30 septembris 1818.

Pro R. P. D. Angelo Costaguti Secret.
Petrus Canonicus Torraca Substit.

417. — Jaculatoire en l'honneur du Saint Sacrement; Hymnes : Pange lingua, Tantum ergo.

URBIS ET ORBIS. — Ex debito Pastoralis Officii ex alto commissi libenter intendentes Romani Pontifices ad ea per quæ erga Augustissimum Sacramentum Eucharistiæ divinus cultus fideliumque devotio ubique suscipiat incrementum fideles ipsos ad aliqua pia opera in obsequium et venerationem hujus Sacramenti exercenda spiritualibus donis invitando, nonnullas Indulgentias sæpe sæpius concessere atque ampliaverunt. Ita Urbanus IV per suam Bullam incipientem *Transiturus*, qua festivitatem Corporis Domini instituit, Martinus V, Eugenius IV, Paulus V, Innocentius XI et XII, Benedictus XIV et Pius VI. Ut autem memoria hujus Sacramenti institutionis pro tantis beneficiis humano Generi a Christo Domino collatis jugiter recolatur, et ut a Christifidelibus Redemptori Nostro pro tantis donis debitæ gratiarum actiones exsolvere numquam cessetur, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII, præter Indulgentias, sub die 30 junii 1818 pro Eucharistico encomio : *Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sagramento*, concessas, nonnullorum Episcoporum ac Ven Collegii Parochorum Urbis enixis precibus benigne inclinatus : omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito, ac devote Hymnum *Pange lingua* cum suo versiculo et oratione recitaverint, Indulgentiam tercentum dierum; qui vero *Tantum Ergo* solummodo cum suo versiculo pariter et oratione protulerint, Indulgentiam centum dierum semel in qualibet die ab unoquoque lucrandam benigne concessit. Iis vero Christifidelibus, qui frequenter vel saltem decies per mensem unum vel alterum pium exercitium peregerint, Indulgentiam Plenariam semel in anno, die unicujuscumque arbitrio eligenda, et in festo Corporis Christi vel in ejus octava, semel tamen spatio præfatorum dierum lucrandam, necnon in Feria V in Cœna Domini, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S Communione refecti fuerint, et aliquam publicam Ecclesiam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, peramanter elargitus est. Voluitque Sanctitas Sua has Indulgentias tam Plenarias, quam Partiales, etiam in suffragium fidelium defunctorum applicabiles, et perpetuis futuris temporis fore valituras absque ulla Brevis expeditione. Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 25 augusti 1818.

Pro R. P. D. Angelo COSTAGUTI Secret.
Petrus Can. TORRACA Substitutus.

418. — Indulgences des Sept Églises et des Sept Autels appliquées aux âmes du Purgatoires.

Notre saint Père le Pape Pie VII, dans l'audience du 1er septembre 1818, a daigné accorder à perpétuité que l'on puisse appliquer aux âmes du purgatoire, par manière de suffrage, toutes les indulgences et rémissions de péchés déjà concédées par les souverains pontifes, ses prédécesseurs, à tous les fidèles des deux sexes qui, contrits, confessés et communiés, et priant suivant les intentions du Souverain Pontife, visiteront ou les sept églises de Rome, ou les sept autels privilégiés de S. Pierre au Vatican, ou les sept autels de quelqu'une des susdites églises.

Donné à Rome, à la Secrétairerie de la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 4 septembre 1818.

I. F. Card. Scotti Pro Præf.
Pour Monseig. D. Ange Costaguti Secrét.
Pierre Chan. Torraca Substitut.

419. — Chemin de la Croix.

Proposito dubio : *Utrum Indulgentiæ Viæ crucis adnexæ uti cæteræ possint noctu obtineri, opera injuncta adimplendo*? Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, auditis Consultorum votis, respondit « Affirmative, » sub die 1 martii 1819.

Angelus Costaguti Secret.

420. — Confrérie de la Vierge.

Novarien. — Quum sicut Episcopus Novarien Servorum Mariæ Ordinem in sua Diœcesi minime existere, nec ullam sub hoc titulo Confraternitatem hac de causa erigi posse exposuerit, proindeque ad majorem Dei cultum et B. M. devotionem augendam facultatem postulaverit erigendi Confraternitates seu Uniones sub titulo B. M. V. Septem dolorum, ac iisdem communicandi Indulgentias præfato Ordini concessas, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII Oratoris precibus benigne inclinatus eidem, facultatem impertitus est erigendi in propria Diœcesi supraenunciatas pias Uniones seu Confraternitates, eisdemque sic erectis omnes et singulas Indulgentias prælaudato Ordini concessas, et in Summario typis recenter edito, et a Sac. Congregatione Indulgentiarum die 12 augusti 1818 approbato recensitas, facultatem pariter communicandi peramanter concessit. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam, donec prædictus Ordo

in enunciata Diœcesi restituatur, fore tantum valituram, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 16 martii 1819.

Angelus COSTAGUTI Secret.

421. — Tertiaires de s. François; Portioncule.

FAVENTIN. — Quum Congregatio quædam Tertiariorum S. Francisci in Ecclesia S. Antonii Patavini Civitatis et Diœcesis Faventin. canonice reperiatur erecta, sub cura et directione Min. Reformat. et inde PP. Min. Conventual.; ac iterum tandem Min. Observant. qui aliquibus de causis Sacra in dicta Ecclesia non amplius facientes, minime vero regimen et auctoritatem amittentes, sæculares Sacerdotes in administratione Ecclesiæ in spiritualibus substituerunt.

Non obstante autem regimine, auctoritate et directione Fratrum Min. Observ. hujus præfatæ Congregationis Tertiariorum, dubitatum tamen fuit, Indulgentias non modo pro Tertiariis, verum etiam pro omnibus Christifidelibus in Ecclesia extitisse, præsertim vero dubium invaluit circa Indulgentiam Portiunculæ nuncupat.

Hinc proposito huic Sac. Congregationi Indulgentiarum triplici dubio, videlicet :

1°. An apponere ad januam Ecclesiæ tabellam annunciantem Indulgentias in festis Ordinis, ut fideles omnes et Tertiarii eas consequi possint, amplius liceat?

2°. An Ecclesiæ præfatæ S. Antonii, Kalendario Sancti Francisci, ac Missali Seraphico uti permissum sit?

3°. An fideles, etiam non Tertiarii, prælaudatam Ecclesiam visitando die 2 augusti Indulgentia Portiunculæ appellat. frui possint et valeant?

Eadem Sac. Congregatio Indulgentiarum, auditis Consultorum votis ac re mature perpensa, ad tria supraenunciata dubia respondendum censuit:

Et quoad Primum. « Non licere apponere ad januam Templi S. Antonii Faventiæ Tabellam describentem Indulgentias in festis Ord. Minor. S. Francisci. »

Ad Secundum. « Affirmative pro Tertiariis dumtaxat; negative vero pro iis qui Tertio Ordini non sunt adscripti. »

Ad Tertium. « Affirmative pro Tertiariis; negative quoad omnes fideles. »

Factaque de his omnibus per me infrascriptum ejusdem Sacræ Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino Nostro in Audientia diei 24 maii 1819 relatione, Sanctitas

Sua ipsius Sacræ Congregationis votum benigne approbavit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent.

B. Card. Naro Præf.
Angelus COSTAGUTI Secret.

422. — Portioncule.

LAURETAN. — Proposito dubio huic Sac. Congregationi Indulgentiarum et Sac. Reliquiarum : An Sacellum Hospitii, sive Conventus Min. Observant. sub titulo S. Benigni Episcopi et Confessoris in Civitate Lauretana existentis, Indulgentia Portiunculæ nuncupat. die videlicet secunda Augusti recurrente, æque gaudeant, ac si foret Ecclesia ejusdem Ordinis, exclusive tamen quoad mulieres ob rationem Clausuræ? Eadem Sacra Congregatio, auditis Consultorum votis, ac re maturo examine perpensa respondit : « Negative, et consulendum Sanctissimo pro gratia extensionis Indulti exclusive quoad mulieres. » Hinc facta relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. VII per me infrascriptum Secretarium in Audientia habita sub die 15 junii 1819, Eadem Sanctitas Sua resolutionem Sac. Congregationis approbavit, et Indulgentiæ Portiunculæ Indultum, in die nempe secunda augusti ab omnibus Christifidelibus, exceptis tamen mulieribus, in præfato Sacello lucrandæ, servatis servandis, et perpetuis futuris temporibus valiturum, benigne extendit, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum.

J. Ph. Card. Scotti.
Angelus COSTAGUTI Secret.

423. — Hôpital de Madrid.

TOLETAN. — Ad humillimas preces Rectoris Ecclesiæ Pontificii et Regalis Hospitalis Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli in Civitate Matriti in Hispania, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII benigne inclinatus omnes et singulas Indulgentias in infrascripto Summario recensitas, et jam a Prædecessoribus suis prælaudatæ Ecclesiæ, ut asseritur, concessas, clementer confirmavit, et quatenus opus sit, de novo et perpetuis futuris temporibus valituris, impertitus est, absque ulla Brevis expeditione.

Indulgentiæ plenariæ concessæ omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis supraenunciatam Ecclesiam

devote visitantibus, ac juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pie orantibus in sequentibus diebus videlicet :

Januarius. — In festo Circumcisionis D. N. J. C. - In Epiphania Domini.

Februaris. — In festo Purificationis B. M. V. - In festo S. Mathiæ Apostoli.

Martius. — In festo Annuntiationis B. M. V.

Maius. — In festo SS. Philippi et Jacobi Apostol.

Junius. — In festo S. Barnabæ Apostoli. - In festo SS. Apostol. Petri et Pauli.

Julius. — In festo Visitationis B. M. V. - In festo S. Jacobi Apostoli.

Augustus. — In festo Dedicationis S. Mariæ ad Nives. - In festo Assumptionis B. M. V. - In festo S. Bartholomæi Apostoli.

September. — In festo Nativitatis B. M. V. - In festo Sanctissimi Nominis B. M. V. - In festo S. Janarii. - In festo S. Matthæi Apostoli.

October. — In festo SS. Simonis et Judæ Apostol.

November. — In festo Omnium Sanctorum - In Commemoratione Fidelium Defunctorum. - In festo Patrocinii B. M. Virg., dummodo etiam Missæ Solemni interfuerint. - In festo Præsentationis B. M. V - In festo Desponsationis B. M. V. - In festo S. Andreæ Apostoli.

December. — In festo Conceptionis B. M. V. - In festo Expectationis Partus B. M. V. - In festo S. Thomæ Apostol. - In festo Nativitatis D. N. J. C. - In festo S. Joannis Apostoli.

In festis mobilibus, scilicet : — In Dominicis Adventus, Septuagesimæ et Quadragesimæ. - In Feria V in Cœna Domini. - In festo Paschatis Resurrectionis, Ascensionis, et Dominica Pentecostes. - In Dominica Sanctissimæ Trinitatis. - In festo Corporis Domini.

In qualibet die visitantibus septem Altaria in prælaudata Ecclesia existentia, easdem Indulgentias consequi poterunt, ac si visitarent septem Altaria Basilicæ Vaticanæ Urbis.

Ac tandem Altare Sanctissimi D. N. J. C. in dicta Ecclesia situm est privilegiatum quotidianum in perpetuum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 1 julii 1818.

B. Card. Naro Præf.
Angelus Costaguti Secret.

424. — Archiconfrérie de s. Tryphon, à Rome.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII omnes Indulgentias in Summario recensitas a Predecessoribus suis Pio V, Benedicto XIV, Clemente XIII præfatæ Archiconfraternitati alias concessas benigne confirmavit, et alias de novo ut in enunciatis decretis sub die 31 augusti 1819 clementer elargitus est, Voluitque Sanctitas Sua has omnes et singulas Indulgentias perpetuis futuris temporibus fore valituras absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die Audientiæ 31 augusti 1819.

B. Card. Naro Præf.
Pro R. P. D. Angelo Costaguti Secret.
Petrus Canonicus Torraca Substit.

425. — Confrérie de Notre-Dame de Moutuset.

Summarium Indulgentiarum quæ a Sanctissimo Domino Nostro Pio PP VII Regiæ Confraternitati sub titulo Beatæ Mariæ Virginis nuncupat. *Notre-Dame de Moutuset* Civitatis Burdigalensis concessæ sunt.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII cupiens ex Pastorali officio et charitate, animarum saluti, quantum cum Deo potest, paterne consulere, et Christifideles libentius, ac ferventius in bonis ac piis operibus exercendis insistere, quo uberius spiritualibus muneribus, Indulgentiis videlicet, et peccatorum remissionibus noverint esse refectos : de Omnipotentis Dei misericordia confisus, enixis precibus Regiæ Confraternitatis sub titulo B. M V. nuncupatæ *Notre-Dame de Moutuset* multis ab hinc annis institutæ et nuper in Ecclesia S Michaelis Civitatis et Diœcesis Burdigalen. canonice erectæ, benigne inclinatus, omnibus Confratribus prædictæ Confraternitatis vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, supradictam Ecclesiam visitantibus et juxta mentem Sanctitatis Suæ pie orantibus, sequentes Plenarias Indulgentias clementer impertitus est :

1°. Quo die in Sodalitatem quispiam recipitur, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem consequitur.

2°. Indulgentia Plenaria in festo principali Confraternitatis, videlicet, tam in festo B. M. Virginis, in Dominica infra festum Ascensionis Domini, et diem Pentecosten inciden. quam in festo S. Ludovici Regis, secundarii Confraternitatis ejusdem Patroni, die nempe 25 augusti celebrandiinc, ipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis prædictorum duorum dierum.

3°. Indulgentia Plenaria in quatuor aliis infra annum diebus ab ordinario quotannis designandis, incipiendam pariter a primis vesperis usque ad præfatorum dierum solis occasum.

4°. Indulgentia Plenaria in fine annualis Secessus Confratrum, a Dominica Ascensionis Domini ad Pentecosten diem inclusive decurrentis, semel tantum spatio prædictorum dierum, ab unoquoque Confratre lucranda, die scilicet uniuscujusque arbitrio eligenda

5°. Indulgentia Plenaria in die Officii Generalis pro Confratribus defunctis, die vigesimaquinta augusti celebrandi singulis prædictis Confratribus interessentibus, et ut supra dispositis et orantibus.

6°. Indulgentia Plenaria eisdem Confratribus in mortis articulo constitutis, dummodo rite dispositi fuerint, vel saltem corde contrito Sanctissimum Jesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint.

7°. Indulgentia sexaginta dierum pro quolibet opere pio quod a supradictis Confratribus corde saltem contrito ac devote peragetur.

8°. Ne autem Confratres absentes qui, honorarii ibi vocantur, legitime impediti, insuper spiritualibus hisce donis priventur, quoties Ecclesiam anteenunciatam visitare nequiverint, Indulgentias easdem consequi possunt et valent, dummodo, omissa visitatione Ecclesiæ S. Michaelis, alia pia opera a Confessario injungenda devote ac fideliter exequantur.

9°. Omnes supraenunciatæ Indulgentiæ sive Plenariæ sive Partiales possunt animabus fidelium defunctorum etiam applicari.

Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 novembris 1819.

Angelus Costaguti Secret.

426. — Médailles de N.-D. de Moutuset.

Sequitur summarium. — Indulgentiarum Numismatibus B. M. V. *de Notre-Dame de Moutuset* nuncupatis concessarum.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP VII ad humillimas preces regalis Confraternitatis sub titulo B M V. *de Notre-Dame de Moutuset* nuncupat. in Ecclesia S. Michaelis, Civitatis et Diœcesis Burdigalen. canonice erectæ, et ex voto Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, Numismatibus B. M. V. *de Notre-Dame de Moutuset* nuncupatis et per sacerdotem ejusdem Confraternitatis Rectorem

pro tempore benedictis, in audientia per me infrascriptum Secretarium dictæ Sac. Congregationis habita sub die 23 novembris, sequentes concessit Indulgentias, prout infra, sine præjudicio illarum jam antea omnibus Christifidelibus generaliter concessarum. Indulgentia tercentum dierum omnibus utriusque sexus Christifidelibus concessa, toties quoties in sequentibus piis operibus sese exercuerint :

1°. Qui Deum deprecabitur pro Christifidelibus in extremo agone constitutis, ac pro ipsis ter Orationem Dominicam et ter Salutationem Angelicam dixerit.

2°. Qui detentos in carcere aut ægrotos in nosocomiis aliquo pio opere adjuvando visitaverit.

3°. Qui Doctrinam Christianam in Ecclesia, aut Domi filios, vel propinquos aut famulos docuerit.

4°. Qui Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, cum ad infirmos aut alio defertur, devote associaverit.

5°. Qui probo suo exemplo, aut consilio aliquem peccatorem ad pœnitentiam reduxerit, vel ad audiendum Verbum Dei, aut aliquod pietatis opus peragendum conduxerit.

6° Qui conscientiam suam excusserit, ac vere pœnitens peccata commissa emendari, ac confiteri firmiter proposuerit, quinquies Oratione Dominica et Salutatione Angelica devote repetita.

7°. Qui Sacram B. M. V. Imaginem in Numismatibus sculptam osculaverit, actumque contrictionis ferventer recitando.

8°. Supradictas Indulgentias quilibet Christifidelis, tam sibi, quam per modum etiam suffragii animabus fidelium defunctorum applicari poterit.

Sanctitas Sua declaravit, quod prædicta Numismata, vulgo *Medaglie*, quæ non fuerint benedicta a Sacerdote Rectore pro tempore supradictæ Confraternitatis, omni pœnitus careant Indulgentia Item vetuit benedici ejusmodi Numismata quæ ex fragili materia facilisve consumptionis conficiuntur, sed tantum ex auro, argento, ære, auricalco, aliove solido metallo confecta, aliter nulla prorsus gaudeant Indulgentia. In distribuendis hujusmodi Numismatibus eorumque usu, Eadem Sanctitas Sua servari jubet Decretum fel rec. Alexandri VII editum sub die 6 februarii 1657, nimirum, ut Numismata quæ vulgo *Medaglie* nuncupantur cum prædictis Indulgentiis benedicta non transeant personam illorum, quibus a præfato Sacerdote Rectore conceduntur, aut quibus ab eodem prima vice distribuuntur, nec commodari, aut concedi, seu precario dari valeant, alioquin careant Indulgentiis jam concessis, et

aliqua deperdita, altera pro ea subrogari nullo modo possit, nisi a quo supra benedicta fuerit Insuper voluit Sanctitas Sua quod ad lucrifaciendas omnes et singulas præfatas Indulgentias unusquisque fidelis unum ex dictis Numismatibus in actu, opera ut supra injuncta exercendi, apud se deferre debeat.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 novembris 1819.

Angelus COSTAGUTI Secret.

427. — Confrérie de la Ceinture de s. Augustin.

CONFRATERNITATIS CINCTURATORUM. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII ad humillimas preces Procuratoris Generalis Ordinis S. Augustini benigne annuens clementer indulsit, ut Confratres et Consorores Confraternitatis *della Cintura* nuncupat. qui FFr. Ordinis S. Augustini vel ejusdem Confraternitatis Ecclesiam ob distantiam locorum, diebus in quibus Indulgentiæ concessæ reperiuntur, visitare nequiverint, vel quod aliquibus in locis Ecclesiæ prædictæ minime existant, easdem Indulgentias lucrari possint et valeant, dummodo respectivam Parochialem Ecclesiam visitaverint et alia pia opera injuncta fideliter ac devote exequantur. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 3 augusti 1819.

Angelus COSTAGUTI Secret.

428. — Mystères de l'Enfance de Jésus.

URBIS ET ORBIS. — Cum sicut nonnulli Archiepiscopi, Vicarii, Parochi piique viri Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. VII exponi fecerunt, quod ad promovendam Christifidelium pietatem (benedicente Deo) aliquas preces, Mysteria S. Infantiæ Pueri Jesu complectentes a Christifidelibus meditari ac recitari optarent, proindeque nonnullas Indulgentias postulabant : hinc Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII Oratorum zelum plurimum in Domino commendans, et Christifidelium devotionem cœlestium munerum largitione fovere, ac incitare volens, atque Redemptori Nostro perennes gratiarum actiones a Christifidelibus referantur, quam maxime desiderans, de Omnipotentis Dei misericordia confisus, Oratorum prædictorum supplicationibus benigne annuens, omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui die vigesimaquinta singulorum mensium, in qualibet Ecclesia, seu publico Oratorio ubi præfatum pium exerci-

tium ut in precibus peragi solet, supraenunciatas preces sive Mysteria S. Infantiæ Pueri Jesu recitaverint latino vel italico idiomate in apposito libello enunciatas, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam clementer impertitus est. His vero Christifidelibus, qui pium hoc exercitium in quacumque anni die corde saltem contrito ac devote peregerint, Indulgentiam tercentum dierum semel in qualibet die ab unoquoque lucrandam peramanter elargitus est. Voluitque Sanctitas Sua supraenunciatas Indulgentias, sive Plenarias sive Partiales perpetuis futuris temporibus fore valituras absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 novembris 1819.

B. Naro Card. Præf.
Angelus Costaguti Secret.

Mystères de l'Enfance de N. S. J. C. — Deus, in adjutorium meum intende. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri etc., *Un Pater Noster etc.*

1°. Jesu, infans dulcissime, e sinu Patris propter nostram salutem descendens, de Spiritu Sancto conceptus, Virginis uterum non horrens, et Verbum Caro factum, formam servi accipiens, Miserere Nostri. ℟. Miserere, Jesu infans, miserere nostri. *Ave Maria etc.*

2°. Jesu, infans dulcissime, per Virginem Matrem tuam visitans Elisabeth, Joannem Baptistam Præcursorem tuum Spiritu Sancto replens, et adhuc in utero Matris Suæ sanctificans, Miserere etc *Ave Maria etc*

3°. Jesu, Infans dulcissime, novem mensibus in utero clausus, summis votis a Maria Virgine, et S Josepho expectatus et Deo Patri pro salute Mundi oblatus, Miserere etc. *Ave Maria etc.*

4°. Jesu, Infans dulcissime, in Bethleem ex Virgine Maria natus, pannis involutus, in Præsepe reclinatus, ab Angelis annunciatus, et a Pastoribus visitatus, Miserere etc. *Ave Maria etc.*

Jesu, tibi sit gloria
Qui natus es de Virgine
Cum Patre et almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

℣. Christus prope est.
℟. Venite Adoremus. *Pater Noster.*

5°. Jesu, Infans dulcissime, in Circumcisione post dies octo

vulneratus, glorioso Jesu nomine vocatus, et in nomine simul et sanguine Salvatoris officio præsignatus, Miserere, etc. *Ave Maria etc.*

6° Jesu, Infans dulcissime, stella duce tribus Magis demonstratus, in sinu Matris adoratus, et misticis muneribus Auro, Thure, et Mirra donatus, Miserere etc. *Ave Maria etc.*

7°. Jesu, Infans dulcissime, in Templo a S. Matre Virgine præsentatus inter brachia, a Simeone amplexatus, et ab Anna Prophetissa Israeli revelatus, Miserere etc. *Ave Maria etc.*

8°. Jesu, Infans dulcissime, ab iniquo Herode ad mortem quæsitus, a S. Josepho ad Ægyptum cum Matre deportatus, a crudeli cæde sublatus, a præconiis Martyrum Innocentium glorificatus, Miserere etc. *Ave Maria etc.*

Jesu, tibi sit gloria etc. *Pater Noster etc.*

9°. Jesu, Infans dulcissime, in Ægypto cum Maria Sanctissima et Patriarcha S. Joseph usque ad obitum Herodis commoratns, Miserere etc. *Ave Maria etc.*

10°. Jesu, Infans dulcissime, ex Ægypto cum Parentibus in terram Israel reversus, multos labores in itinere perpessus, et in Civitatem Nazareth ingressus, Miserere etc. *Ave Maria etc.*

11°. Jesu, Infans dulcissime, in S. Nazarena Domo subditus Parentibus, sanctissime commoratus, paupertate et laboribus fatigatus, in sapientiæ, ætatis et gratiæ profectu confortatus, Miserere etc. *Ave Maria etc.*

12°. Jesu, Infans dulcissime, in Jerusalem duodennis ductus, a Parentibus cum dolore quæsitus, et post triduum cum gaudio inter doctores inventus, Miserere etc. *Ave Maria etc.*

Jesu, tibi sit gloria etc.

Pour Noël et son Octave.

℣. Verbum Caro factum est Alleluia.
℟. Et habitavit in nobis. Alleliua.

(*Pendant l'année on ne dit pas* Allelnia.)

Pendant l'Epiphanie et son Octave:

℣. Christus manifestavit se nobis. Alleluia
℟. Venite adoremus Alleluia.

Oremus. — Omnipotens sempiterne Deus, Domine Cœli et Terræ, qui te revelas parvulis, concede, quæsumus, ut nos Sacrosancta Filii tui Infantis Jesu Mysteria digno honore recolentes dignaque imitatione sectantes, ad Regnum Cœlorum promissum parvulis pervenire valeamus. Per Dominum etc.

429. — Jaculatoire en l'honneur du Saint Sacrement.

Urbis et orbis. — Licet Deus de abundantia suæ pietatis, quæ merita supplicum excedit et vota, fidelibus bene servientibus sibi multa majora retribuit, quam valeant promereri; nihilominus Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII ut Christifideles majores uberioresque fructus percipiant, et exinde reddantur divinæ gratiæ aptiores, utque de die in diem Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti cultus et devotio proficiat incrementum, Decreto Urbis et Orbis sub datum 30 junii 1818 Indulgentiam centum dierum, fidelibus etiam defunctis applicabilem omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote Eucharisticum Encomium recitaverint : *Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sagramento*, quoties campana pulsabit in signum Sacramentalis Benedictionis, vel horarum, ubi publicæ adorationi Sanctissimi Eucharistiæ Sacramentum pro oratione Quadraginta horarum, sive pro alia quacumque ratione exponitur, benigne in perpetuum concessit. Humillimis modo quorumdam Ecclesiasticorum supplicationibus de novo porrectis, Sanctitas Sua benigne inclinata, eamdem Indulgentiam centum dierum ab omnibus Christifidelibus, semel in qualibet Missa tam solemni, quam privata lucrandam, qui, dum peracta Consecratione Sacræ Species in altum elevantur et populo ostenduntur, idem Eucharisticum Encomium ut supra recitaverint, clementer elargitus est. Voluitque Sanctitas Sua prædictam Indulgentiam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii fore applicabilem, et perpetuis futuris temporibus valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congreg. Indulgentiarum die 7 decembris 1819.

Angelus Costaguti Secret.

430. — Indulgences abrogées; Crucifix indulgenciés.

Urbis et orbis. — Sacræ Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, cui demandata est cura circa rectam et prudentem Indulgentiarum administrationem, proposito dubio : *An Indulgentiæ aliquibus Crucifixis appositæ, et in scriptis, aut typis impressæ, realiter existerent? Quæ sunt tenoris videlicet :*

Par faculté obtenue de Sa Sainteté Pie VII, le 1er juin 1804 et confirmée par rescrit dans l'audience du 6 novembre 1805, sont accordées les indulgences suivantes à ce crucifix :

1°. Indulgence plénière à l'article de la mort, pour quiconque le baisera et l'aura sur son lit à ses derniers moments;

2°. Cent jours d'indulgence, chaque fois que l'on récitera devant trois *Pater*, *Ave* et *Gloria,* en priant aux intentions du Souverain Pontife;

3°. Cent autres jours d'indulgence, chaque fois que dévotement on le baisera, en invoquant au moins de cœur sa divine assistance;

4°. Indulgence plénière, deux fois le mois, au gré de chacun, pour quiconque l'aura sur soi en s'approchant de la sainte Table;

5°. Sept ans et sept quarantaines pour quiconque recevra la bénédiction donnée avec ce crucifix, au peuple, après le sermon;

6°. Ces indulgences sont attachées au crucifix, en sorte qu'on ne les perd pas en changeant la croix:

7°. Elles durent autant que la vie des propriétaires respectifs;

8°. Elles passent successivement, avec les mêmes privilèges, à toute autre personne à qui le propriétaire, à son gré, les lègue, donne et prête;

9°. Le propriétaire peut, quand il se trouve légitimement empêché, gagner l'indulgence des stations, en disant sept *Pater* et *Ave*, et celles du Chemin de la Croix, en disant quatorze *Pater* et *Ave;* mais ces indulgences ne peuvent pas être gagnées par celui à qui il prête le crucifix.

Eadem Sac. Congregatio, prævio diligenti examine, et cognita earumdem Indulgentiarum existentia, quamvis per ejusdem Sacræ Congregationis organum concessæ non sint, fuit tamen in voto : « Consulendum Sanctissimo pro confirmatione seu abrogatione prædictarum Indulgentiarum. » Factaque de his omnibus per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis relatione Sanctissimo Domino Nostro in Audientia diei 21 decembris 1819, Sanctitas Sua declaravit eas abrogari, et lucrari posse ab iis tantum Christifidelibus qui nunc pro tunc possident Crucifixum, cui adnexæ hujusmodi Indulgentiæ reperiuntur, eorum vita naturali durante. Prohibet autem eisdem Patronis dictos Crucifixos aliis commodare, donare, aut ratione legati concedere ad effectum lucrandi supradictas Indulgentias.

Quæ omnia ut omnibus patefiant, Decreto hujus Sac. Congregationis typis Reverendæ Cameræ Apostolicæ imprimi, et publicari mandavit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congreg. Indulgent. die 22 decembris 1819.

B. Card. Naro Præf.
Angelus Costaguti Secret.

431. — Croix, Crucifix, Statuettes et Médailles.

Urbis et orbis. — In facultate concessa benedicendi Coronas, Rosaria, Cruces, Numismata etc. et iisdem applicandi Indulgentias expresse dicitur, quod ab hujusmodi benedictione Sanctitas Sua rejicit Imagines sive impressas, sive depictas, necnon Cruces, Crucifixos, parvas Statuas, Numismata vulgo *Medaglie* nuncupatæ, quæ ex ferro, stamno, plumbo, vel ex fragili materia facilisque consumptionis conficiuntur. Hinc proposito dubio huic Sac. Congregationi Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum:

1°. An ab hujusmodi benedictione rejiciantur etiam Coronæ seu Rosaria, quæ ex ferro, stamno, plumbo vel ex fragili materia facilisque consumptionis conficientur?

2°. Specialiter an possint applicari Indulgentiæ Coronis ex vitro, seu christallo confectis?

3°. An uni et eidem rei, puta, uni Coronæ, possint applicari Indulgentiæ diversæ, *v. g.* Indulgentiæ dictæ Apostolicæ, et Indulgentiæ dictæ S. Birgittæ.

4°. An recitans alternatim cum socio orationem, cui applicatæ sunt Indulgentiæ, *v. g.* Coronam vel Salutationem Angelicam, dictam *Angelus Domini*, possit lucrari Indulgentias huic orationi applicatas?

Eadem Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, et re mature perpensa, respondit ad primum : « Negative; » ad secundum : « Affirmative, dummodo globuli sint ex vitro solido, atque compacto; » ad tertium : « Affirmative, dummodo renoventur opera injuncta iterabilia; » ad quartum : « Affirmative. »

Factaque de his omnibus relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. VII per me infrascriptum Secretarium in Audientia habita die 29 februarii, Sanctitas Sua votum Sac. Congregationis benigne approbavit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis die prima martii 1820.

B. Card. Naro Præf.
Angelus Costaguti Secret.

432. — Confrérie du Bon-Pasteur.

Ditionis hollandiæ. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII ex paternæ charitatis officio quo universos fideles in Deo complectitur, de æterna eorum felicitate procuranda quam maxime sollicitus; cum a Parocho Marquet Ecclesiæ S. Petri Urbis Bullonii, in Hollandiæ Regno, expositum fuerit facultatem jam obtinuisse erigendi Confraternitatem in sua parochiali Ecclesia sub titulo *Boni Pastoris* nuncupat. ad effectum orandi pro peccatorum salute; nec non obtinuisse nonnullas Indulgentias statutis diebus lucrandas, sed sicuti fideles in aliis parochiis seu locis existentes Indulgentias præfatas lucrari minime possint, ob clausulam in concessionibus appositam de visitando Ecclesiam ubi Confraternitas prædicta reperitur erecta; hinc humillimis precibus Oratoris Sanctitas Sua benigne annuens, omnibus Confratribus ac Consororibus prælaudatæ Confraternitatis, canonice tamen erectæ, adscriptis ac in posterum adscribendis, qui legitime impediti, vel ob locorum distantiam Ecclesiam Parochialem, in qua Confraternitas erecta reperitur, statutis diebus visitare nequiverint, clementer indulsit, ut easdem omnes et singulas Indulgentias quibus gaudent cæteri Confratres et Consorores, lucrari possint et valeant, dummodo, omissa visitatione prædictæ parochialis Ecclesiæ, diebus quibus Indulgentiæ concessæ reperiuntur, visitent Ecclesiam quamcumque uniuscujusque arbitrio eligendam, et alia pia opera a Confessario injungenda fideliter ac devote exequantur. Insuper Indulgentias partiales jam obtentas in quatuor festivitatibus, videlicet Nativitatis B. M. V., Conversionis S. Pauli, S. Francisci Xaverii, et S Monicæ ad Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis prædictorum festorum, dummodo Christifideles vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, benigne extendit. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 21 martii 1820.

Angelus Costaguti Secret.

433. — Conditions requises pour gagner les Indulgences; Messe solennelle.

Urbis et orbis. — Cum in concessionibus Indulgentiarum, nonnullæ pro earum consequutione, generaliter ap-

poni soleant conditiones, juxta veterem praxim in intentionem Summi Pontificis concedentis, quibus non adimpletis, Indulgentiæ præfatæ lucrari nullatenus possunt, hujusmodi est aliquarum Indulgentiarum concessio, quam Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII elargitus est cum extensione ad totam octavam festi. Hinc oriuntur infrascripta dubia, quæ Sac. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ explicanda proponuntur, videlicet :

1ᵐ. An cum inter cæteras condictiones præscriptas, auditio Sacri Solemnis requiratur, istud vero diebus feriatis infra octavam, exceptis Cathedralibus Ecclesiis, vix alibi, præsertim Ruri, celebrari soleat; Indulgentiæ hæ diebus infra octavam feriatis, cæteris conditionibus adimpletis, auditione etiam Missæ lectæ, et non solemnis lucrifieri possint?

2ᵐ. An ex intentione Concedentis per Solemne Sacrum juxta Liturgistas, Sacrum cum thurificationibus et assistentiis intelligi debeat?

3ᵐ. An Sacrum cantatum prout Ruri quod in Ecclesiis Parochialibus diebus Domini, et festis absque prædictis ritibus celebrari solet, sufficiat?

4ᵐ. Qui sit super his Romæ sensus et quæ consuetudo?

Eadem S. Congregatio, auditis Consultorum votis, et re mature perpensa, respondit :

Ad 1ᵐ. « Negative, et consulendum Sanctissimo pro declaratione, vel extensione appositæ condictionis, ad Missas lectas in diebus, Ecclesiis et locis, in quibus Missa cum cantu non celebratur. »

Ad 2ᵐ. « Consulendum Sanctissimo. »

Ad 3ᵐ. « Provisum in antecedentibus. »

Ad 4ᵐ « Sensus est quod ad lucrandas Indulgentias implendæ sunt condictiones appositæ, et hæc nedum Romana consuetudo, verum etiam est Regula ubique servanda. »

Factaque de his omnibus relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. VII in Audientia habita die 21 mensis martii anni 1820 per me infrascriptum Secretarium, Eadem Sanctitas Sua Congregationis votum benigne approbavit, et insuper quoad primum et secundum concessit et declaravit, quod ad effectum lucrandi Indulgentias in casu appositæ conditionis, ubi cantatur Missa sine Sacris Ministris, nec adhibitis thurificationibus, satis erit huic assistere, et audire Missam lectam in diebus, Ecclesiis et locis, ubi Missa cum cantu minime celebratur.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulg. die 11 aprilis anni 1820.

B. Card. Naro Præf.
Angelus COTAGUTI Secret.

434. — Prière en mémoire de la Passion et de la Mort de N. S.

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote infrascriptam Orationem in quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, et ab Ordinario loci approbata, cum quinque *Pater*, *Ave* et *Gloria* recitaverint, Indulgentiam tercentum dierum, semel in qualibet die acquirendam benigne concessit. His vero qui quotidie infra mensem eamdem Orationem recitare de more habuerint, Plenariam Indulgentiam, in una ex ultimis tribus singulorum mensium diebus, uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, clementer est elargitus, cum facultate easdem Indulgentias applicandi in suffragium fidelium defunctorum. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 25 augusti 1820.

B. Card. Naro Præf.
Angelus COSTAGUTI Secret.

Deus, qui pro Redemptione mundi voluisti nasci, circumcidi, a Judæis reprobari, a Juda traditore osculo tradi, vinculis alligari, sicut agnus innocens ad victimam duci, atque conspectibus Annæ, Caiphæ, Pilati et Herodis indecenter offerri, a falsis testibus accusari, flagellis, et opprobriis vexari, sputis conspui, spinis coronari, colaphis cædi, arundine percuti, facie velari, vestibus exui, Cruci clavis affigi, in Cruce levari, inter latrones deputari, felle et aceto potari, et lancea vulnerari. Tu, Domine, per has sanctissimas pœnas tuas, quas ego indignus recolo et per S. Crucem et mortem tuam libera me N. (*et hunc famulum tuum N. agonizantem*) a pœnis inferni et perducere digneris quo perduxisti latronem tecum crucifixum, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Addantur quinque Pater, Ave et Gloria.

435. — Fête de s. Stanislas Kostka.

UTRIUSQUE REGNI SICILIÆ. — Ad humillimas preces nonnullorum Episcoporum, Parochorum et Rectorum utriusque Siciliæ Regni, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII benigne annuens, ut erga S. Stanislaum Kostkam fidelium devotio eorumque pietas incrementum suscipiat, omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui in festivitate S. Stanislai Kostkæ unam ex Ecclesiis, seu publicis Oratoriis totius utriusque Siciliæ Regni in quibus eadem festivitas celebrabitur, devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Plenariam Indulgentiam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis ipsius diei; ac septem annorum totidemque quadragenarum Indulgentiam in unaquaque ex decem Dominicis prælaudatam festivitatem immediate præcedentibus, benigne concessit Insuper ipsis Christifidelibus Novendiali, supradictam festivitatem immediate præcedenti, corde saltem contrito ac devote interessentibus, ac ut supra orantibus, centum dierum Indulgentiam, semel tantum in die acquirendam, clementer est elargitus. Præsenti in perpetuum et pro utriusque Siciliæ Regno tantum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 3 aprilis 1821.

Angelus COSTAGUTI Secret.

436. — Prière après la Communion.

URBIS ET ORBIS. — Ad humillimas preces nonnullorum Ecclesiasticorum ac piorum virorum, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII benigne annuens pro gratia, facultatem impertitus est, ut infrascripta oratio quocumque idiomate (dummodo tamen versio sit fidelis) typis imprimi et publicari possit. Insuper omnibus utriusque sexus Christifidelibus eamdem orationem quocumque pariter idiomate ante Imaginem Sanctissimi Crucifixi, corde saltem contrito ac devote recitantibus, easdem omnes et singulas Indulgentias a sa. me. Clemente VIII concessas et a Benedicto XIV, necnon ab Eadem Sanctitate Sua confirmatas, cum iisdem jam appositis conditionibus clementer est elargitus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris absque ulla Brevis expeditione.

Oratio ad D. N. Jesum Crucifixum, quam qui ante quamcumque ipsius imaginem, recitaverint, plenariam pec-

catorum remissionem lucrari poterunt, atque animam unam a Purgatorii igne liberari, sicut Christifidelibus concesserunt Clemens VIII, Benedictus XIV, ac vivæ vocis oraculo Pius VII, addens condictionem ut quisque sua antea peccata confiteatur, et Sacra Synaxi reficiatur.

En Ego, o bone et dulcissime Jesu, ante conspectum tuum genibus me provolvo, ac maximo animi ardore te oro, atque obtestor, ut meum in cor vividos Fidei, Spei et Charitatis sensus, atque veram peccatorum meorum pœnitentiam, eaque emendandi firmissimam voluntatem velis imprimere, dum magno animi affectu et dolore tua quinque vulnera mecum ipse considero, et mente contemplor, illud præ oculis habens, quod jam in ore ponebat suo David Propheta : « Foderunt manus meas et pedes meos, dinumeraverunt omnia ossa mea. »

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 10 aprilis 1821.

G. Card. ab Auria Pamphili Præf.
Angelus Costaguti Secret.

437. — Prière à la Sainte Vierge.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII cupiens ex pastorali officio et charitate animarum saluti, quantum cum Deo potest, paterne consulere, ac fideles libentius ac ferventius in bonis ac piis operibus exercendis insistere, quo uberius spiritualibus muneribus, Indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus eos noverint esse refectos, de omnipotentis Dei misericordia confisus, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui Orationem *o madre di Dio*, una cum tribus *Salve Regina*, ad B. M. V. potentissimæ Dei Genitricis auxilium implorandum corde saltem contrito et devote recitaverint, Indulgentiam tercentum dierum in qualibet die semel lucrandam benigne concessit. Iis vero Christifidelibus, qui quotidie per mensem pium hoc exercitium peregerint, Indulgentiam Plenariam in una infra mensem die uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, peramanter impertitus est, cum facultate supraenunciatas Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 15 maii 1821.

Angelus Costaguti Secret.

438. — Saint Nom de Jésus.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII animarum saluti quam maxime consulere desiderans et ut Sanctissimum Jesu Nomen quod est super omne Nomen, in quo est vita, salus, et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus, ab omnibus sæpe sæpius in corde et in ore retineatur ardentissime cupiens, universis utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote Psalmos Sanctissimum Jesu Nomen in initialibus litteris componentes una cum Hymnis, Antiphonis et Oratione per integrum mensem recitaverint, præter Plenarias et Partiales Indulgentias jam concessas, et sub die 13 junii 1815 ab Eadem Sanctitate Sua confirmatas, Indulgentiam Plenariam, fidelibus quoque defunctis applicabilem, ad duos alios, dies videlicet in festo Jesu Nazareni, et in festo Circumcisionis D. N. J. C., dummodo iisdem diebus vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, in perpetuum valituram peramanter extendit absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 novembris 1821.

G. Card. ab Auria Pamphili Præf.
Angelus Costaguti Secret.

439. — Baisement du pied d'une statue de la Sainte Vierge.

Les Religieux augustins du couvent de Saint-Augustin, à Rome, demandent concession d'une Indulgence pour tous les fidèles qui viennent baiser le pied de la statue de la Vierge, vénérée dans leur église sous le titre de Sainte Marie *del Parto*.

Urbis. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote pedem B. M Virginis de qua in precibus, osculati fuerint, ac juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, toties Indulgentiam quadraginta dierum ab unoquoque acquirendam benigne concessit. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 22 maii 1822.

Pro R. P. D. B. Ugo Secret.
Petrus Can. Torraca Substitutus.

440. — Confession hebdomadaire.

URBIS ET ORBIS. — Cum non pauci ad hanc Sacram Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositam supplices libelli porrecti fuerint, præsertim e Gallia, ob Confessariorum inopiam, pro obtinenda facultate Sacramentalem Confessionem peragendi per plures dies ante Eucharisticam Communionem ad Indulgentias acquirendas præscriptam ; necnon ut explicetur, an ad easdem lucrandas liceat Sacra Synaxi refici in pervigilio diei festi, pro quo declarantur concessæ ; eadem Sac. Congregatio, habita in Palatio Quirinali sub die 15 aprilis proximi præteriti, auditis Consultorum votis, omnibusque mature expensis, censuit : « Licere ad præfatum effectum Eucharistiam sumere in pervigilio festivitatis. » Quo vero ad petitam explicationem respondendum censuit :

« Firmo remanente Decreto 9decembris 1763 pro iis fidelibus, qui ad Confessionem saltem semel in hebdomada accedunt : pro cæteris autem fidelibus, in locis, in quibus ob inopiam Confessariorum nequeunt fideles frequenter Confessione Sacramentali expiari, postulantibus communicetur dictum Decretum, et facto verbo cum Sanctissimo extendatur ad omnes utriusque sexus Christifideles, unde confessio peracta infra hebdomadam ante festivitatem suffragari possit ad Indulgentiam lucrandam, expletis aliis conditionibus injunctis, et dummodo nullius lethalis culpæ post peractam Confessionem commissæ conscii sint, nihil innovando circa Indulgentias ad formam Jubilæi concessas, ut in citato Decreto 9 decembris 1763. »

Factoque verbo cum Sanctissimo in Audientia habita per me infrascriptum Secretarium die 11 junii 1822, Sanctitas Sua Sacræ Congregationis votum benigne approbavit, ac publicari mandavit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 12 junii 1822.

G. Card. ab Auria Pamphili Præf.
Pro R. P. D. Bernardo UGO Secret.
Petrus Canonicus TORRACA Substit.

441. — Pratiques de dévotion en l'honneur de la Très Sainte Vierge.

.n demande que les Indulgences accordées pour le mois .iarie, la demi-heure d'oraison en l'honneur de Marie désolée et le carnaval sanctifié soient accordées pour tout l'univers à perpétuité, et puissent être appliquées aux âmes du Purgatoire.

Pie VII, par rescrit du 21 mars 1815, a accordé à ceux qui, pendant le mois de mai, en public ou en particulier, honorent la Sainte Vierge par des actes spéciaux de prières ou de vertus, une Indulgence de trois cents jours, chaque jour, et une Indulgence plénière le jour où, confessés et communiés, ils prient pour la sainte Église.

Par rescrit des 25 février et 21 mars 1815, Pie VII accorde l'Indulgence plenière à tous les fidèles qui, depuis vingt et une heures du Vendredi Saint jusqu'à seize heures du Samedi Saint, passent une heure ou au moins une demi-heure, en public ou en particulier, à honorer Notre-Dame de Douleurs, en méditant ou en récitant le chapelet des Sept-Douleurs ou d'autres prières analogues. Cette indulgence peut se gagner le jour où l'on fait ses pâques. Les autres vendredis, depuis vingt et une heures jusqu'à l'aube du dimanche suivant, on gagne, à faire cette dévotion, une Indulgence de trois cents jours, et, si on la fait toutes les semaines, une Indulgence plenière, après confession et communion, un des derniers jours de chaque mois.

Pie VII, par rescrit du 9 décembre 1815, à tous ceux qui assistent, pendant les dix derniers jours du carnaval, à quelque exercice en l'honneur de Notre-Dame de Douleurs, soit dans une église ou oratoire public, chapelle ou autre lieu pie, accorde trois cents jours, chaque fois, et une Indulgence plénière un desdits jours, après confession et communion, pour ceux qui auront assisté cinq fois à ce pieux exercice.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VII supraenunciatas Indulgentias, fidelibus quoque defunctis applicabiles et ad omnes utriusque sexus Urbis et Orbis Christifidelibus, juxta preces acquirendas, benigne in perpetuum confirmavit, servato in reliquis tenore primarum concessionum.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 18 junii 1822.

B. Card. Naro Pro-Præf.
Pro R. P. D. Bernardo Ugo Secret.
Petrus Can. Torraca Substit.

442. — Communion des Infirmes ; Etat de grâce.

Montis falisci. — Tria dubia pro earum solutione Sac. Congregationi Indulgentiarum proponit Reverendissimus Dominus Franciscus Fioroni Rector Collegiatæ et Parochialis Ecclesiæ B. M. V. Assumptæ, necnon Vicarius Foraneus Capitis Montis, Montis Falisci Diœcesis.

1° Parochus, delata Communione Infirmo, illum hortatur ut unum *Pater* et *Ave* devote recitet pro Indulgentiarum consecutione, quærit: An dicta Indulgentia reatius comprobatur vel potius inter falsas recensenda sit? Si falsa, gratiose Sacra Congregatio Indulgentiarum providerè velit pro dictæ Indulgentiæ confirmatione et relaxatione, ad utilitatem spiritualem infirmi languentis qui in gravi periculo vitæ versatur.

2° Cum ex Sac. Congregationis Indulgentiarum decreto diei 31 martii 1759, Confessio Sacramentalis ad acquirendam Indulgentiam peragenda omnino sit etiam ab iis, qui lethalis peccati conscii non sunt post ultimam Confessionem, quærit: An sacramentalis quoque Absolutio necessaria sit pro iis, qui post ultimam Confessionem nullum peccatum veniale admiserunt; vel si in aliquam levem culpam prolapsi sunt, opportunum Confessario videatur, Absolutionem non esse eisdem impertiendam?

3°. An ad lucrandas Indulgentias tam directe quam indirecte pro Defunctis concessas, status gratiæ necessario requiratur?

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita ad præfata dubia respondit ut infra:

Ad 1m « Negative. »

Ad 2m. « Negative. »

Ad 3m. « Dilata. »

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis die 20 augusti 1822.

Pro R. P. D. Bernardo Ugo Secret.
Petrus Can. TORRACA Substit.

443. — Chapelet des Cinq Plaies de N.-S.

Summarium Indulgentiarum Coronæ quinque Vulnerum Domini Nostri Jesu Christi a Sanctissimo Domino Nostro Leone PP XII concessarum, quæ a Clericis excalceatis Passionis D N vulgo *Passionisti* fidelibus distribuuntur

URBIS ET ORBIS — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII ex debito Pastoralis Officii sibi a Deo commissi, ad ea libenter intendit, per quæ Divinus cultus fideliumque devotio præsertim erga D. N. J C Passionem, ubique suscipiat incrementum, et ad Ea, quæ pro Ecclesiarum locorumque Regularium ac Personarum in illis studio piæ vitæ vacantium, profectu, commoditate, ac spirituali consolatione per Sedis Apostolicæ Providentiam concessa sunt, non modo approbationis munimine roborari, verum etiam ob Regularis Disciplinæ merita, et spiritualem Christifidelium utilitatem,

ejusdem Sedis Apostolicæ favoribus, gratiis, et Indulgentiis ditari. Hinc enixis precibus, ex parte Præpositi Generalis Congreg. Clericorum excalceatorum Passionis D. N. J. C. *Passionisti* nuncupatorum sibi porrectis, in quibus pro recitatione Coronæ quinque Plagarum, quæ occasione Sac. Missionum ac Spiritualium Exercitiorum ab individuis dictæ Congregationis ex Instituto, fidelibus distribuuntur, nonnullæ Indulgentiæ petebantur. Est autem hæc Corona certa precandi formula, qua quinque partes totidem *Gloria Patri* in singulis complectentes, una Angelica Salutatione ad B. V. doloribus affectam interjecta, et ad Earum singulas partes totidem D. N. J. C. Vulnera pia meditatione recoluntur. Inde est, quod Eadem Sanctitas Sua, singulorum Christifidelium devotionem ac pietatis opera fovere quam maxime cupiens, hujusmodi supplicationibus inclinata, omnes et singulas Indulgentias, in sequenti Summario recensitas, benigne in perpetuum concessit, absque ulla Brevis expeditione. Facta insuper Præposito Generali pro tempore dictæ Congregationis facultate prædictas Coronas sacro Ritu benedicendi vel per se ipsum vel per alios alumnos Sacerdotes præfatæ Congregationis sivi benevisos, eisdemque Coronis applicandi concessas Indulgentias ad effectum Christifidelibus distribuendi

Inhærendo Decreto fel. rec. Alexandri VII sub die 6 februarii 1657, necnon Decreto hujus Sac. Congregationis Indulgentiarum sub die 5 junii 1721 et alio Decreto diei 29 februarii 1820 circa materiam Coronarum, Sanctitas Sua, omnes Christifideles in primis monendos voluit, quod prædictæ Coronæ pro consequendis Indulgentiis, sint a Præposito Generali, vel ab alio ejusdem Congregationis Sacerdote delegato, benedictæ; quod Coronæ, ut supra benedictæ, non transeant personam illorum, quibus concessæ sunt, aut quibus ab iis prima vice distribuuntur, nec aliqua re ex prædictis deperdita, pro ea subrogari altera nullo modo possit, necnon eædem commodari, aut præcario dari, aut vendi non possint pro Indulgentiarum communicatione, alioquin amittant Indulgentias jam concessas. His pro clariori intelligentia prænotatis, Indulgentiarum elenchus recensetur, ut infra, videlicet :

1° Quicumque præfatam Coronam corde saltem contrito, ac devote recitaverint, Indulgentiam unius anni, semel in die acquirendam, consequentur.

2°. Quisquis Coronam, ut supra decem saltem vices, infra mensem, de more recitare habuerit, Indulgentiam Plenariam in feria sexta mensis martii, ac in festis Inventionis et

Exaltationis Sanctissimæ Crucis, vel in eorum octavis, semel tantum respectivi octidui spatio lucrandam, dummodo vere pœnitens, confessus ac S. Communione refectus fuerit et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderit, percipiet.

3°. Plenariam pariter Indulgentiam consequetur qui prædictam Coronam recitaverit a Dominica Passionis, usque ad Sabbatum Sanctum inclusive, ea die in qua vere pœnitens, confessus, Paschale præceptum adimpleverit.

Et in reliquis vero ex supradictis diebus, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, dummodo ut supra dispositus fuerit, adipiscetur.

4°. Omnes supradictas Indulgentias unusquisque, aut pro seipso, aut fidelibus defunctis per modum suffragii, applicare poterit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 20 decembris 1823.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

444. — Œuvre des Bons Livres.

Summarium Indulgentiarum quæ Piæ Unioni nuncupat. *Œuvre des bons Livres* in Diœcesi Burdigalensi concessæ sunt.

BURDIGALEN. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII ex debito Pastoralis Officii sibi a Deo commissi, ad ea libenter intendens, per quæ divinus cultus, fideliumque religio ubique suscipiat incrementum, et de æterna eorum felicitate procuranda quam maxime sollicitus, enixis precibus Archiepiscopi Burdigalensis, qui piam cupiens canonice erigere Unionem nuncupatam : *Œuvre des bons Livres* sub titulo B. M. Virginis ; cui Unioni sit cura promulgandi et dispensandi libros Fidei rudimenta continentes ad fidelium utilitatem, ut abstrahantur a noxiis et ad salutaria dirigantur, benigne annuens : omnibus prædictæ piæ Unione adscriptis, ac in posterum adscribendis infrascriptas Indulgentias peramanter impertitus est nempe :

1° Iis qui Sacrosancto Missæ Sacrificio semel in mense pro vivis et defunctis benefactoribus celebrando in Ecclesia ab Ordinario semel tantum eligenda, corde saltem contrito, ac devote interfuerint, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, septem annorum, totidemque quadragenarum Indulgentiam concessit.

2°. Eamdem Indulgentiam pariter elargitus est iis, qui legitime impediti, vel infirmi, prælaudato Missæ Sacrificio interesse nequiverint, dummodo, si impediti aliam Missam

audiverint, et si infirmi alia pia opera a confessario injungenda fideliter peregerint.

3°. Similiter Indulgentiam tercentum dierum omnibus adscriptis, toties quoties, opera, consilio, vel alio quo poterint, meliori modo pro eorum Instituti augmento præstabunt.

4°. Sacerdotibus et Sæcularibus prædictæ Unionis, quoties libros prohibitos, tum obscœnos et hæreticales, tum contra bonos mores et Religionem pertractantes, ad proprium Ordinarium detulerint, toties quadraginta dierum Indulgentiam impertitus est; Sacerdotibus vero hoc peragere studentibus, præter enunciatam Partialem Indulgentiam, Indultum etiam Altaris privilegiati personalis, pro quatuor tantum feriis in qualibet hebdomada, eorum vita naturali durante valiturum est elargitus.

5°. Tandem eisdem, qui toto vitæ suæ tempore prædicta pia opera exercuerint, Indulgentiam Plenariam in mortis articulo lucrandam, dummodo rite dispositi fuerint, vel saltem Sanctissimum Jesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint, benigne pariter est impertitus. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 22 maii 1824.

B. Card Naro Pro Præf.

A. Archiep. TRAPEZUNT. Secret.

445. — Société contre les mauvais Livres.

Summarium Indulgentiarum, quæ piæ Societati nuncupat. *Calobibliophilorum* in Civitate Imolensi concessæ sunt.

IMOLEN. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII ex Pastorali Officio, quo Christifideles in Domino complectitur, et ad eorum procurandam salutem quam maxime sollicitus, ad humillimas preces Piæ Congregationis seu Societatis *Calobibliophilorum* appellatæ, noviter in Civitate et Diœcesi Imolensi canonice erectæ atque probatæ, cujus institutum est tum piorum moraliumque librorum editio et propagatio, tam etiam eliminatio et retundatio antimoralium, qui ubique divulgantur ac circumferuntur, benigne annuens, omnibus Christifidelibus eidem præfatæ Congregationi addictis, omnes et singulas Indulgentias, quæ a san. me. Pio PP. VII Prædecessore Suo Societati *dell' Amicizia Cattolica* nuncupatæ, et Romæ institutæ concessæ fuere, atque in sequenti Summario enunciatæ sunt, benigne pariter conces-

sit, et in perpetuum absque ulla Brevis expeditione communicavit die 17 decembris 1825.

1°. Indulgentia Plenaria omnibus hujus Societatis curam gerentibus, semel tantum in qualibet hebdomada acquirenda, die etiam uniuscujusque arbitrio eligenda.

2°. Similiter Plenaria bis in unoquoque mense lucranda, diebus pariter proprio arbitrio statuendis, omnibus ubicumque locorum existentibus, ubi tamen præfata Societas non reperiatur erecta, qui ad ipsius Societatis stabilitatem et progressum operam præstabunt.

3°. Plenariam quoque duabus vicibus per mensem consequenda iis, qui ejusdem Societatis incrementum propria cooperatione curabunt.

4°. Septem annorum vero Indulgentiam, qui præfatos libros sive exscripserint, sive typis mandaverint, vel distribuerint aut ad ipsius utilitatem quodcumque aliud fecerint consequantur, dummodo tamen in singulis prænunciatis diebus pro dictis Indulgentiis consequendis vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint.

5°. Ac tandem Plenaria Indulgentia semel iterum in hebdomada cum iisdem conditionibus, vel in mortis articulo lucrandam, dummodo rite dispositi fuerint, vel saltem Sanctissimum Jesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint, iis omnibus, qui ex commissione prælaudatæ Societatis aliquod pium opus, tum Ecclesiæ, tum Sedi Apostolicæ proficuum elucubrabunt.

B. Card Naro Pro-Præf
A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

446. — Oratoire nocturne de sainte Marie de la Paix.

Summarium Indulgentiarum concessarum universis et singulis Confratribus Oratorii Nocturni canonice erecti in Ecclesia S. Mariæ de Pace de Urbe a san. me. Leone XII speciali suo Brevi sub die 14 februarii 1826, quarum nonnullæ lucrari etiam possunt ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus infrascripta opera peragentibus.

Indulgentiæ Plenariæ.

1°. Quo die in Sodalitatem quispiam recipitur, si vere pœnitens confessus fuerit, eodemque die SS. Eucharistiæ Sacramentum sumpserit vel in præfato Oratorio, vel in alia Ecclesia ubi poterit, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem consequitur.

2°. Item in articulo mortis, si saltem corde contrito Sanctissimum Jesu Nomen corde, si ore non potuerit, devote invocaverit.

3°. Item diebus festis Nativitatis et Ascensionis D. N. J. C. necnon Annunciationis, Assumptionis, Conceptionis et Nativitatis B. M. V.

4°. Pariter in festivitate Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ipsius Oratorii Patronorum, dummodo iidem Sodales ut supra dispositi, juxta mentem Sanctitatis Suæ oraverint, ut ex Rescripto Pii PP. VIII sub die 12 januarii 1830.

5°. Similiter semel in hebdomada iis diebus, in quibus juxta præfati Oratorii Regulas, seu consuetudines ad eorum spiritualia exercitia peragenda, Sodalium Conventus haberi solent, et vere pœnitentes, confessi ac Sac. Communione refecti in quacumque Ecclesia, supradictum Oratorium visitaverint, et ut supra oraverint, et quoniam sæpe contingit ut pluries in hebdomada Sodales conveniant, die pro Indulgentia Plenaria consequenda erit ad singulorum arbitrium. Monetur tamen a Moderatorum directione in his et in omnibus dependere.

6°. Moderatores vero Presbyteri, quoties Congregationis Confratres seu Consorores infirmitate detentos, spiritualibus monitis, sive ad morborum incommoda patienter tolleranda, sive ad mortem de manu Dei libenter acceptandam, adjuverint, et coram aliqua Crucifixi Reparatoris Nostri imagine ter saltem Orationem Dominicam, et Salutationem Angelicam juxta Pontificis et S. Matris Ecclesiæ mentem ab ipsis recitari curaverint, quo die iidem infirmi Sanctissimum Sacramentum Eucharistiæ sumpserint, Indulgentiam Plenariam ipsis applicare possunt.

7°. Indulgentiam Plenariam semel in hebdomada concessam, bis in anno lucrari possunt Sodales, etiam si locum ipsum Sodalitii non visitaverint, dummodo aliud templum visitent, in quo Sanctissimum Sacramentum sumant, et generalis Confessio, vel totius anteactæ vitæ vel ab ultima generali præcedat.

Indulgentiæ perpetuæ septem annorum totidemque quadragenarum.

8°. Qui corpora Sodalium vel aliorum Christifidelium ad ecclesiasticam sepulturam associaverint.

9°. Qui per campanæ signum de extremo alicujus fidelis agone aut transitu admoniti Deum pro infirmi salute, aut ejus felici transitu vel pro felici requie fuerint deprecati.

10°. Quis cœtibus tum publicis, tum privatis, vel divinis officiis vel spiritualibus, et exhortationibus.

11°. Aut piis officiis etiam in Sodalium vel aliornm Christifidelium defunctorum suffragium per ipsius Congregationis Moderatores ordinandis.

12°. Qui Missæ Sacrificio diebus feriatis interfuerint.

13°. Qui conscientiam suam diligenter examinaverint vespere antequam cubitum eant.

14°. Qui pauperes infirmos tam Sodales, quam alios in hospitalibus privatis, et

15°. Carcere detentos visitaverint.

Has omnes Indulgentias consequi poterunt Confratres et Consorores ubivis locorum commorantes, dummodo tamen aliquam Ecclesiam pro arbitrio visitent, et prout poterunt injuncta pia opera pro earumdem acquisitione fideliter adimpleant, excepta tamen Indulgentia Plenaria sub N° 4° posita.

Indulgenliæ perpetuæ 300 *dierum.*

16°. Si Missis ac Divinis Officiis, quæ in Oratorio solent celebrari, interfuerint, aut bis in mense Confessionem et Communionem Sacramentalem peregerint.

17°. Si pauperes Hospitio susceperint.

18°. Vel pacem inter inimicos, aut dissidentes composuerint, seu componi fecerint, vel procuraverint.

19°. Vel Blasphemantes aut in vanum Sanctissimum Dei Nomen accipientes, aut obscœna verba proferentes, tunc redarguerint, et devium aliquem in viam salutis reduxerint.

20°. Si in iis locis adfuerint, in quibus de more, quod ad Catholicam Fidem pertinet, edocetur.

21°. Si morti proximos ad felicem transitum pie, ac christiane disposuerint, aut ignorantes Dei præcepta, et ea quæ ad salutem sunt docuerint.

22°. Si abstinentiis, et aliis rationalibus afflictationibus suum corpus castigaverint.

Indulgentiæ perpetuæ 200 *dierum.*

23°. Confratres et Consorores ejusdem Congregationis biscentum dierum Indulgentiam consequentur, si aliquem ad Sacramenta Pœnitentiæ et Eucharistiæ fideliter suscipienda, vel ad Verbum Dei audiendum induxerint.

24°. Si processionibus de Superiorum licentia peragendis interfuerint.

25°. Si Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, cum ad infirmos vel alio defertur, orantes comitati fuerint.

26°. Si Officium B. M. V. vel ejusdem Coronam aut Rosarium, vel pro conversione peccatorum Coronam quinque Plagarum Jesu Christi, vel septem Psalmos Pœnitentiales devote recitaverint.

27°. Quotiescumque Oratorium supradictum visitaverint vel aliquod pietatis, vel devotionis, vel charitatis opus peregerint.

Indulgentiæ Stationum.

28°. Lucrari etiam possunt prædicti Confratres et Consorores omnes et singulas Indulgentias Stationum, prout in Decreto hujus Sac. Congregationis 9 julii 1777, diebus in Missali Romano descriptis, dummodo idem Oratorium rite dispositi visitaverint.

Ministri et inservientes Oratorio, licet non adscripti, quo tempore suum servitium fideliter præstabunt, omnes supradictas Indulgentias tum Plenarias tum Partiales jam concessas et in posterum concedendas lucrari possunt, dummodo supradicta opera injuncta fideliter adimpleant.

Insuper Pius PP. VIII sub die 12 januarii 1830 clementer indulsit ut omnes et singulæ Missæ a quocumque Sacerdote sive Sæculari, sive Regulari ad quodcumque ipsius Oratorii, seu Ecclesiæ Altare pro anima cujuscumque adscripti celebratæ, animabus hujusmodi suffragentur, ac si in Altari Privilegiato celebratæ fuissent.

Indulgentiæ Plenariæ perpetuæ tam pro Confratribus et Consororibus quam pro omnibus utriusque sexus Christifidelibus.

29°. In Dominica infra Octavam SS. Corporis Christi, et in Dominica Passionis, dummode vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, juxta mentem Sanctitatis Suæ oraverint et devote visitaverint Oratorium præfatum.

30°. Similiter Plenariam Indulgentiam lucrari possunt in diebus in quibus vere pœnitentes et confessi S. Communionem sumpserint in iis Ecclesiis, in quibus de more, semel in mense, peragitur generalis Communio.

31°. Omnes supradictæ Indulgentiæ tam Plenariæ, quam Partiales vel Confratribus et Consororibus concessæ, vel omnibus utriusque sexus Christifidelibus extensæ, animabus fidelium defunctorum per modum suffragii applicari possunt.

32°. Et tandem idem Summus Pontifex Pius PP. VIII ex Decreto sub datum diei 10 maii 1830 præfati Oratorii pro tempore Præfecto, omnia et singula Privilegia, Indulta, Indulgentias, et Gratias Spirituales in hoc Summario contentas, aliis Oratoriis ejusdem nominis et instituti, tam intra, quam extra Urbem canonice erectis, et in enunciatum primarium Oratorium juxta Litteras Apostolicas Leonis XII sa. me cooptatis communicandi facultatem tribuit et impertitus est.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita præsens Summarium uti authenticum recognitum, non modo approbavit, verum etiam typis imprimi et publicari posse censuit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 15 maii 1830

A. Archiep. TRAPEZUNTINUS Secret.

447. — Tertiaires de s. François de Paule.

TERTIARIORUM S. FRANC. DE PAULA. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP XII benigne indulsit ut Tertiarii Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula, qui ob infirmitatem vel aliud legitimum impedimentum, opera præscripta pro ipsius Ordinis Indulgentiarum consequutione peragere nequeunt, nihilominus eas omnes et singulas Indulgentias lucrari possint, et valeant, dummodo tamen alia pia opera pro arbitrio et conscientia respectivi Confessarii injungenda fideliter ac devote exequantur, servato in reliquis tenore primarum concessionum. Præsenti in perpetuum valituro, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 4 augusti 1824.

A. Archiep. TRAPEZUTIN. Secret.

448. — Prières pour la Bonne Mort.

Les prêtres de la pieuse union de S. Paul demandent la confirmation des indulgences accordées par Pie VII, le 12 mai 1802.

Ce sont : une indulgence de cent jours, une fois le jour, pour qui récite, avec un cœur contrit, les prières pour la Bonne Mort *Seigneur Jésus ;* et l'indulgence plénière pour qui les a récitées chaque jour, pendant un mois entier, un jour de ce mois, où ils se confesseront, communieront et prieront aux intentions du Pape.

Toutes ces indulgences sont applicables aux âmes du Purgatoire.

URBIS ET ORBIS — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII omnibus utriusque sexus Christifidelibus pias preces in libello de quo in precibus contentas corde saltem contrito, ac devote recitantibus et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie orantibus, centum dierum Indulgentiam, semel tantum in singulis diebus acquiren., benigne concessit. Insuper ipsis Christifidelibus prælaudatas preces per integrum mensem ut supra recitantibus, Plenariam etiam Indulgentiam in una ejusdem mensis die unius-

cujusque arbitrio eligenda, dummodo tamen ea die vere pœnitentes, confessi sacraque Communione refecti fuerint, et aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium devote visitaverint, ibique ut supra oraverint, clementer est elargitus. Præsentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione, et cum facultate easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 augusti 1824.

B. Card. Naro Pro-Præf.
A. Archiep. Trapezuntin. Secret.

449. — Prière à la Sainte Vierge.

Urbis et orbis. — Cum alias san. mem. Pius PP. VII vivæ vocis oraculo concesserit Indulgentiam centum dierum iis omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito, ac devote Orationem in honorem B. M. Virginis, quæ incipit : *Vergine Santissima, Madre del Verbo incarnato*, cum tribus *Ave Maria,* et Oratione : *Defende etc.*, recitaverint, Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII supradictam Indulgentiam eodem modo et forma benigne confirmavit; voluitque perpetuis futuris temporibus suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 augusti 1824.

B. Card. Naro Pro-Præf.
A. Archiep. Trapezunt. Secret.

450. — Chapelet de N.-S.

Urbis et orbis. — Inter multas Indulgentias a fel. rec. Leone X et Clemente X Christifidelibus utriusque sexus recitantibus Coronam D. N. J. C. concessas, Benedictus XIII per organum Sac. Congregationis Indulgentiarum die 6 aprilis 1728 Plenariam Indulgentiam Christifidelibus qui prælaudatam Coronam in Feriis sextis martii recitaverint, elargitus est. Cum autem exortum sit dubium : An prædicta Indulgentia Plenaria consequenda sit in singulis feriis, vel unica dumtaxat vice? Sanctissimus D. N. Leo PP. XII ad tollendam quamcumque dubietatem, declaravit : Plenariam Indulgentiam lucrifieri posse in singulis prædictis feriis, dummodo Christifideles præfatam Coronam recitaverint, et rite dispositi fuerint, ac per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint. Voluitque Eadem Sanctitas Sua hanc gratiam perpetuis futuris temporibus valituram absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 augusti 1824.

B. Card. Naro Pro-Præf.
A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

451. — Suspension d'Indulgences.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, cui demandata est cura circa rectam et prudentem Indulgentiarum administrationem, necnon dubiorum interpretationem, cum non obstante Brevi emanato a Sanctissimo Domino Nostro Leone PP. XII quod incipit *Cum nos nuper* quoad Universalem Jubilæum, nonnulla oborta sint dubia :

1°. An suspensa censeatur Indulgentia Plenaria occasione Benedictionis solemnis ab Episcopis impertiri solitæ in aliquibus diebus solemnioribus ?

2°. An etiam inter Indulgentiarum suspensionem locum teneat Indulgentia *della Crociata* nuncupat. Hinc ut ista dubia penitus amoveantur Sac. Eadem Congregatio de mandato Sanctissimi Domini Nostri Leonis XII, habita in Palatio Vaticano die 19 decembris 1824, re prævio diligenti examine discussa, fuit in voto : Ad 1m. « Affirmative ; » Ad 2m. « Ad mentem Sanctissimi. » Factaque de iis omnibus per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium relatione Sanctissimo Domino Nostro in Audientia habita die 22 decembris 1824, Sanctitas Sua ipsius Sac. Congregationis votum quoad primum approbavit, et quoad secundum, commisit mihi infrascripto, ut Eminentissimo Domino De Somalia Secretario Status patefacerem suam mentem, videlicet: ut Nunciis Hyspaniarum, Portugallien, Algarbiorum, et Utriusque Siciliæ Regni notum faceret, quod attentis peculiaribus temporum circumstantiis, ex speciali gratia, et in exemplum minime allatura, Sanctitas Sua pro hac vice clementissime annuit ut Indulgentiæ *Cruciatæ* hoc anno Jubilæi haud suspensæ remaneant.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 23 decembris 1824.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

452. — Prière En ego.

Le chevalier André de Sartori demande que l'on puisse appliquer aux âmes du Purgatoire l'indulgence plénière accordée à la récitation de la prière *En Ego,* par décret pontifical du 10 avril 1821.

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP.

XII clementer indulsit ut supraenunciata Indulgentia, quatenus opus sit, fidelibus quoque Defunctis suffragari possit et valeat Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione, excepto tamen quoad vivos, currenti anno Jubilæi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 septembris 1825.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

453. — Approbation de la Raccolta.

AUTHENTICITATIS OPUSCULI VULGO DELLA RACCOLTA DI ORAZIONI, ETC., SEXTÆ EDITIONIS ROMANÆ. — Sac. Congregatio Indulgentiarum, Indulgentias in hoc opusculo ab uno ex nostris Consultoribus accurate collectas et a suis originalibus fideliter extractas, jam de licentia dictæ Sacræ Congregationis alias ut iauthenticas typis impressas, iterum imprimi, ac publicari posse censuit; monendo tamen, quod si una aut altera versio seu editio hujus opusculi in Urbe, vel extra quocumque loco et idiomate fieri contingat et dubium aliquod subinde emerserit quoad concessionem Indulgentiarum, vel pia opera ad eas lucrandas a Summis Pontificibus præscriptas ad præsentem Romanam editionem anni Jubilæi 1825, typis Perego-Salvioni, et in nostra Secretaria asservatam, recursus habeatur.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 novembris anni Jubilæi 1825.

A. Piatti Archiep. TRAPEZUNTIN., S. C. I. Secret.

454. — Dévotion à s. Stanislas Kostka.

Pie VII, par décret du 1[er] avril et du 1[er] mai 1821, accorda au royaume des Deux-Siciles :

Une Indulgence plénière pour le jour de la fête de S. Stanislas;

Une Indulgence de sept ans et sept quarantaines pour les dix dimanches qui précèdent sa fête;

Cent jours pour chaque jour de la neuvaine;

Cent jours pour qui récite un *Pater* et un *Ave* devant son image exposée dans une église, et une Indulgence plénière à qui aura fait cette prière pendant un mois entier.

On demande que les jours où l'on est empêché d'aller à l'église, on gagne les mêmes Indulgences en récitant chez soi le *Pater* et l'*Ave*.

On demande aussi des Indulgences spéciales pour la retraite de S. Stanislas qui se fait chaque semaine, et qui se compose du Rosaire, d'un sermon, d'une prière et de la bénédiction du S. Sacrement.

Enfin, l'on désire que toutes les susdites Indulgences soient applicables aux âmes du purgatoire.

UTRIUSQUE SICILIÆ REGNI. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII clementer indulsit ut unum *Pater* et *Ave* ad effectum de quo in precibus, ubicumque locorum in casu necessitatis recitare possint et valeant, servato tamen in reliquis tenore primæ concessionis. Insuper omnibus utriusque sexus Christifidelibus, præfato Recessui corde saltem contrito ac devote interessentibus, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie orantibus, centum dierum Indulgentiam, in singulis mensibus acquirendam, benigne concessit. Præsentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione, cum facultate ad formam ipsarum precum in suffragium fidelium defunctorum applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 21 januarii 1826.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

455. — Culte du Sacré Cœur de Jésus.

Les associés de l'Union-Primaire du S. Cœur de Jésus, érigée à Rome dans l'église de Sainte-Marie *in Capella*, implorent pour la dévotion du culte perpétuel du Cœur de Jésus qu'ils pratiquent, l'Indulgence plénière, applicable aux défunts, accordée, le 30 août 1825, à la Congrégation du Cœur de Jésus, établie à Livourne

PRIMARIÆ UNIONIS SS CORDIS JESU. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII omnibus Christifidelibus primariæ Unioni de qua in precibus adscriptis, pium Exercitium juxta ipsius Unionis præscriptas regulas exsequentibus, Plenariam Indulgentiam, in singulis vicibus acquirendam, dummodo iis diebus vere pœnitentes, confessi sacraque Communione sint refecti, ac etiam aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium devote visitent ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ orent, clementer in perpetuum est elargitus absque ulla Brevis expeditione, et cum facultate eamdem Indulgentiam in suffragium fidelium defunctorum applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 25 februarii 1826.

B. Card. Naro Pro-Præf.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

456. — Dévotion à s. Stanislas Kostka.

L'on demande l'extension à l'Etat Pontifical des Indulgences accordées à la dévotion à S. Stanislas pour le royaume des Deux-Siciles par Pie VII, le 1er avril et le 1er mai 1821, et par Léon XII le 21 janvier 1826.

PONTIFICIÆ DITIONIS. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII supraenunciatam gratiam pro Regno Siciliarum jam concessam, ad totum Ecclesiasticum Statum extendit. Servato in omnibus tenore primæ concessionis.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 25 februarii 1826.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

457. — Chapelle de s. Sébastien.

PISAN. — Cum in hac Sacra Congregatione Indulgentiarum propositum fuerit dubium : An visitationes a Christifidelibus peractæ in Cappella S. Sebastiani loci di *Pontedera* nuncupat. Diœcesis Pisan. pro consecutione Jubilæi fuissent validæ, cum aliunde Ecclesia Præpositurae fuerit ab Ordinario ad hunc effectum designata? Sanctissimus, audita relatione per me infrascriptum hujus Sacræ Congregationis Secretarium, ad tollendam omnem dubitationem declaravit, visitationes peractas et peragendas in prædicta Cappella S. Sebastiani, utpote quæ facit partem ejusdem Ecclesiæ præpositurae et in qua adservatur SS. Eucharistiæ Sacramentum, validas fuisse, necnon valituras fore pro consequendo Jubilæo. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 1 julii 1826.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

458. — Exercice pour les âmes du Purgatoire.

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP XII omnibus utriusque sexus Christifidelibus pias preces contentas in libello : *Il Purgatorio aperto alla pietà de' viventi, ossia breve quotidiano esercizio in solievo delle anime del Purgatorio, tradotto già dal francese.* Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare. *È un santo e salutar pensiero il pregare per li defunti,* 2 *Machab.* 12, *v.* 46, *Roma* 1817. *Si trova presso Angelo Ajani vicino a Piazza di Pietra num.* 69. *Con approvazione,* corde saltem contrito et devote recitantibus ac per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ orantibus, centum dierum Indulgentiam se-

mel tantum singulis diebus per unumquemque lucrifaciendam benigne in perpetuum concessit absque ulla Brevis expeditione, et cum facultate eamdem Indulgentiam in suffragium fidelium defunctorum applicandi. Voluitque Sanctitas Sua ut præfatus libellus gratis et sine ullo prorsus emolumento distribuatur.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 18 novembris 1826.

A. Card. Frosini Præf.
A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

459. — Prières pour les Stations du Carême.

URBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII omnibus utriusque sexus Christifidelibus Sacras visitationes, toto tempore quadragesimali tantum, eodem modo, et forma ut infra corde saltem contrito et devote peragentibus, necnon per aliquod temporis spatium pro felici Statu S. Matris Ecclesiæ et juxta mentem Sanctitatis Suæ orantibus, quadraginta annorum, totidemque quadragenarum Indulgentiam in singulis vicibus acquirendam benigne concessit. Insuper indulsit, ut ipsi Christifideles, qui hujusmodi pium opus tribus saltem distinctis diebus peregerint, Plenariam etiam Indulgentiam, die uniuscujusque arbitrio eligenda, qua vere pœnitentes, confessi sacraque Communione refecti aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium devote visitaverint, et oraverint, consequantur. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione, et cum facultate easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi; firmis tamen et in pleno robore remanentibus omnibus et singulis aliis Indulgentiis relate ad Urbis Stationes, ab ipsius Sanctitatis Suæ Prædecessoribus jam concessis, ut in elencho ex typographia R. C. A. edito die 9 Julii 1777. Voluitque Sanctitas Sua, ut simili indulto et Moniales, cæteræquæ in Monasteriis commorantes, dummodo supraenunciata pia opera peregerint, respectivam earum Ecclesiam visitantes, necnon infirmi et in carceribus detenti, eo quod exsequi nequiverint, aliis operibus a respectivis Confessariis injungendis supplentes, gaudere possint et valeant.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 28 februarii 1827.

A. Card. Frosini Præf.
A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

On entre dans une église voisine de celle de la Station et l'on y récite devant le Saint-Sacrement :

Actiones nostras, etc.
Veni, Sancte Spiritus, etc.
℣. Emitte Spiritum tuum, etc.
℟. Et renovabis, etc.
Oremus. Deus, qui corda Fidelium, etc.
Antiphona. O Sacrum Convivium, etc.
Pange, Lingua, gloriosi, etc.
℣. Panem de Cœlo, etc.
℟. Omne delectamentum, etc.
Oremus. Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili, etc.

COMMEMORATIO SS. MM. — *Antiphona*. Gaudent in cœlis animæ Sanctorum, qui Christi vestigia sunt secuti, et quia pro Ejus amore sanguinem suum fuderunt, ideo cum Christo exultant sine fine, et quotidie intercedunt pro nobis.
℣. Exultabunt Sancti in gloria.
℟. Lætabuntur in cubilibus suis.
Oremus. Deus qui nos perpetua Sanctorum Martyrum tuorum protectione custodis, concede propitius ut in æterna beatitudine de eorum societate gaudere mereamur. Per Dominum nostrum, etc.

On part ensuite pour l'église de la station en récitant le Miserere, *puis on dit cinq* Pater, Ave *et* Gloria *en l'honneur des Cinq Plaies de Notre-Seigneur et les degrés de la Passion, après chacun desquels on repète le verset* Miserere nostri, *etc. Arrivé à l'église de la station, on récite les Litanies des Saints avec les Oraisons et, au sortir de l'église, on dit le* De Profundis *avec son Oraison*.

460. — Prière indulgenciée.

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII clementer indulsit ut omnes utriusque sexus Christifideles qui preces : *O Padre, o figlio*, etc., corde saltem contrito et devote recitaverint et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, tercentum dierum Indulgentiam pro unica duntaxat vice singulis diebus consequantur. Insuper ipsis Christifidelibus prælaudatas preces quotidie per mensem recitantibus, Plenariam etiam Indulgentiam, una ex tribus ultimis respectivi mensis diebus acquirendam, dummodo vere pœnitentes, confessi sacraque Communione refecti fuerint et aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique ut supra oraverint, benigne concessit. Voluitque ut hæc gratia in perpetuum sit valitura, necnon ut cum dictis piis precibus typis imprimi possit et valeat. Voluit etiam ut pro exemplarium ipsarum

precum et gratiæ dispensatione nullum prorsus emolumentum percipiatur.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 3 martii 1827.

A. Archiep. Trapezuntin. Secret.

461. — Dévotion à s. Stanislas Kostka.

L'on demande que les Indulgences déjà accordées pour la dévotion de saint Stanislas au royaume des Deux-Siciles et à l'Etat pontifical, soient étendues à l'univers entier et qu'on puisse les gagner non seulement dans les églises et oratoires publics, mais encore dans les églises et oratoires des communautés, séminaires, conservatoires, etc.

Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII. supraenunciatas gratias ad omnes Ecclesias, Oratoria, Conservatoria, Seminaria et Recessus Urbis et Orbis clementer juxta preces extendit. Servato in reliquis tenore primæ assertæ concessionis. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 3 martii 1827.

A. Archiep. Trapezuntin. Secret.

462. — Prière à s. Jean de la Croix.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII omnibus utriusque sexus Christifidelibus Orationem *O glorioso S Giovanni* etc. in honorem S. Joannis de Cruce corde saltem contrito ac devote recitantibus ac per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie orantibus, centum dierum Indulgentiam, semel tantum singulis diebus lucrifaciendam. Iis vero qui eamdem Orationem quotidie per mensem ut supra recitaverint, Plenariam etiam Indulgentiam in quolibet mense in uno ex ultimis tribus respectivi mensis diebus, dummodo vere pœnitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, necnon aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique oraverint, clementer est elargitus. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione, et cum facultate easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 24 novembris 1827.

A. Archiep. Trapezuntin. Secret.

463. — Prière à la Sainte Vierge.

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII clementer indulsit ut omnes utriusque sexus Christifideles qui infrascriptam Orationem quocumque idiomate corde saltem contrito et devote recitaverint, centum dierum Indulgentiam pro unica dumtaxat vice singulis diebus consequantur. Insuper ipsis Christifidelibus dictam Orationem quotidie pro quolibet mense ut supra recitantibus, Plenariam etiam Indulgentiam ultima respectivi mensis die vel infra octiduum immediate sequen. acquirendam, dummodo vere pœnitentes et confessi sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, necnon aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, clementer concessit. Præsentibus in perpetuum valituris non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque, et cum facultate easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 januarii 1828.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

O excellentissima, gloriosissima, atque Sanctissima semper intemerata Virgo Maria, Mater Domini Nostri Jesu Christi, Regina Mundi et totius creaturæ Domina, quæ nullum derelinquis, nullum despicis, nullum qui a te puro et humili corde recurrit desolatum dimittis, noli me despicere propter innumerabilia et gravissima peccata mea, noli me derelinquere, propter nimias iniquitates meas, nec etiam propter duritiam et immunditiam cordis mei; ne abjicias me famulum tuum a gratia tua et amore tuo. Exaudi me miserum peccatorem N. N. in tna misericordia et pietate confidentem, succurre mihi, Piissima Virgo Maria, in omnibus tribulationibus, angustiis, et necessitatibus meis et impetra mihi a dilecto Filio tuo Omnipotente Deo, et Domino Nostro J. C. Indulgentiam et remissionem omnium peccatorum meorum et gratiam timoris et amoris sui, sanitatem quoque et castitatem corporis, et liberationem ab omnibus malis et periculis Animæ et Corporis. In extremis meis esto mihi pia auxiliatrix, et animam meam, ac animas omnium parentum meorum, fratrum, sororum, et amicorum, consanguineorum, et benefactorum meorum omniumque fidelium vivorum, et defunctorum ab æterna caligine, et ab omni malo libera Illo auxiliante, quem in tuo Sanctissimo Utero novem mensibus

portasti, et in Præsepe tuis sanctis manibus reclinasti, Dominum Nostrum Jesum Christum Filium tuum qui est benedictus in sæcula sæculorum. Amen.

464. — Prière à la Sainte Vierge.

Urbis et orbis. — Sanctissimus D. N. Leo PP. XII clementer indulsit ut omnes utriusque sexus Christifideles qui Orationem *Vergine santissima*, quocumque idiomate corde saltem contrito et devote recitaverint, centum dierum Indulgentiam semel tantum singulis diebus consequentur. Insuper ipsis Christifidelibus, dictam Orationem quotidie per quemlibet mensem ut supra recitantibus, Plenariam etiam Indulgentiam ultima respectivi mensis die vel infra octavam immediate sequen. acquirendam, dummodo vere pœnitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, necnon aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, benigne concessit. Præsentibus in perpetuum valituris, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque, et cum facultate easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 januarii 1828.

A. Archiep. Trapezunt. Secret.

465. — Couronne d'actes d'Amour de Dieu.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII omnibus utriusque sexus Christifidelibus Coronam actuum amoris erga proximum, ut in libello, a Sac. Rituum Congregatione approbatam, corde saltem contrito et devote recitantibus, tercentum dierum Indulgentiam, semel tantum singulis diebus acquirendam, benigne concessit. Insuper indulsit, ut ipsi Christifideles Plenariam Indulgentiam semel in mense, in illius videlicet mensis fine, in quo prælaudatam Coronam quotidie recitaverint, vel infra octo dies immediate sequentes, dummodo vere pœnitentes, confessi, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, nec non aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, consequantur. Præsentibus in perpetuum valituris, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque, cum facultate etiam easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 7 junii 1828.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

466. — Oratoire nocturne de sainte Marie de la Paix à Rome.

URBIS. — Decet Romanum Pontificem Sacræ Religionis Supremum assertorem, ea quæ pro Ecclesiarum et Christifidelium in illis studio pietatis vacantium profectu, commoditate ac spirituali consolatione per Sedis Apostolicæ providentiam circumspectam concessa sunt extensionis munere ampliare Siquidem actualis Præfectus Presbyterorum Collegii, seu Oratorii Nocturni, canonice erecti per Litteras Apostolicas Leonis XII fel. rec. sub datum diei 14 februarii 1826 in Ecclesia S. Mariæ de Pace, humiliter exposuit prædictum Oratorium non solum aliorum primum quæ in Urbe exstant per easdem Litteras dictum et nominatum, verum etiam ipsos Collegii seu Oratorii Presbyteros facultate munitos alia hujusmodi Oratoria in illud cooptandi. Hinc Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VIII præfato Oratorii Præfecto necnon suis etiam Successoribus pro tempore existentibus, omnia et singula Privilegia, Indulta, Indulgentias, et Gratias spirituales in Summario Sac. huic Congregationi exhibito, aliis Oratoriis ejusdem nominis et instituti, tam intra quam extra Urbem canonice erectis, et in enunciatum juxta formam prædictarum litterarum cooptatis communicandi facultatem clementer tribuit et impertitus est absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 10 maii 1830.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

467. — Neuvaine de Noël.

L'on demande que la communion pour gagner l'indulgence plénière accordée par Pie VII, le 12 août 1815, à ceux qui communient le jour de Noël ou un jour de l'Octave, après avoir fait la neuvaine, puisse être anticipée un des jours de la neuvaine, à condition que la neuvaine sera faite en entier.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VIII annuit pro gratia juxta petita.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 julii 1830. *A Card. Frosini Præf*

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

468. — Hymne en l'honneur de S. Pie V.

Le Général des Dominicains demande la confirmation des indulgences accordées par Pie VII, le 14 août 1801, à qui récite l'hymne en l'honneur de S. Pie V, ou une nouvelle concession, s'il en est besoin, car l'original du rescrit pontifical a été perdu.

IN HONOREM B. PII V.

HYMNUS.

Belli tumultus ingruit,
Cultus Dei contemnitur,
Ultrixque culpam persequens
Jam pœna terris imminet.
Quem nos in hoc discrimine
Cœlestium de sedibus
Præsentiorem Vindicem
Quam te, Pie, invocabimus?
Nemo, beate Pontifex,
Intensiore robore
Quam tu superni Numinis
Promovit in terris decus.
Quem nos etc.

Ausisve fortioribus
Avertit a cervicibus
Quod Christianis gentibus
Jugum parabant Barbari.
Quem nos etc.

Tu comparatis classibus,
Votis magis sed fervidis,
Ad insulas Enchinadas
Fundis tyrannum Thraciæ.
Quem nos etc

Absensque eodem tempore
Hostis fuit quo perditus
Vides, et adstantes doces
Pugnæ secundos exitus.
Quem nos etc.

Majora qui cœlo potes
Tu supplices nunc adspice;
Tu civium discordias
Compesce, et iras hostium.
Quem nos etc.

Precante te, Pax aurea
Terras revisat, ut Deo
Tuti queamus reddere
Mox lætiora cantica.
Quem nos etc.

Tibi, Beata Trinitas,
Uni Deo sit gloria,
Laus et potestas omnia
Per sæculorum sæcula. Amen.

℣. Ora pro nobis, beate Pie
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Deus, qui ad conterendos Ecclesiæ tuæ hostes et ad divinum cultum reparandum B. Pium Pontificem Maximum eligere dignatus es : fac nos ipsius defendi præsidiis, et ita tuis inhærere obsequiis, ut omnium hostium superatis insidiis perpetua pace lætamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum etc.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. VIII Oratoris precibus annuens sequentes Indulgentias, fidelibus quoque defunctis applicabiles, quatenus opus sit, omnibus utriusque sexus Christifidelibus benigne concessit : Plenariam nempe incipiendam a primis vesperis usque ad diei festi S. Pii V solis occasum, dummodo vere pœnitentes et confessi, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, necnon ante aliquod ejusdem Sancti Altare aut Reliquiam, seu in aliqua præfati Ordinis Prædicatorum Ecclesiam antedictum Hymnum recitaverint, ac per aliquod temporis spatium juxta consuètos fines oraverint; ac insuper quadraginta dierum Indulgentiam pro unica dumtaxat vice singulis anni diebus, si corde saltem contrito et devote, ut supra hymnum recitaverint et oraverint. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 2 octobris 1830.

A. Card. Frosini Præf.
A. Archiep. Trapezuntin. Secret.

469. — Approbation de la Raccolta.

Authenticitatis opusculi vulgo della raccolta di orazioni, etc., septimæ editionis romanæ. — Cœlestis Indulgentiarum thesauri dispensatio magni semper fuit in Ecclesia momenti, ut Christifidelium devotio augeretur, fides splendesceret, spes vigeret et charitas vehementer incales-

ceret. Sacris proinde Indulgentiis varias pluresque orationes, ac pia opera Summi Romani Pontifices ditare omni tempore studuerunt. Sed aliquando, immo etiam semper evenire solet ut Indulgentiæ ipsæ, quorum usus Christiano populo maxime est salutaris, non lucrentur, vel quia earum concessiones ignorantur, vel quia ad eas acquirendas quæ indiscriminatim in nonnullis opusculis, aut impressis foliis reperiuntur, nec singulæ, nec integræ præscriptæ conditiones declarantur. Quamobrem opportunum ac necessarium jamdudum videbatur ut quamplurimæ Orationes necnon pia opera, præcipue illa quibus ex generalibus concessionibus Summorum Pontificum Indulgentiæ sunt adnexæ, ex suis germanis fontibus fideliter hausta, atque ordine digesta, et simul collecta in vulgus ederentur. Id quod erat in votis superioribus annis perfecit Alter ex iis, qui a Consultis sunt prælecti hujus Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ. Prædictas enim Orationes ac pia Opera in unum volumen diligenter, sed non levi labore redegit, injunctas condictiones pro ipsis Indulgentiis assequendis singillatim exposuit typisque evulgavit

Cum vero idem auctor septimam hujusmodi collectionis Romanam edictionem magis auctam, magisque accuratam modo imprimere curaverit, eadem Sac. Congregatio prælaudatum Opus haud dubie perutile probat, ac uti authenticum publicari posse censet. Monet tamen, quod si in quacumque ejusdem operis edictione seu versione cujuscumque idiomatis tam in Urbe, quam extra exarata, vel quæ exarari contingat, dubium aliquod subinde emerseret, sive quoad Indulgentiarum concessiones, sive quoad præscriptas condictiones adimplendas, ad præsentem tantum Romanam edictionem hoc anno millesimo octingentesimo trigentesimo primo typis Perego-Salvioni gnaviter excusam, et in ipsius Sac Congregationis Secretaria asservatam, recursus habeatur; ac præterea præsens Decretum, ut omnibus pateliat, typis pariter impressum ad calcem memoratæ edictionis apponi voluit, atque mandavit.

Datum Romæ ex Secretaria præfatæ Sac. Congregationis Indulgentiarum ac Sac. Reliquiarum die 30 aprilis 1831.

A Card. Frosini Præf.

A. Piatti Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

470. — Trinitaires déchaussés; Autel privilégié.

ORDINIS SANCTISSIMÆ TRINITATIS FRATRUM DISCALCEATORUM. — Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI Univer-

sorum fidelium saluti quam maxima sollicitudine prospiciens, et eorum præsertim, quorum animæ de corporibus exutæ piacularibus flammis in Purgatorio premuntur, iisque aliquod solatium et levamen de bonis Ecclesiæ thesauri afficere summopere exoptans, humillimis precibus Patris Procuratoris Generalis Ordinis Discalceatorum Sanctissimæ Trinitatis de redimendis Captivis clementer acceptis, Privilegiis et Gratiis a Benedicto XIV Prædecessore suo huic Ordini cumulatis alia sequentis tenoris pro defunctis tantum adjunxit, et auxit, nempe quotidianum Privilegium Altaris cujusque præfati Ordinis Ecclesiæ pro Missis quæ in ipso in suffragium Fratrum defunctorum celebrantur, extendit ad Altare etiam singularum Ecelesiarum, Confraternitatum quæ eidem Ordini aggregatæ sunt ac eorum quæ in posterum aggregabuntur.

Insuper Altaria omnia cujuscumque pariter Ecclesiæ Ordinis tum Confraternitatis Ordini adscriptæ, die obitus seu depositionis uniuscujusque Religiosi, aut Confratris, seu etiam die qua eorum mortis notitia pervenerit, privilegiata similiter pro illis dignatus est declarare. Et tandem ne animabus illis defraudetur suffragium in suprnaeunciati Ordinis Constitutionibus præscriptum, indulsit ut si Religiosi, simul et Confratres in una ex memoratis diebus ob legitimum aliquod proprii officii impedimentum animabus ipsis juvare minime possint, prima die non impedita, in earum solatio eodem gaudeant privilegio. Et ne hujusmodi privilegiorum memoria temporis lapsu oblivioni mandetur, perpetuis futuris temporibus ipsa impertita voluit et statuit absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgent. die 15 februarii 1832.

A. Archiep. Trapezuntin. Secret.

471. — Chemin de la Croix.

Florentin. — Ad humillimas preces Serenissimæ Mariæ Ferdinandæ, Magnæ Ducissæ Viduæ de Hetruria, Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI annuens clementer indulsit ut Civitatis Florentin. pro tempore Archiepiscopus benedicere possit, et valeat Crucifixos, eisdemque applicandi omnes Stationum Viæ Crucis Indulgentias, acquiren. ab iis tantum ex Piæ Societatis, canonice tamen erectæ, vel erigen. sub speciali Patrocinio Patriarchæ S. Joseph, Consororibus, Visitationi, et Assistentiæ Ægrotorum de duobus dictæ Societatis Nosocomiis SS. Bonifacii et Luciæ addictis, tum occasione ipsis ægrotis inserviendi cum in casibus

physicæ infirmitatis, vel alicujus legitimi impedimenti, dummodo rite dispositæ necnon unum ex prælaudatis Crucifixis manibus tenentes, viginti *Pater, Ave* et *Gloria,* unum nempe pro qualibet ex quatuordecim Stationibus, quinque in Sanctissimorum Domini Vulnerum memoriam, ac unum juxta mentem Sanctitatis Suæ, recitaverint. Præsenti ex gratia speciali in perpetuum valituro, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 24 septembris 1832.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

472. — Chemin de la Croix.

PISAN. — Ad humillimas preces Serenissimæ Mariæ Ferdinandæ, Magnæ Ducissæ Viduæ de Hetruria, Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI annuens, clementer indulsit ut Civitatis Pisan. pro tempore Archiepiscopus benedicere possit, et valeat Crucifixos eisdemque applicandi singulas Stationum Viæ Crucis Indulgentias, acquirend. ab iis tantum ex Piæ Societatis canonice tamen erectæ vel erigend., Consororibus, Visitationi, ac Assistentiæ pauperum Infirmarum de S. Claræ e dicta Civitate Nosocomio addictis, tum occasione ipsis Infirmis inserviendi, quum in casibus physicæ infirmitatis, aut alicujus legitimi impedimenti; dummodo rite dispositæ, necnon unum ex prælaudatis Crucifixis manibus tenentes, viginti *Pater, Ave* et *Gloria,* unum nempe pro qualibet ex quatuordecim Stationibus, quinque in Sanctissimorum Domini Vulnerum memoriam, ac unum juxta mentem Sanctitatis Suæ recitaverint. Præsenti ex gratia speciali in perpetuum valituro, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 27 septembris 1832.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

473. — Prière à s. Nicolas.

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI omnibus utriusque sexus Christifidelibus ubique terrarum existentibus, qui corde saltem contrito preces *Glorioso S. Niccolo,* etc., in honorem S. Nicolai, una cum Oratione Dominica et Angelica Salutatione, devote recitaverint, quinquaginta dierum Indulgentiam semel, in qualibet die ab unoquoque acquirendam, clementer est elargitus. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 22 novembris 1832.

A. Archiep. TRAPEZUNTIN. Secret.

474. — Confrérie du S. Amour.

DITIONIS LUSITANIÆ ET ALGARBIORUM. — Quod piis erat in votis Serenissimi Lusitaniæ et Algarbiorum Regis fidelissimi Michaelis I, de Ecclesia Dei optime meriti, Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, sicut commissæ sibi a Divino Redemptore dispensationis ratio exigit ut cœlestium munerum thesaurum ad augendam, fovendamque Christifidelium pietatem prudenti liberalitate erogare studeat, ad Omnipotentis Dei Gloriam et animarum salutem, apostolica auctoritate benigne annuit ut institui et erigi possit in una tantum Ecclesia, de consensu respectivorum Ordinariorum semel eligenda et designanda, singularum Urbium sive Locorum sub Dominio temporali Regis fidelissimi in quibus extat Ipsorum Sedes, Confraternitas, seu Sodalitas sub titulo S. Amoris B. M. V Auxiliatricis, iisdem modo et forma quibus Monachi in Ecclesia Parochiali S. Petri, et Pisis in Ecclesia S. Michaelis, respective reperitur canonice erecta, cum communicatione et participatione in perpetuum omnium et singularum Indulgentiarum, Privilegiorum ac Bonorum spiritualium juxta ejusdem Sodalitatis Regulas et Statuta, servatis tamen servandis, præsertim Litteris Apostolicis in forma Brevis fel. rec. Clementis PP. VIII sub datum Romæ apud S. Petrum, 7 decembris anno millesimo sexcentesimo quarto sui Pontificatus tertiodecimo, quarum initium *Quæcumque a Sede Apostolica*, non obstantibus quibuscumque etiam speciali mentione dignis in contrarium facientibus. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 26 januarii 1833.

A. Card. Frosini Præf.

L. Archiep ATHENARUM Secret.

475. — Compagnie de S. Sulpice.

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, prævia revocatione aliarum concessionum et facultatum quæ hucusque præfatæ Congregationi Presbyterorum sunt impertitæ, attentis expositis et ex speciali gratia, benigne concessit eidem Congregationi Presbyterorum in præsens et in posterum existen. omnes et singulas Indulgentias in Summario uti authentico a Sac. Congregatione Indulgentiarum

recognito recensitas, servatis servandis in singulis concessionibus præscriptis, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsentibus valituris absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 aprilis 1833.

A. Card. Frosini Præf.
L. Archiep. ATHENARUM Secret.

476. — Confrérie du S. Amour.

Summarium Indulgentiarum et privilegiorum favore omnium et singularum Confraternitatum seu Sodalitatum sub titulo Sancti Amoris B. M. V. Auxiliatricis canonice erigendarum in Lusitania, Algarbiis et aliis ditionibus Serenissimo Regi fidelissimo subjectis, juxta Decreta Sac. Congregationis ex Audientia Sanctissimi die 26 januarii et 9 aprilis 1833.

A Ven. Innocentio PP. XI.

Indulgentiæ plenariæ. — 1° Indulgentia plenaria omnibus et singulis Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis sacraque Communione refectis, die prima adscriptionis ad Confraternitatem seu Sodalitatem.

2° Indulgentia Plenaria in articulo mortis Confratribus et consororibus confessis, sacraque Communione refectis, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contritis, Sanctissimum Nomen Jesu ore sin minus corde devote invocantibus.

3° Indulgentia Plenaria in festo principali, die semel eligenda et ab Ordinario approbanda, rite dispositis ut supra et visitantibus Ecclesiam seu Cappellam vel Oratorium Confraternitatis, ibique orantibus pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione. Hæc Plenaria Indulgentia potest applicari in suffragium fidelium defunctorum juxta concessionem Summi Pontificis Gregorii PP. XVI ut infra.

Indulgentiæ partiales. — 1° Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum, quatuor diebus in anno ab Ordinario semel tantum designandis, rite dispositis, visitantibus et orantibus ut supra.

2° Indulgentia sexaginta dierum pro quibuscumque piis opere et exercitio.

Quoad visitationem præscriptam Ecclesiæ, seu Cappellæ vel Oratorii Confraternitatis Sanctissimus, Dominus Noster Gregorius PP. XVI indulsit ut a legitime impeditis, servatis servandis, quæcumque publica Ecclesia substitui possit. Pro recitatione autem Litaniarum in honorem B. M. V. sa. me. Pius VII concessit in perpetuum Indulgentiam tercentum

dierum, etiam per modum suffragii fidelibus defunctis applicabilem.

A Summo Pontifice Gregorio XVI.

Indulgentiæ Plenariæ, applicabiles quoque in suffragium fidelium defunctorum. — 1° Indulgentia Plenaria in festivitatibus Conceptionis, Nativitatis, Præsentationis, Purificationis, Annunciationis, Visitationis, et Assumptionis B. M. V. et in festo titulari ut supra, et in festis S. Michaelis Archangeli et Transitus et Patrocinii S. Joseph.

Privilegia. — 1° Omnes et singulæ Missæ celebrandæ generaliter et uno complexu, vel particulariter pro animabus Confratrum et Consororum de Ecclesiæ thesauro erunt privilegiatæ, perinde ac si in Altari privilegiato celebratæ fuissent.

2° Presbyteris adscriptis Indultum Altaris privilegiati personalis in septem festivitatibus B. M. V ac in festo Titulari ut supra.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita omnes et singulas Concessiones in presenti Summario recensitas et perpetuis futuris temporis valituras uti authenticas habendas esse decrevit.

Datum Romæ ex eadem Sac. Congregationis Indulgent. Secretaria die 23 aprilis 1833.

A. Card. Frosini Præf.
L. Archiep ATHENARUM Secret.

477. — Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus.

Pium religiosarum a Corde Jesu Institutum ex quo hactenus præstante Domino in Christianam Rempublicam ac Societatem uberrimi fructus provenerunt, Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI ex animo commendans, et ut exinde majora in spiritualibus et temporalibus ad Dei gloriam animarumque salutem incrementa suscipiat, omnes et singulas Indulgentias ac Privilegia in Summario, uti authentico a Sac. Congregatione Indulgentiarum recognito, recensitas, revocatis tamen quibuscumque Concessionibus generalibus præcedentibus, eidem Pio Instituto Apostolicæ Benignitatis Charitate impertitus est, servatis servandis in ipso Summario præcriptis, speciatim vero ut pro Indulgentiis Plenariis acquirendis Sacramentalis Confessio ac S. Communio statutis diebus præmittantur, necnon visitatio perficiatur Ecclesiæ, vel proprii Sacelli ad preces pro Catholicæ Religionis exaltatione, hæresum extirpatione, Principum concordia, atque juxta mentem Summi Pontificis enixe effundendas. Non obstantibus quibuscumque in con-

trarium facientibus. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum, die 17 aprilis 1834.

A. Card. Frosini Præf.

L. Archiep. ATHENARUM Secret.

478. — Société de s. François Régis.

Summarium Indulgentiarum quæ sub die 7 junii 1834 concessæ sunt Piæ Societati Parisiis institutæ sub titulo et protectione S. Francisci Regis Concubinariorum Matrimonia in faciem Ecclesiæ procurandi causa.

1° Indulgentia Plenaria quolibet anno die 16 mensis junii lucrifacienda (qua die S. Francisci Regis hujusce Societatis Patroni festum recolitur) ab adscriptis, qui rite confessi Sacraque Synaxi refecti pro bono Catholicæ Religionis, et augmento dictæ Societatis pias ad Deum preces effuderint.

2° Indulgentia itidem Plenaria in articulo mortis pro adscriptis, qui confessionis et Communionis Sacramentis fulciti aut saltem si illa sumere nequiverint, contrito corde, Sanctissimum Jesu nomen voce, et si haud valuerint corde, invocabunt.

3° Indulgentia decem annorum, quoties hi adscripti insimul pro aliquo pio Societatis negotio pertractando cooptati Orationem. quæ legitur in Missa propria S. Francisci Regis, devote recitaverint.

4° Indulgentia quoque decem annorum, toties quoties pro adscriptis acquirenda, quoties interfuerint Matrimonio in faciem Ecclesiæ rite celebrando ab aliquo, qui antea in scandaloso concubinatu vitam degerit.

5° Similiter Indulgentia decem annorum ab eo ex adscriptis lucranda, qui concubinarium nondum baptizatum, de Sacro Baptismatis fonte levaverit.

6° Omnes præfatæ, tam plenariæ, quam Partiales Indulgentiæ per modum suffragii animabus in Purgatorio detentis quæ huic Societati, dum viverent, sollicitam operam dederunt, sunt applicabiles.

A. Card. FROSINI Præf.

479. — Pieuse Union de N.-D. du Bon-Conseil à Genazzano.

Sac. Congregatio Indulgentiis SacrisqueR eliquiis præposita Summarium uti authenticum recognovit typisque imprimi ac publicari posse censuit. In quorum fidem.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 7 aprilis 1835.

C. Card. Castracane Præf.
H. Ginnasi S. C. I. Secret.

480. — Société de s. François Régis.

Beatissime Pater, die 13 februarii anno 1826 Lutetiæ Parisiorum in suaque Diœcesi, de licentia Reverendissimi Archiepiscopi, erecta fuit atque instituta pia Societas sub invocatione S. Joannis Francisci Regis ad hoc, ut pauperibus et indigentibus qui in concubinatu vivunt, medi anecessaria præsto sint ad matrimonium contrahendum civicum et religiosum prolesque natas et nascituras legitimas. Quamplurima ex hinc commoda et utilitates in Rempublicam provenerunt, ut ex actis constat ipsiusmet Societatis. Proindeque actualis Moderator ad hoc opus magis magisque fovendum Sanctitatem Vestram humiliter exorat, totus ad Sanctissimos Pedes provolutus, ut piæ Societati adscriptis et adscribendis concedere digneris :

1° Apostolicam Benedictionem.

2° Indulgentiam quadraginta dierum, tum cum in unum collecti fuerint ad pauperes et indigentes in domum Societatis recipiendos, eosdem simul vel singulariter visitando atque Dominica vel aliis diebus in rebus fidei instruendos curaverint.

3° Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, tum cum eisdem assistentiam præstaverint in administratione Sanctissimi Sacramenti Matrimonii.

4° Eamdem pariter Indulgentiam cuicumque ex ipsis qui Patrini vel Matrinæ officium exercuerint in administratione Sanctissimi Sacramenti Baptismatis pueris ex dictis Matrimoniis natis vel nasciturís, quam Indulgentiam acquirere possint etiam ii qui minime Societati adscripti, iisdem tamen actis sese præstabunt.

5° Indulgentiam Plenariam die 13 februarii cujuscumque anni, anniversarii approbationis piæ Societatis.

6° Indulgentiam similiter Plenariam die 16 junii in festo Patronali S. Joannis Francisci Regis.

7° Indulgentiam tandem Plenariam, in suffragium fidelium defunctorum applicabilem, tum cum unusquisque ex adscriptis et adscribendis Sanctissimam Confessionem et Communionem peregerit, die ad arbitrium mensis quo aliquis ex ipsis in viam universæ carnis ingressus fuerit. Et Deus, etc.

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, attentis expositis, benigne annuit pro gratia juxta petita, ea tamen

lege ut pro Indulgentiis Plenariis acquirendis si unusquisque ex Christifidelibus adscriptis et adscribendis Piæ Societati de qua in precibus canonice erectæ, statutis diebus vere pœnitens, confessus et S. Communione refectus propriam Ecclesiam Parochialem et in casu legitimi impedimenti aliam Ecclesiam vel publicum Oratorium devote visitare ibique pro Catholicæ religionis incremento et exaltatione, hæresum extirpatione, Principum concordia, atque juxta mentem Summi Pontificis ex toto corde pias ad Deum preces effundere teneatur. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 28 februarii 1834.

A. Card. Frosini Præf.
Lud. Archiep. ATHENAR. Secret.

481. — Grotte habitée par s. Benoît, à Subiaco.

NULLIUS DIOECESIS SUBLACEN. — Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, qui eremum prope Sublacum Nullius Diœcesis B. Laurentio dicatum summa pietate invisit, cum sacrum Specum Divi Patriarchæ Benedicti apud omnes pro sua celebritate veneratum devotionis causa nuperrime adivit, omnibus utriusque sexus Christifidelibus dictum eremum visitantibus ibique pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione et S. Matris Ecclesiæ exaltatione, atque juxta mentem Summi Pontificis Orationem Dominicam, Salutationem Angelicam cum *Gloria Patri*, etc. enixe per tres vices recitantibus, septem annorum, totidemque quadragenarum Indulgentiam animabus, quoque in Purgatorio detentis per modum suffragii applicabilem, ac semel in die ab unoquoque acquirendam, misericorditer in Domino concessit. Præsenti ex gratia speciali perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 2 junii 1834.

A. Card. Frosini Præf.
L. Archiep. ATHENARUM Secret.

482. — Nouvelle édition de la Raccolta.

AUTHENTICITATIS OPUSCULI VULGO DELLA RACCOLTA DI ORAZIONI, ETC., OCTAVÆ EDITIONIS ROMANÆ. — Cœlestis Indulgentiarum thesauri dispensatio magni semper fuit in Ecclesia momenti *ut Christifidelium devotio augeatur, Fides splendesceret, spes vigeret et Charitas vehementer incalesceret.* Sacris proinde Indulgentiis varias pluresque Orationes, ac pia

Opera Summi Romani Pontifices ditare omni tempore studuerunt. Sed aliquando immo etiam sæpe evenire solet, ut Indulgentiæ ipsæ, *quarum usus Christiano populo maxime est salutaris*, non lucrentur vel quia earum concessiones ignorantur, vel quia ad eas acquirendas quæ indiscriminatim in nonnullis opusculis, aut impressis foliis reperiuntur nec singulæ nec integræ præscriptæ conditiones declarantur. Quamobrem opportunum ac necessarium jamdudum videbatur, ut quamplurimæ Orationes, necnon pia opera, præcipue illa quibus ex generalibus concessionibus Summorum Pontificum Indulgentiæ sunt adnexæ, ex suis germanis fontibus fideliter hausta, atque ordine digesta et simul collecta in vulgus ederentur. Id quod erat in votis superioribus annis perfecit alter ex iis, qui a Consultis sunt præelecti hujus Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ. Prædictas enim Orationes, ac pia opera in unum volumen accurate sed non levi labore redegit, injunctas conditiones pro ipsis Indulgentiis assequendis singillatim exposuit, typisque septima vice evulgavit, annuente ipsa Sac. Congregatione per decretum datum pridie kal. maii anni millesimi octingentesimi trigesimi primi.

Cum vero idem Auctor octavam hujusmodi collectionis Romanam editionem magis auctam modo imprimere studuerit, eadem Sac. Congregatio prælaudatum Opus haud dubie perutile iterum probat, ac uti authenticum publicari posse censet. Monet tamen, quod si in quacumque ejusdem operis editione seu versione cujuscumque idiomatis tam in Urbe, quam extra exarata, vel quæ exarari contingat, dubium aliquod subinde emerserit, sive quoad Indulgentiarum concessiones, sive quoad præscriptas conditiones adimplendas, ad postremam hanc editionem typis Michaelis Perego-Salvioni gnaviter excusam et in ipsius Sac. Congregationis Secretaria asservatam, recursus habeatur, ac præterea præsens Decretum ut Omnibus Christifidelibus patefiat typis pariter tum Itala, tum Latina lingua impressum ad calcem memoratæ editionis apponi mandat atque decernit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 junii 1834.

A. Card. Frosini Præf.

L. Archiep. ATHENARUM Secret.

483. — Sainte Marie des Grâces.

SANCTI SEVERINI. — Cum sicut Sanctissimo Domino Nostro Gregorio PP. XVI tum Senatus, tum Populus Civitatis et Diœcesis Sancti Severini humillime exposuerant, quod ut

magis Christifidelium pietas ac devotio incrementum suscipiat erga Deiparam Virginem, præsertim sub Invocatione S. Mariæ Gratiarum, quæ hucusque summa veneratione colitur in Ecclesia S. Recessus Fratrum Minor. Observant. prope dictam civitatem, quam maxime necessarium videretur viam quæ modo difficilis præbetur, industria et arte prosternere et ad opus perficiendum nonnullas Indulgentias postulabant. Hinc Sanctitas Sua supplicantium zelum plurimum in Domino commendans, et fidelium Religionem cœlestium munerum largitione fovere et excitare volens, utque Beatissimæ Virgini perennes supplicationes ab omnibus porrigantur vehementer exoptans, omnibus Christifidelibus, qui ut facilius ad enunciatum Recessum cunctis aditus patefiat, laboribus tantummodo se ad præfatum iter sternendum præstaverint, quinquaginta dierum Indulgentiam, singulis tantum diebus ferialibus lucrifaciendam, peramanter est impertitus. Iis vero qui ad prælaudatum opus absolvendum præcipua quadam assiduitate per Ordinarium determinanda, intenderint, Plenariam Indulgentiam, unica dumtaxat vice hujusmodi operis tempore perdurante, die uniuscujusque arbitrio eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi sacraque fuerint Communione refecti, et aliquam Ecclesiam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem ejusdem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, clementer est elargitus, cum facultate quoque prædictas Indulgentias, sive Partialem, sive Plenariam, animabus in Purgatorio detentis applicandi. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsentibus valituris absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 8 augusti 1835.

C. Card. Castracane Præf.
Hannibal Ginnasi Secret.

484. — Adoration perpétuelle du S. Sacrement.

La supérieure des Adoratrices perpétuelles, à Naples, sollicite, avec l'approbation de l'archevêque de cette ville, des indulgences spéciales pour toutes les personnes qui, réunies en association, feront volontairement, chaque mois, une aumône, exclusivement appliquée au culte divin et à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement.

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, attentis expositis benigne annuit ut utriusque sexus, Christifideles, quo die societati de qua in precibus, modo tamen et forma ab Eminentissimo Ordinario præscribendis, nomen dederint,

Plenariam Indulgentiam, animabus etiam in Purgatorio detentis applicabilem. consequantur, dummodo vere pœnitentes, confessi sacraque Communione refecti Monasterii Ecclesiam visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione ac S Matris Ecclesiæ exaltatione, et juxta mentem Summi Pontificis per aliquod temporis spatium devote oraverint; ac Plenariam etiam Indulgentiam in eadem societate perseverantibus in articulo mortis constitutis, rite ut supra dispositis, Sanctissimum Jesu Christi nomen, sin ore corde saltèm invocantibus, clementer concessit, et centum prætorea dierum Indulgentiam, in suffragium defunctorum pariter applicabilem, elargitus est a sodalibus toties lucrandam, quoties opere, aut alia quavis ratione pium Institutum perpetuæ adorationis adjuverint. Ut autem intelligant cœlestis Ecclesiæ thesauros non quæstus, aut alicujus lucri causa, sed pietatis et charitatis exercendæ gratia ex Apostolicæ Sedis benignitate Christifidelibus aperiri, jubet Sanctitas Sua ut collectæ eleemosinæ arbitrio Eminentissimi Ordinarii fideliter exponantur, et in finem ejusdem instituti conservandi, de ejus sententia erogentur ad formam Constitutionis sa me. Clementis PP. VIII sub datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 7 decembris 1604 cujus initium *Quæcumque a Sede Apostolica* ac servatis in reliquis de jure servandis. Præsenti ad septemnium valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg.

C. Card. Castracane Præf.

H Ginnasi Secret.

485. — Neuvième édition de la Raccolta.

Authenticitatis opusculi vulgo della raccolta di orazioni etc. nonæ editionis romanæ. — Cœlestis Indulgentiarum thesauri dispensatio magni semper fuit in Ecclesia momenti, ut Christifidelium devotio augeretur, fides splendesceret. spes vigeret, et charitas vehementer incalesceret. Sacris proinde indulgentiis varias pluresque orationes, ac pia opera Summi Romani Pontifices ditare omni tempore studuerunt. sed aliquando immo etiam sæpe evenire solet ut Indulgentiæ ipsæ, quarum usus Christiano Populo maxime est salutaris, non lucrentur, vel quia earum concessiones ignorantur, vel quia ad eas acquirendas, quæ indiscriminatim in nonnullis, aut impressis foliis reperiuntur, nec singulæ nec integræ præscriptæ conditiones d clarantur. Quamobrem opportunum, ac necessarium jamdudum videbatur, ut quam plurimæ Orationes, necnon pia Opera, præcipue

illa, quibus ex generalibus concessionibus summorum Pontificum Indulgentiæ sunt adnexæ, ex suis germanis fontibus fideliter hausta atque ordine digesta et simul collecta in vulgus ederentur. Id quod erat in votis superioribus annis perfecit Alter ex iis, qui a Consultis sunt præelecti hujus Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ. Prædictas enim Orationes, ac pia Opera in unum volumen accurate sed non levi labore redegit, injunctas conditiones pro ipsis Indulgentiis assequendis exposuit, typisque octava vice evulgavit, annuente ipsa Sac. Congregatione.

Cum vero idem Auctor nonam hujusmodi Collectionis Romanam Editionem auctam modo imprimere studuerit, Eadem Sac. Congregatio prælaudatum opus haud dubie perutile iterum probat, ac uti authenticum publicare posse censet. Monet tamen quod si in quacumque ejusdem Operis editione, seu versione cujuscumque idiomatis tam in Urbe, quam extra exarata, vel quæ exarari contingat, dubium aliquod subinde emerserit, sive quoad Indulgentiarum concessiones, sive quoad præscriptas conditiones adimplendas, ad postremam hanc editionem typis Michaelis Perego-Salvioni gnaviter excusam, et in ipsius Sac. Congregationis Secretaria asservatam, recursus habeatur; ac præterea præsens decretum ut omnibus Christifidelibus patefiat, typis pariter tum Itala, cum Latina lingua impressum ad calcem memoratæ editionis apponi mandat atque decernit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 septembris 1837.

C. Card. Castracane Præf.
H. Ginnasi, S. C. I. Secret.

486. — Couronne de douze étoiles en l'honneur de la Sainte Vierge.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, attentis expositis, universis et singulis utriusque sexus Christifidelibus, corde saltem contrito ac devote Coronam Stellarum duodecim in honorem B. M. V. recitantibus, centum dierum Indulgentiam, pro qualibet vice lucrifaciendam, ac perpetuis futuris temporibus valituram, peramanter est impertitus absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 8 januarii 1838.

C. Card. Castracane Præf.
H. Ginnasi Secret.

487. — Chemin de la Croix.

CAMERACEN. — Episcopus Cameracensis quærit : Utrum omnino necessariæ sint, an non Cruces in quatuordecim Tabulis Stationum Viæ Crucis?

Sac. Congregatio respondit : « In Erectione Stationum S. Viæ Crucis necessario requiruntur Cruces ad earumdem Stationum Indulgentias assequendas, quemadmodum Presbytero N. Delautre, Vicario Generali præfatæ Cameracensis Diœcesis, alias responsum est, die 13 novembris 1837 » Die 8 januarii 1838.

488. — Chemin de la Croix.

MOLINEN. — Vicarius Generalis Diœcesis Molinensis sequentia dubia Sacræ Congregationi solvenda proposuit:

1° Detecta nullitate alicujus erectionis Stationum Viæ Crucit, ob defectum executionis conditionum in Apostolico Rescripto, vel de jure præscriptarum, est ne necesse, hujusmodi nullitate sanata, iterum benedicere Cruces, et pictas Tabellas jam antea benedictas?

Sac. Congregatio respondit: « Dummodo nullitas non cadat super Cruces antea benedictas, minime necessarium est, alia nullitate sanata, iterum Cruces benedicere. »

2° Petitiones pro hujusmodi erectionibus fieri ne debent cui de jure in scriptis sub pœna nullitatis concessionis, vel sufficiat quod facta sint oretenus?

Sac. Congregatio respondit: « Quamquam in scriptis, ac de consensu Ordinarii, et loci patroni optanda sit petitio, tamen si oretenus, sub pœna nullitatis : Negative. »

3°. Si hujusmodi erectio nulla detegatur ob omissionem documenti in scriptis talis concessionis, et secutæ executionis, poterit ne hujusmodi defectus in posterum, atque etiam post longum tempus suppleri?

Sac. Congregatio respondit : « Suppleatur documenti defectui per novas litteras Institutionis, seu Confirmationis ab Ordinario conficiendas, dummodo constet aliunde de secuta erectione. »

4°. Est ne tempus determinatum, et quale, pro confectione documenti secutæ erectionis Stationum Viæ Crucis vigore Apostolici Indulti?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, sed expedit, ut quamprimum conficiatur documentum juxta Apostolicam Concessionem, ne dubia in posterum oriantur. » Et ita ut supra ad supradicta dubia Eadem Sac. Congregatio respondit et declaravit.

Die 27 januarii 1838.

489. — Prières traduites en Français.

INCERTI LOCI SABAUDIÆ. — Nonnulli Sacerdotes Sabaudiæ dubia proponunt Sac. Congregationi solvenda :

1°. Utrum in idioma gallicum vertere liceat preces quasdam cum Indulgentiis latine, et italice scriptas, et in libro, cui titulus « Raccolta di orazioni, e pie opere coll' Indulgenze relatas? »

2°. Utrum fideles, recitando preces jam dictas sic gallice versas, Indulgentias, ut prius ante versionem lucrentur?

Sac. Congregatio ad præfata dubia respondit: « In Decreto approbationis opusculi, cui titulus « Raccolta di Orazioni, » etc., a Sacra Indulgentiarum Congregatione pluries evulgato ac præsertim pro nona editione sub datum Romæ die 30 septembris 1837, minime prohibitum est eam alio quocumque idiomate vertere, et exarare, sed monetur potius, quod si in quacumque ejusdem operis editione, seu versione cujuscumque idiomatis tam in Urbe quam extra exarata, vel quæ exarari contingat, dubium aliquod subinde emerserit, sive quoad Indulgentiarum concessiones, sive quoad præscriptas conditiones adimplendas, ad prostremam hanc Editionem Typis Michaelis Perego-Salvioni gnaviter excusam, et in ipsius Sac. Congregationis Secreteria asservatam, recursus habeatur. Et ita Sac. Congregatio censuit, et declaravit.

Die 14 maii 1838.

490. — Chemin de la Croix.

BITURICEN. — Multi doctores contendunt ad lucrandas S. Viæ Crucis Indulgentias omnino necessarium esse recitare sexies Orationem Dominicam et Angelicam Salutationem post absolutas omnes Stationes. Cum autem hæc conditio a paucis fidelibus adimpleatur, P. Bayard, Superior Jesuitarum Bituricen, quærit : An sine prædicta Orationis Dominicæ et Angelicæ Salutationis recitatione, Indulgentiæ Stationum Viæ Crucis lucrari queant, nec ne?

Sac. Congregatio respondit ut sequitur . « Quod recitatio Orationis Dominicæ et Angelicæ Salutationis tam pro unaquaque Viæ Crucis Statione, quam sexies ipsas preces iterare post absolutas omnes Stationes sit tantum laudabilis consuetudo a nonnullis inducta, minime vero necessaria ad lucrifaciendas hujus Viæ Crucis Indulgentias, clare, aperteque declaravit Sac. Congregatio Indulgentiis præposita in admonitionibus servandis pro Viæ Crucis exercitio pera-

gendo, jussu et approbatione editis, tum Clementis XII sub die 3 aprilis 1731, tum Benedicti XIV sub die 10 maii 1742. » Et iterum Sac. Congregatio declaravit.

Die 2 junii 1838.

491. — Confréries, Aumônes.

Cameracen. — Episcopus Cameracensis exponit præscriptum, seu legem totam Diœcesim afficientem promulgatam fuisse quoad sodalitates canonice erectas; quæ lex fert, ut a duobus Confratribus, singulis anni Dominicis diebus, quæstuando, argentum colligatur. Cum vero a § VIII Bullæ Clementis VIII hoc prohibeatur, quærit utrum, quia factum est quod lex prælaudata ferebat, sodalitatum associationes nullæ sint, privilegia, ac Indulgentiæ adnexæ, extinctæ?

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, ac re mature perpensa respondit : « Nihil obstare ut Confraternitates eleemosinas colligant juxta legem totam Diœcesim afficientem ab Ordinario prescriptam, erogandas in Ecclesiæ seu Oratorii reparationem atque ornatum, vel in alios pios usus, de consensu ejusdem Ordinarii, juxta cit. Clementis VIII, Constitutionem § 8 proindeque sodalitatum associationes validæ, privilegia, ac Indulgentiæ adnexæ minime extinctæ. » Ita respondit, et declaravit.

Die 11 junii 1838.

492. — Chemin de la Croix.

Cameracen. — Idem Episcopus exponit, quod in sua Diœcesi arbitrabatur, Indulgentias Stationum Viæ Crucis Tabulis, et non Crucibus adnexas fuisse. Ex hoc ortum est, quod in pluribus Ecclesiis, ubi erectæ existunt Stationes Viæ Crucis, Tabulæ tantum apparent. Supplicat pro facultate adnectendi omnes Indulgentias Viæ Crucis Stationibus jam erectis, quamvis Tabulæ tantum appareant, et hoc ne scandalum oriatur in populum.

Sac. Congregatio, facta Sanctissimo relatione, respondit : « Sanctissimus etc., attenta bona fide, convalidavit Stationes hucusque erectas sine Crucibus, ac mandavit, ut idem Episcopus orator sive per se, sive per ejus Vicarium Cruces ligneas privatim benedicat, easque benedictas, Stationibus sic jam erectis superponat meliori quo fieri potest modo, ne scandalum oriatur. » Datum etc.

Die 20 junii 1838.

488. — Octave de Paques.

FAVENTINA. — Proposito dubio huic Sac. Congr. ex parte Vicarii Ord. Min. Observ. S. Francisci, vulgo de Cotignola, Diœcesis Faventinæ : utrum Indulgentia perpetuis futuris temporibus concessa in Ecclesia S. Francisci dicti loci, acquirenda a Christifidelibus una ex diebus Octidui Paschatis Resurrectionis, adhuc vigeat, cum nonnullis abhinc annis alia similis Indulgentia data sit ad septemnium a Pio VIII, san. me., nulla facta mentione de concessione præcedenti? Eadem Sac. Congregatio respondit : « Vigere. »

Die 10 julii 1838.

493. — Heure de l'agonie de N.-S.; Bénédiction apostolique à l'article de la mort.

VERONEN. — Episcopus Veronensis petit solutionem dubiorum, ut infra : Ex Constitutione Benedicti XIV Summi Pontificis die 13 decembris 1740 conceditur Indulgentia in memoriam Agoniæ Domini Nostri Jesu Christi pro singulis sextis feriis; pulsatio campanæ fieri debet hora tertia post meridiem, ut innuit laudata Constitutio, vel hora XXI horologii Italici, ut vult libellus Romæ editus anno 1834 inscriptus *Raccolta di orazioni, e pie opere etc.*, typis Perego-Salvioni?

Sac. Congregatio respondit : Negative quoad primam partem; Affirmative quoad secundam juxta, Romanam consuetudinem. »

Tandem « Utrum Benedictio Apostolica pluries impertiri possit infirmis, novo mortis periculo redeunte?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, permanente infirmitate etsi diuturna; Affirmative, si infirmus convaluerit, ac deinde quacumque de causa in novum mortis periculum redeat. » Sic declaravit Sac. Congregatio die 24 septembris 1838.

494. — Culte perpétuel du S.-Cœur de Marie.

PANORMITAN. — Ad humillimas preces P. Antonii Vinci, e Societate Jesu in Siciliæ Ditione Provincialis, qui a Sacra Rituum Congregatione facultatem obtinuit erigendi in Ecclesia Domus Professæ Panormi Piam Sodalitatem Cultus Perpetui Sanctissimi Cordis Mariæ, addita quoque potestate huic Primariæ Associationes ejusdem tituli aggregandi, Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI benigne inclinatus, omnibus utriusque sexus Christifidelibus ipsi sodalitati adscriptis, sive associatis, qui per mensem quinquies saltem pium exercitium in honorem Sanctissimi Cordis Ma-

riæ rite peregerint, Indulgentiam Plenariam, semel in quolibet mense die uniuscujusque arbitrio eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint; et aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint; ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, peramanter est impertitus. Præsenti in perpetuum et pro Siciliæ tantum Ditione valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congreg. Indulgentiarum die 3 augusti 1838.

C. Card. Castracane Præf.
H. Ginnasi Secret.

495. — Confession hebdomadaire; Prière En ego, Indulgences de sainte Brigitte; Chemin de la Croix.

Aturen. — Episcopus Aturensis deprecatur pro solutione dubiorum, quæ sequuntur :

1°. An vigore Decreti 12 junii 1822 possint omnes Christifideles ad lucrandam Indulgentiam festivitati cuidam adnexam confiteri intra octo dies festivitatem hanc præcedentes? Et in hypotesi negativa deprecatur ut hæc facultas concedatur fidelibus Diœcesis Aturensis propter inopiam Confessariorum.

Sac. Congregatio respondit : « Negative quoad primam partem. Quoad secundam, recurrat Episcopus ad Sac. Congregationem pro gratia, ut Confessio scilicet peracta a fidelibus suæ Diœcesis infra hebdomadam ante festivitatem, attenta Confessariorum inopia, suffragari possit ad Indulgentias acquirendas. »

2°. An possint fideles post quamlibet Communionem, quæ sequitur Confessionem hebdomadalem lucrari, Indulgentiam 10 aprilis 1821 publicatam, incipientem his verbis « En Ego o bone, et dulcissime Jesu? »

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative : at notandum est, quod in cit. Decreto diei 10 aprilis 1821 a san. me. Pio PP. VII non modo concessa erat Plenaria Indulgentia, verum etiam liberatio unius animæ a Purgatorii pœnis; nunc vero per Decretum Leonis PP. XII fel. rec. diei 17 septembris 1825 confirmatur præfata Indulgentia, sed loco prædictæ liberationis, legendum est « : cum facultate eamdem Indulgentiam in suffragium defunctorum fidelium applicandi. »

3°. Ex responsis Sac. Congregationis die 20 junii 1836 ad lucrandas Indulgentias S. Birgittæ dictas, requiritur Corona

precatoria sex decadum, nisi habeantur peculiares facultates, sed requiritur ne recitatio Symboli Credo post quamlibet decadem? Et in hypotesi affirmativa deprecatur ut dispensatio ab hac duplici conditione ipsi concedatur : extendatur ad facultatem jam obtentam 30 aprilis 1836 ad quinquennium applicandi coronis præcatoriis Indulgentias S. Birgittæ, quia non sunt in usu coronæ præcatoriæ sex decadum, nec recitatio Symboli Credo post quamlibet decadem.

Sac. Congregatio respondit : « Quoad primam partem, jam responsum est Affirmative, die 20 junii 1836, nisi habeantur peculiares facultates. Quoad secundam, duplex dispensatio postulatur : 1°. Benedicere Coronas etiamsi, sint quinque decadum cum applicatione Indulgentiarum S. Birgittæ. 2°. Omittendi Symbolum Apostolicum in fine cujuslibet decadis; cui respondetur : « Ad 1m. Non indigere, vigore rescripti ad quinquennium sub datum diei 30 aprilis 1836. « Ad 2m. Negative, quoties recitetur Corona sex decadum. »

4°. An de novo benedicendæ sint Cruces, et Imagines Viæ Crucis ad tempus a parietibus disjunctæ propter rationabilem causam?

Sac. Congregatio respondit : « In casu de quo agitur, Cruces non sunt iterum benedicendæ; quoad Imagines vero numquam benedicuntur. »

5°. Insuper deprecatur idem Episcopus Aturen. ut favores per Indultum Clementis XIII 9 decembris 1743 confessioni hebdomadali adnexi extendantur ad Confessionem bis in mense factam propter inopiam Confessariorum, et locorum distantiam, præcipue pro Sacerdotibus ruri degentibus etc.

Sac. Congregatio respondit : « Negative, et quoad inopiam Confessariorum (idem dicendum de locorum distantia) jam provisum in festivitatibus, quibus adnexa est Indulgentia Plenaria ex cit. Decreto diei 12 junii 1822. » Et ita ad singula respondit Sacra Congregatio.

Die 28 septembris 1838.

496. — Congrégation de l'Adoration perpétuelle; Confrérie de la Bonne Mort.

SENEN. — Parochus Ecclesiæ vulgo *in Pantaneto*, Diœcesis Senensis, ac Vice-Præfectus Congregationis Adorationis Perpetuæ erectæ in Ecclesia S. Vigilii exponit, ut sequitur : Quod Pius VI san. me. die 13 martii 1776 concesserat Monachorum Cœtui S. Vigilii in perpetuum pro eorum Ecclesia (quæ hodie spectat ad præfatam Congregationem) om-

nes Indulgentias, quæ a Benedicto XIII die 23 septembris 1729 concessæ fuerant Sodalitati Bonæ Mortis eo anno 1776 in eadem Ecclesia S. Vigilii tunc existenti.

Quod idem Pontifex Pius VI die 26 octobris 1798, ex Audientia habita Florentiæ, indulserat in perpetuum, ut Sodales dictæ Congregationis Adorationis Perpetuæ (quæ eo anno 1798 erecta fuit, et conjuncta Sodalitati Bonæ Mortis) omnes, et singulas Indulgentias Sodalitatis Bonæ Mortis lucrari potuissent, una cum Indulgentiis, tam cœteris Congregationibus Adorationis Perpetuæ, concessis, quam Ecclesiæ S. Vigilii impertitis.

Quod Ecclesia S. Vigilii, supresso Monachorum Ordine, clausa fuerit, et Congregatio Adorationis ad Ecclesiam S. Donati fuerit translata usque ad annum 1816; quo tempore, ex superiorum concessione, iterum ad Ecclesiam S. Vigilii se contulerit, ubi actu quoque moratur.

Hisce positis, Moderatores Sodalitatis Adorationis etc. arbitrati sunt amisisse Indulgentias ob præfatam Sodalitatis, seu Congregationis translationem, necnon Sodalitatem Bonæ Mortis suppressam omnino fuisse ob Monachorum Ordinis suppressionem. Quapropter supplicarunt pro nova erectione Bonæ Mortis, pro novis Indulgentiis, et pro confirmatione antiquarum, ac sub die 26 augusti 1815 ex Secretaria a supplicibus libellis rescriptum fuit: « Benigne annuit pro gratia petitæ translationis, et confirmationis Indulgentiarum, de quibus in precibus ad formam tamen priorum Concessionum, de licentia Ordinarii. Ad septennium. » At vero prima concessio erat, ut sequitur: « Præsentibus in perpetuum valituris etc. » hinc dubitatur :

1°. An primo Rescripto in perpetuum, vel secundo ad septennium standum sit?

2°. Sodalitas Bonæ Mortis suppressa estne putanda ob Ordinis suppressionem, non obstante quod unum tantum Corpus efformaret cum Sodalitate Adorationis, cui ex concessione fuerat conjuncta?

3°. Indulgentiæ perpetuæ concessæ præfatæ Congregationi Adorationis amissæ sunt, stante temporanea translatione Congregationis ad aliam Ecclesiam?

4°. Indulgentiæ concessæ tantum Ecclesiæ S. Vigilii putandæ sunt adhuc vigentes, stante temporanea clausura ejusdem Ecclesiæ, quamvis in perpetuum concessæ?

Sac. Congregatio respondit: « Ad primum. Secundo Rescripto standum est. » Ad secundum, tertium, et quartum « Jam provisum per dictum Rescriptum. »

Die 28 septembris 1838.

497. — Servites de Marie.

Die 9 aprilis 1838.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Indulgentias in Summario contentas uti authenticas recognovit, proindeque typis imprimi ac publicari posse censuit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum.

Aloisius Canonicus Prinzivalli Substit.

498. — Confrérie de N.-D. des Sept Douleurs.

Die 9 aprilis 1838.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Indulgentias in Summario contentas uti authenticas recognovit proindeque typis imprimi, ac publicari posse censuit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum.

Aloisius Canonicus Prinzivalli Substit.

499. — Image de la Vierge; Indulgence accordée par un évêque hors de son diocèse.

Massilien. — Titius Civitatis Massiliensis apud se possidet ac retinet devotam quamdam Deiparæ Virginis effigiem in tabula coloribus pictam, cui Episcopus Ordinarius adnexuit quadraginta dierum Indulgentiam, acquirendam a Christifidelibus nonnullas preces ante ipsam recitantibus. Rursus quotquot alios Episcopos per illam civitatem transeuntes idem Titius exorat, ut unusquisque alios quadraginta dies de Indulgentia præfatæ imagini concedat. Quæritur a Sac. Congregatione quid dicendum sit de prædictis concessionibus, quidque de Episcopis transeuntibus, sine permissu Ordinarii, Indulgentias concedentibus?

Sac. Congregatio respondit: « Indulgentiæ, quæ ut supra a nonnullis Episcopis pro aliquibus precibus recitandis ante Imaginem Beatæ Mariæ Virginis sunt impertitæ, nullius roboris sunt ac momenti, ac revera apocriphæ, præter illam nempe quadraginta dierum, quam prima tantum vice Episcopus Diœcesanus ex jurisdictione sibidun taxat competenti, est elargitus.

Die 17 decembris 1838.

500. — Compagnie de Jésus.

SUMMARIUM INDULGENTIARUM PRO SOCIETATE JESU. — Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, prævia ad infrascriptum effectum derogatione Litterarum Apostolicarum sub annulo Piscatoris Clementis XIV sui Prædecessoris, incipientium *Dominus ac Redemptor,* diei 21 julii 1773 et attentis Litteris Apostolicis a Summo Pontifice Pio PP. VII sub plumbo datis septimo Idus Augusti, anno Incarnationis Dominicæ 1814, quarum initium *Sollicitudo omnium Ecclesiarum,* benigne concessit ac confirmavit toti familiæ Societatis Jesu, ubique terrarum in præsens et in posterum existentis, ejusdemque Ecclesiis, seu Oratoriis, ad majorem Dei gloriam, omnes et singulas Indulgentias in adnexo Summario, uti authentico a Sac. Congregatione recognito, recensitas, servatis servandis in singulis Concessionibus præscriptis; non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus, speciali quoque mentione dignis. Præsentibus valituris absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 22 decembris 1838.

A. Card. Frosini Præf.
A. Piatti Archiep. TRAPEZUNT. Secret.

Indulgentiæ.

Olim Societati Jesu a variis Summis Pontificibus concessæ uti constat ex Opere, cui Titulus « Institutum Societatis, Jesu, » Volumen I, Pars « Compendium Privilegiorum, » Caput Indulgent., pag. 309 ad pag. inclusive 316, « Pragæ, Typis Universitatis » Carolo Ferdinandæ in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem anno 1757.

1°. Indulgentiam Plenariam in die Circumcisionis Domini in omnibus Ecclesiis Societatis pro omnibus eas visitantibus, si confessi et communione refecti in iisdem oraverint juxta Pontificis intentiones. In perpetuum concessit Benedictus XIV, 6 octobris 1750, Brevi « Alias pro parte. »

2°. Plenariam in festo S. P. Ignatii visitantibus Ecclesias Societatis ut supra etc. In perpetuum concessit Gregorius XV, die 8 junii 1682, Brevi « Splendor Paternæ Gloriæ. »

3°. Plenariam in festo S. Francisci Xaverii visitantibus Ecclesias Societatis ut supra etc. In perpetuum concessit Gregorius XV, die 8 junii 1682, Brevi « Splendor Paternæ Gloriæ, et Alexander VII, Bulla « Sicut accepimus. »

4°. Plenariam in festo S. Francisci Borgia visitantibus Ecclesias Societatis ut supra etc. In perpetuum concessit Innocentius XI, 28 augusti 1683, Brevi « Dudum. fel. record. »

5°. Plenariam in festo S. Joannis Francisci Regis visitantibus Ecclesias Societatis ut supra. In perpetuum concessit Benedictus XIV, 20 februarii 1742, Brevi « Exponi nobis. »

6°. Plenariam in festo S. Stanislai Kostkæ visitantibus Ecclesias Societatis ut supra. In perpetuum concessit Benedictus XIII, 31 julii 1727, Brevi « Redemptoris etc. »

7°. Plenariam in festo S. Joannis Nepomuceni et SS. Cosmæ et Damiani Religiosis Societatis, qui aliquam Societatis Ecclesiam visitaverint ut supra. In perpetuum concessit Clemens XII, die 22 augusti 1731, Brevi « Commissæ nobis. »

8°. Plenariam, quando cura et sollicitudine Sacerdotum Societatis semel in una Dominica cujuslibet mensis fit Communio Generalis in aliqua Ecclesia Societatis vel in aliis Ecclesiis Sæcularibus (tamen de licentia Ordinarii, et earum Rectoris) pro omnibus fidelibus Communione refectis easdem Ecclesias visitantibus. In perpetuum concessit pro Urbe Paulus V, in Brevi « Æterni Pastoris » 22 augusti 1613 et pro aliis locis extra Urbem Urbanus VIII et Innocentius X ad quindennium per Litteras Apostolicas quæ tempore opportuno semper renovabantur, ut legi potest in Bulla Clementis XII, Cum « felic. record. »

9°. Religiosis Societatis missis a Superioribus ad Missiones peragendas, et quibuscumque fidelibus ad eos accedentibus in qualibet Missione, et durante illa, semel Indulgentiam Plenariam cum Benedictione Papali, quam illis mittit Summus Pontifex, si confessi et Communione refecti oraverint juxta consuetas intentiones. Concessit Paulus V ad septemnium 1 jun. 1619, quod semper prorogabatur, expeditis novis Litteris Apostolicis cura Procuratoris Generalis.

10°. Plenariam personis omnibus Societatis vel aliis quibuscumque peragentibus per octidui spatium Exercitia Spiritualia in Domibus et Collegiis Societatis. In perpetuum concessit Alexander VII, 12 octobris 1637, Brevi « Cum sicut; » sed eamdem Indulgentiam applicabilem etiam defunctis, etsi exercitia non continuentur ultra dies quinque, extendit Benedictus XIV, 15 jul. 1749, Brevi « Quemadmodum Presbyteri. » Et præterea eamdem consequi posse voluit quousque fideles qui eadem Exercitia peregerint sub directione Patrum Societatis ad minimum per quinque dies, vel etiam diem unum impenderint in exercitio nuncupato Præparationis ad mortem, dummodo confessi et communione refecti visitaverint Ecclesiam seu Sacellum ad eadem Exercitia destinatum. Brevi, Quantum successus, 29 martii 1753 et « Dedimus sane » 16 maii 1753.

11°. Centum dies Indulgentiæ Religiosis Societatis, quoties

more illius solito recitaverint in communi Litanias Sanctorum. In perpetuum concessit Benedictus XIV, Rescripto diei 2 martii 1747.

12°. Religiosis Societatis deferentibus osculandam vel tangendam Imaginem Crucifixi (quam semel electam mutare non licet, nisi in eventu amissionis) cuicumque infirmo confesso et Communione refecto, vel saltem invocanti nomen Jesu, ut Plenariam Indulgentiam applicare possint. Concessit Alexander VII, in Brevi, « Ut saluti, » 25 januarii 1656.

13°. Religiosis Societatis, si orent in propriis Ecclesiis ante Altare Sanctissimi Sacramenti pro consuetis Pontificis Romani intentionibus, qualibet die, omnes Indulgentias locorum in quibus degunt, eo modo lucrari posse, quo lucrarentur si loca iisdem decorata visitarent. Concessit in perpetuum Gregorius XIII, Brevi «Cum sicut accepimus etc.» die 23 decembris 1579.

14°. Indulgentiam et Privilegium personale Altaris Privilegiati, Sacerdotibus Societatis ubilibet celebrantibus pro animabus defunctorum Sodalium, qui aut adscripti sunt alicui nostræ Congregationi B. M. V. aut participant ejus Indulgentias. In perpetuum concessit Benedictus XIV, 15 julii 1749, Bulla « Quemadmodum Presbyteri. »

15°. Facultatem applicandi animabus fidelium defunctorum per modum suffragii omnes Indulgentias Plenarias, et non Plenarias Societati concessas et concedendas. In perpetuum concessit Benedictus XIII, Rescripto 25 septembris 1728, Romæ edito 1729.

16°. Religiosis Societatis quibuscumque infirmis qui senio confecti Ecclesias visitare, aliaque pro Indulgentia præscripta exequi non possunt, omnes Indulgentias concessas et concedendas aliqua tamen pia opera arbitrio Confessarii diebus statutis exequendo. Concessit Paulus V, Bulla « Splendor, » anno 1609.

17°. Missionariis Societatis ubique gentium Indulgentias quaslibet pro quibus requiritur Sacramentalis Confessio, si illis desit copia Sacerdotis, eliciendo contritionem, et celebrando Sacrificium, concessit Clemens XII, Rescripto 12 martii 1738.

18°. Indulgentias Congregationis Primariæ Bonæ Mortis Plenarias, videlicet in die ingressus, in articulo mortis, in quolibet mense, in una sexta feria vel Dominica necnon in variis anni Solemnitatibus, et Indulgentias Stationum, aliasque plures exequendo opera pia ab eodem injuncta. Concessit in perpetuum Benedictus XIII, Bulla « Redemptoris nostri, » nono Kal. octob. 1729.

19°. Indulgentias Congregationis Primariæ Annunciationis B. M. V., quemadmodum continentur in Bulla « Gloriosæ Dominæ » 27 septembris 1748, Religiosis Societatis, si præscripta opera adimpleant in suis Ecclesiis vel Sacellis domesticis. Concessit Benedictus XIV, die 15 julii 1749, Bulla « Quemadmodum Presbyteri. »

20°. Communicationem Indulgentiarum concessarum et concedendarum aliis Ordinibus Mendicantium et non Mendicantium et Piis locis ac Monasteriis. Concessit S. Pius V, Bulla « Dum indefesse, » 7 julii 1756.

Operæ prætium est visum sequentes etiam Indulgentias aliis temporibus concessas et adhuc vigentes huic Summario subnectere.

1°. Pro decem Dominicis continuis ante festum S. Ignatii Loiolæ sive alias per annum Indulg. Plen. in qualibet, fidelibus universis, si confessi et S. Communione refecti Orationibus atque piis operibus prædictas Dominicas sanctificaverint, et aliquam Societatis Jesu Ecclesiam visitaverint. In perpetuum concessit Clemens XIII, Rescripto 7 jan. 1767.

2°. Peragentibus decem sextas ferias sive Dominicas; sive alias dies intra hebdomadam immediate præcedentes vel sequentes festum S. Francisci Xaverii, confessis, communione refectis, et aliquam Societatis Ecclesiam visitantibus, Plenariam in una ex dictis 10 diebus ad libitum; in aliis vero septem ann. et totidem quadrag. In perpetuum concessit Benedictus XIV, Bulla « Apostolica, » 6 octobr. 1753.

3°. Pro sex Dominicis continuis quocumque tempore intra annum in honorem S. Aloisii fidelibus universis, si eadem ut in num. 1° servaverint; Plenariam in singulis Dominicis, etiam extra visitationem Ecclesiæ. In perpetuum concessit Clemens XII, Decr. 11 decemb. 1739 et 7 januar. 1740.

4°. Peragentibus 10 Dominicas ante festum S. Stanislai Kostkæ, si Ecclesiam, seu Oratorium, in quo festum celebratur, visitaverint, et juxta Pontificis intentiones oraverint, Indulgentiam septem ann. totidem quadrag. in singulis Dominicis. Item Novendialia celebrantibus ante festum; vel Recollectioni in honorem ejusdem Sancti, ubi fit, intervenientibus; vel quocumque anni die unum Pater et Ave ante Iconem Sancti in quacumque Ecclesia seu Oratorio recitantibus, Indulgentiam centum dierum semel in die; iis vero qui per mensem continuum idem adimpleverint Plenariam, in una die ad libitum, etiamsi diebus impeditis Ecclesiam non adiverint. In perpetuum concessit Pius VII, variis Rescr. et tandem Leo XII, Decret. 3 mar. 1827.

5°. Plenariam in omnibus Ecclesiis Societatis in festo Beatorum Martyrum Japonensium die 5 februarii. Ad septemnium renovavit Gregorius XVI fel. rec. die 11 jul. 1831.

6°. Plenariam Religiosis Societatis confessis et S. Communione refectis etc. die 7 augusti, Anniversaria Restitutionis Societatis Jesu. In perpetuum concessit Pius VII (N. B. Hæc Indulgentia est moraliter certa; sed rescriptum non reperitur.

7°. Plenariam visitantibus Ecclesias Societatis in die Titulari earumdem. In perpetuum concessit Leo XII, Brevi « Plura inter, » 11 julii 1826.

8°. Plenariam occasione visitationis Domorum vel Collegiorum a R. P. Præposito Generali, seu Provinciali seu alio ad hoc deputato, si Religiosi Societatis, finita Visitatione, confessi ac communione refecti oraverint ad Pontificis intentiones et pro Societate et Domo respectiva. In perpetuum concessit Urbanus VIII et renovavit Gregorius XVI fel. rec. die 2 aprilis 1832.

9°. Plenariam pro Novitiis in eorum ingressu et quum primum post Novitiatum emittunt vota Religiosa et in articulo mortis invocantibus Nomen Jesu, item celebrantibus primam Missam, omnibusque Religiosis eam audientibus, si confessi, et communione refecti fuerint. Item visitantibus propriam Ecclesiam, et ibi orantibus, omnes Indulgentias Stationum Urbis in diebus a Missali assignatis. Item vero quinque ann. et totidem quadrag. singulis diebus anni, si quinquies Pater et Ave in propria Ecclesia (vel in alia, si sint extra Claustra) recitaverint. Item sexaginta ann. et totidem quadrag. facientibus Orationem mentalem singulis diebus per dimidium horæ, et sic per mensem perseverantibus atque ultima Dominica confessis. Item bis Plenariam iis, qui mittuntur in hæreticos aut infideles ad Missiones, quando se itineri accingunt, et quando in destinatam Provinciam perveniunt. In perpetuum concessit Paulus V, Const. « Romanus Pontifex, » 23 mai 1606.

10°. Plenariam confessis etc. visitantibus Ecclesiam in qua expositum sit Sanctissimum Sacramentum in uno trium dierum ante Cineres, vel Hebdomadæ Septuagesimæ, aut Sexagesimæ, vel sola feria V Sexagesimæ. In perpetuum concessit Clemens XIII, Decret. 23 julii 1765.

11°. Docentibus et discentibus Doctrinam Christianam confessis etc., Indulgentiam septem ann. et totidem quadr. toties quoties et Plenariam in die Nativitatis D. N. J. C., Paschatis Resurrectionis et SS. Apostolorum Petri et Pauli iis, qui pio more frequentant. In perpetuum concessit Clemens XII, Brevi 27 junii 1735.

12°. Universis fidelibus mentaliter orantibus quotidie per dimidium vel saltem quadrantem horæ, Plenariam semel in mense : iis vero qui frequenter ejusdem mentalis Orationis methodum publice aut privatim docent, sive addiscunt, Indulgentiam ann. 7 et totidem quadrag. singulis vicibus, et Plenariam semel in mense. Easdem tandem Indulgentias iis qui saltem per horæ quadrantem Passionem D. N. J. C. devote recolunt, partiales quidem toties quoties; Plenariam tamen si prædictum exercitium per mensem continuum peregerint. In perpetuum concessit Benedictus XIV, Bulla « Quemadmodum, » 16 decembris 1746 et Pius VI, Rescript. 6 febr. 1799. Festum BB. Martyrum Japonensium fit ab hoc anno 1833 sub rito dupl. 2 Class. ex Concess. Gregorii XVI fel. rec.

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI Indulgentias in præsenti Summario recensitas cum enunciatis conditionibus appositis, quarum plures a suis Predecessoribus jam impertitas, quatenus opus sit, de novo concessit, proindeque Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita idem Summarium uti authenticum recognitum et probatum, typis etiam imprimi ac publicari posse censuit. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 decembris 1838.

C. Card. Castracane Præf.
A. Canonicus PRINZIVALLI Substit.

501. — Congrégation de la Mission.

Summarium facultatum, Indulgentiarum et Privilegiorum, quæ concessa sunt Congregationi Missionum Galliarum, revocatis quibuscumque concessionibus præcedentibus, exceptis iis quæ in hoc Summario sunt confirmatæ.

Pro Superiore Generali pro tempore.

1°. Benedicendi aut per se aut per Presbyteros Congregationi adscriptos et a se ipso designandos, Cruces, Crucifixos, S. Numismata et Coronas precatorias absque numero, etiam cum applicatione Indulgentiarum Divæ Birgittæ nuncupat. et in articulo mortis, tempore tantum Sacrarum Missionum vel Spiritualium Exercitiorum, de licentia uniuscujusque Ordinarii per respectivas Diœceses peragen.

2°. Benedicendi cum subdelegatione ut supra Crucifixos cum applicatione Indulgentiarum Viæ Crucis pro Infirmis, et legitime impeditis, servatis de more servandis, tempore

tantum Sacrarum Missionum, vel spiritualium exercitiorum.

3°. Recipiendi cum subdelegatione et tempore ut supra omnes utriusque sexus Christifideles in Sodalitates Sanctissimi Cordis Jesu, S. Scapularis, Sanctissimi Rosarii, servatis de more servandis.

4°. Impertiendi cum subdelegatione ut supra et quocumque tempore Benedictionem cum adnexa Plenaria Indulgentia in articulo mortis, servatis ritu et forma Constitutionis sa. me. Benedicti PP. XIV quæ incipit *Pia Mater*.

Pro Superiori Generali et Presbyteris.

5°. Superiori Generali pro tempore Indultum Altaris privilegiati personalis pro quatuor feriis in qualibet hebdomada. Presbyteris vero Congregationis pro tribus feriis tantum.

6°. Indulgentiam Plenariam bis in mense lucrandam a Missionariis, diebus, quos ad arbitrium uniuscujusque eorum elegerit, modo confessus ac S. Eucharistia refectus fuerit, necnon per aliquod tempus juxta mentem Sanctitatis Suæ oraverit.

7°. Indulgentiam Plenariam cum iisdem conditionibus lucrandam a Missionariis, quoties sacra peragent exercitia, quam tamen Indulgentiam semel tantum lucrabuntur in decursu eorumdem sacrorum exercitiorum.

8°. Indulgentiam Plenariam item cum iisdem conditionibus lucrandam ab iis Missionariis qui ad Missiones exteras proficiscentur, scilicet paulo ante eorum discessum et paulo post eorum reditum.

9°. Indulgentiam Plenariam semper cum iisdem conditionibus lucrandam a Missionariis, iis scilicet diebus, quibus vel in Novitiatu, vel Congregationis ingressu post Novitiatum vota in Constitutionibus Congregationis præscripta emiserint.

10°. Indulgentiam Plenariam cum supradictis conditionibus lucrandam ab iis omnibus qui tempore Missionum et SS. Exercitiorum Confessionem inceperint, ea die qua Sacramentalem obtinuerint Absolutionem ac inde S. Communione refecti fuerint.

11°. Indulgentiam trecentorum dierum pro iis omnibus qui interfuerunt solemnibus functionihus, ac cæremoniis quæ tempore Missionum aut exercitiorum specialiter aguntur ad adjuvandam augendamque in Christifidelibus fidem ac pietatem.

12°. Remanent in suo robore Litteræ Apostolicæ in forma

Brevis sa. me. Pii PP. VII sub datum Romæ 13 novembris 1818 quoad facultatem Missionariis erigendi post Missiones vel eorum tempore Confraternitatem, seu Confraternitates sub titulo Associationis Providentiæ cum Privilegiis et Indulgentiis, prout ex ipsis Litteris Apostolicis.

13°. Remanet pariter in suo robore facultas concessa die 15 novembris 1818 Superiori Missionum pro tempore cum potestate, quoad erectiones Stationum Viæ Crucis in publicis Ecclesiis, de licentia Ordinarii et in locis, in quibus Religiosi Min. Observantes haud existant.

GREGORIUS PP. XVI.

502. — Bénédiction papale.

Incerti loci. — Titius suum habet domicilium prope plateam, ubi quibusdam solemnioribus anni diebus coadunatur populus pro Papali benedictione accipienda, quam Episcopus Diœcesanus solet impertiri. Idem Titius per fenestras domi suæ, quæ plateam respiciunt, accipit præfatam benedictionem simul cum tota familia, et nonnullis extraneis qui hac de causa ad prædictam domum accedunt. At vero cum Moniales ejusdem loci, in monasterio non longe distanti ab ipsa platea degentes, Apostolicam dispensatio nem impetrarunt pro dictæ Papalis benedictionis consequutione, dubitatur a Titio utrum ipse quoque dispensatione indigeat, an potius in plateam descendere sit obligatus?

Sac. Congregatio respondit: « Titius, ejusque familia, necnon et omnes, qui apud ipsum actu inveniuntur, habita ratione localitatis ipsius, vere præsentes considerandi, Indulgentiam quæ in Episcopali benedictione populo impertitur, reapse consequuntur; minime vero Moniales, quæ etiamsi non longe distent, tamen ut absentes ex earum localitate merito sunt habendæ. » Sic auditis quoque Consultorum vo tis Sac. Cong. declaravit.

Die 7 januarii 1839.

503. — Chapelets de Jérusalem.

Cardicen. — Episcopus Cardicensis a S. C. Indulgentiarum solutionem exposcit dubiorum, quæ sequuntur :

1°. Utrum Jerosolymorum Coronæ Indulgentias amittant si alicui donentur?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative; quoties non dentur immediate, vel mediate a persona facultatem habente eas distribuendi. »

2°. Utrum post mortem domini, alter acquirat dominium earum, nempe Indulgentiarum?

Sac. Congregatio respondit: « Negative, quia Indulgentiæ non transeunt personam prioris domini. »

3°. Si rumpatur illarum filum sive voluntarie, ut catenis nectantur, sive involuntarie, et fortuito id acciderit?

Sac. Congregatio respondit: « Negative, quia Coronæ eædem perseverent quoad formam moralem. »

4°. Si globuli quatuor, vel quinque deperdantur?

Respondetur: « Negative, ex allata ratione in præcedenti responsione. »

5°. Si amico præstentur, seu commodentur, sive ad Coronam simpliciter recitandam, sive ad Indulgentias lucrandas.

Sac. Congregatio respondit : « Negative in primo casu : Affirmative in secundo. Ut enim pereant Indulgentiæ Coronis aliisque rebus mobilibus affixæ, requiritur finis dandi vel præstandi pro communicatione Indulgentiarum, sicuti expresse legitur in Elencho Indulgentiarum typis impresso, et a Sac. Congregatione approbato. Ita declaravit Eadem Sac. Congregatio.

Die 10 januarii 1839.

504. — Fête de la Nativité.

Bononien. — Archipresbyter S. Mariæ vulgo *della Baricella* Diœcesis Bononien. obtinuit per Breve diei 2 septembris 1831 Indulgentiam Plenariam, acquirendam in festo Nativitatis B.M. V., applicabilem quoque fidelibus defunctis, per particulam *Quam etiam*. Quærit an vi præfatæ particulæ hæc Indulgentia intelligenda sit inclusive, seu exclusive, videlicet aut pro vivis tantum, vel pro defunctis, sive pro vivis atque defunctis eodem tempore?

Sac. Congregatio respondit : « Quando in Concessionibus Indulgentiarum apponuntur hæc verba *Quam etiam* aut similia, ut intelligatur easdem Indulgentias applicabiles esse etiam animabus in Purgatorio detentis, exclusive tantum accipienda sunt, ita ut Christifidelis ad libitum aut pro se, aut pro defunctis tantum lucrari possit, et valeat. » Ita Sac. Congr. declaravit sub die 15 januarii 1839.

505. — Chapelet de sainte Brigitte.

Vivarien. — Episcopus Vivariensis enixe postulat sequentium dubiorum solutionem.

1° Utrum Corona S. Birgittæ dicta necessario constare debeat sex decadum?

2° Utrum in singulis decadibus, præter decem *Ave Maria* et *Pater*, recitandus sit *Credo*?

Ratio dubitandi est quod ex una parte : 1° pars affirmativa satis aperte innuatur in libro, cui titulus *Raccolta di Orazioni, e pie Opere per le quali sono state concedute dai SS. Pontefici Indulgenze, Ediz. 7, pag.* 197. 2° et quod, si id non requiratur, Corona S. Birgittæ, nonnisi nomine differt a simplici Corona. Ex altera autem parte : 1° hæc opinio est omnino usque nunc, saltem in Gallia, inaudita, et 2° ex eodem libro supra cit. ad lucrandas Indulgentias sufficit recitare quinque decades, sicut in simplici Rosario. Sac. Congregatio respondit :

Ad primum. « Affirmative. »

Ad secundum. « Affirmative, si recitetur stricte loquendo Corona S. Birgittæ nuncupata, de qua ipsamet autrix fuit in memoriam, ut fertur, sexaginta trium annorum Beatæ Mariæ Virginis. Negative autem, si cum prædicta Corona recitentur quinque, vel quindecim decades Rosarii, seu simplicis, et communis Coronæ. Ex responsionibus vero patet, realiter Coronam S. Birgittæ a simplici, et communi Corona, seu Rosario differre, non tamen solo nomine, ut supra putatur in dubiis; nam ipsa quinque, vel quindecim decadibus, illa sex decadibus tantum constare debet; etsi simplici Coronæ seu Rosario sæpe adnectuntur Indulgentiæ S. Birgittæ nuncupatæ, hoc nonnisi Apostolica dispensatione indulgetur. Differt, quia una in memoriam componitur Beatæ Mariæ Virginis annorum, altera mysteria Nativitatis, Passionis, et Gloriæ Christi Domini complectitur. Differt pro Indulgentiarum varietate, Coronam scilicet Divæ Birgittæ quamplurium Indulgentiarum Leo X, Clemens XI san. me. concessione ditarunt, ac Benedictus XIV eas confirmavit, et auxit pro recitantibus, vel secum ipsam ferentibus; Rosarium vero, seu simplex Corona a fel. rec. Benedicto XIII nonnullis Indulgentiis pro ejusdem recitatione solummodo donata est. Differt etiam pro diversitate benedictionis, qua utraque decoratur : una nempe a Superioribus Ordinis Sanctissimi Salvatoris, seu S. Birgittæ; altera vero a patribus Ordinis Prædicatorum est omnino benedicenda : quod autem opinio hæc lucrandi scilicet Indulgentias S. Birgittæ cum sola recitatione quinque decadum sit absolute in Gallia saltem inaudita, satis supra dictum est in responsionibus, quæ nonnullis aliis Galliarum Diœcesibus superioribus annis, et præsertim 1826, et 1838 ab hac Sac. Congregatione datæ sunt. » Ita Eadem Sac. Congr. responsum dedit die 15 januarii 1839.

506. — Confrérie de sainte Waldetrude.

Tornacen. — Episcopus Tornacensis Sac. Congregationi hoc dubium solvendum proposuit : Inter chartas, quæ in Ecclesia Sanctæ Waldetrudis Diœcesis Tornacen. asservantur, inveniuntur Bulla et Decreta episcopalia quibus conceditur facultas erigendi Confraternitatem dictæ Sanctæ Waldetrudis, sed dubitatur, an præfata Confraternitas nunquam erecta sit, vel an defectu Confratrum desierit existere. Cum vi, et tenore Bullarum Confraternitas in perpetuum erigenda esset, petitur an novæ erectionis canonicæ opus sit ad instaurandam hanc Confraternitatem, vel si nondum erecta fuit, Bullis et Decretis prædictis uti nunc adhuc liceat?

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, rebusque mature perpensis, declaravit : « Non indigere nova canonica erectione pro Sodalitate Sanctæ Waldetrudis instauranda; ac si etiam ob defectum Confratrum ipsa desierit, tamen indulgentiæ, ac Privilegia in enunciata Bulla contenta, minime amissa sunt; proindeque vigere. » Die 28 januarii 1839.

507. — Confrérie du Rosaire; Chemin de la Croix.

Lingonen. — Petrus Favrel, Vicarius Generalis, et Moderator Generalis piarum Sodalitatum intra Diœcesim Lingonensem, a Sac. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita expetit responsionem ad quædam infrascripta dubia scilicet :

1° Utrum Sacerdos Rector Sodalitatis B. M. V. de Rosario, olim canonice erectæ sive per Patres Ordinis Prædicatorum sive per Indultum speciale Apostolicum, habeat eo ipso, quod sit Rector dictæ Sodalitatis, facultatem benedicendi Rosaria, et quidem pro omnibus Christifidelibus cum applicatione Indulgentiarum, quas applicant dicti Patres Ordinis Prædicatorum?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, nisi in diplomate Erectionis, sive in Indulto Apostolico addita sit facultas Rectori pro tempore Rosaria benedicendi, atque illis consuetas Indulgentias applicandi. »

2° Utrum quando Stationes Viæ Crucis canonice erectæ designantur per depictas Imagines, Indulgentiæ dictæ Viæ Crucis sint adnexæ prædictis Imaginibus, an vero loco ipsi in quo collocantur?

Sac. Congregatio respondit : « Negative quoad utramque partem ; etenim indulgentiæ Crucibus tantum sunt adnexæ, quæ quidem tantum sunt benedicendæ, minime vero imagines per quas designantur Stationes. »

3° Utrum quando prædictæ imagines de loco primo amoventur, et in alio reponuntur, eo ipso cessent Indulgentiæ?

Respondetur: « Affirmative, si verbum sit de Crucibus, ut in secundo dictum est. »

4° Utrum in prædicto casu indulgentiæ remaneant affixæ loco primo, an vero sequantur imagines?

Respondetur: « Si Stationes Viæ Crucis per Cruces erectæ a loco removeantur, ubi canonice erectæ fuerint, et in alium transferantur, Indulgentiæ nec primo loco affixæ remanent, nec Cruces sequuntur, sed nova canonica erectio requiritur. »

5° Utrum quando prædictæ Imagines primitus benedictæ omnino pereunt, aut penitus tolluntur, sufficiat ipsarum loco substituere novas imagines cum simplici benedictione sine nova erectione, an vero necessaria sit nova facultas erigendi?

Respondetur: « Si cruces primitus benedictæ omnino pereant, iterum canonica erectio necessaria est; si pereant ex minori parte, licet alias illis substituere absque ulla benedictione; si penitus tollantur aliqua peculiari ratione, et ad tempus tantum ut denuo eidem loco restituantur, nec erectione, nec benedictione opus est ad Indulgentias lucrifaciendas. » Ita declaravit Sac. Congregatio die 30 januarii 1839.

508. — Chemin de la Croix.

Montis regalis. — N. N. Diœcesis Montis Regalis tria hæc dubia Sac. Congregationi proposuit enodanda:

1° An Indulgentiæ concessæ visitantibus Viæ Crucis Stationes, datæ sint ob Christi Domini Passionis meditationem contemplandam in genere, an vero taxative pro meditatione illarum Stationum quatuordecim, quæ a fidelibus generaliter cognoscuntur?

Sac. Congregatio respondit: « Negative quoad primam partem; Affirmative quoad secundam. »

2° Et quatenus affirmative quoad primam partem superioris quæsiti, an possint illis jam cognitis aliæ Stationes subrogari tenoris sequentis:

1ª. Pater, si vis, transfer Calicem istum a me: verumtamen non mea voluntas, sed tua fiat. (S. Luc. XXII. 42.)

2ª. Juda, osculo filium hominis tradis. (ibid. 48.)

3ª. Jesus ad Caipham alapam accepit. (S. Jo. XVIII. 23.)

4ª. Petrus negavit Jesum. (S. Matth. XXVI. 69.)

5ª. Jesus coram Herode. (S. Luc. XXIII. 11.)

6ª. Apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit. (S. Jo. XIX. 1.)

7ª. Et plectentes Coronam de Spinis.(S. Matth. XXVII.29.)
8ª. Pilatus lavit manus coram populo. (ibid. 24.)
9ª. Ecce Homo. (S. Jo. XIX. 4. 5.)
10ª. Et bajulans sibi Crucem. (S. Jo. XIX. 17.)
11ª. O Vos omnes qui transitis per Viam etc. (Thren. 1. 12.)
12ª. Et inclinato capite tradidit Spiritum.(S. Jo. XIX. 30.)
13ª. Et depositum involvit Sindone. (S. Luc. XXIII. 52.)
14ª. Et posuit illud in Monumento. (S. Matth. XXVII. 59.)

Sac Congregatio respondit : « Negative, Innocentius enim Papa XII approbavit et approbatum declaravit exercitium visitandi Pia Loca Viæ Crucis, seu Calvarii ad recolendam et meditandam Christi Domini Passionem ad instar Stationum Calvarii Montis erecta, et participes fecit Indulgentiarum, et Privilegiorum omnes exercitium Viæ Crucis hujusmodi peragentes.

« Benedictus vero XIV, Constitutione *Cum tanta* easdem Indulgentias confirmavit pro visitantibus Pia Loca Viæ Crucis, seu Calvarii nuncupata ad instar Stationum Montis Calvarii.

« Clemens tandem XII huic Sac. Congregationi mandavit nonnulla monita publicare pro devoto Viæ Crucis exercitio hisce verbis :

« Que l'on doit les ériger dans la forme accoutumée et pratiquée jusqu'à ce jour dans l'ordre des Frères Mineurs et qu'il y ait quatorze stations. Quiconque méditera la passion dans ce saint exercice gagnera les mêmes indulgences qu'il gagnerait s'il visitait les Stations du Chemin de la Croix à Jérusalem. »

« Ex quibus clare patet non esse liberum cuique statuere qualitatem stationum, sed Indulgentias fuisse concessas taxative pro quatuordecim Stationibus Viæ Crucis jam cognitis, atque probatis, proindeque standum in decisis. »

3° An sit necessarium pro consideratione hujusmodi Mysteriorum Passionis nonnullas Meditationes, Preces, et Aspirationes componere eisdem Mysteriis correspondentes ?

Sac. Congregatio respondit : « Negative quoad necessitatem ; expediens tamen erit legere meditationes, seu preces illis Passionis Mysteriis correspondentes ; sic enim habet citatum monitum jussu Clementis XII emissum :

« Pour ceux qui pratiquent en particulier l'exercice du Chemin de la Croix, il n'est pas nécessaire qu'ils récitent à chaque Station six *Pater* et *Ave*, comme quelques-uns le supposent, mais il suffit qu'ils méditent, même brièvement, la Passion de Notre-Seigneur, méditation qui est l'œuvre en-

jointe pour gagner les saintes indulgences. Aux personnes simples, il suffira de penser, en quelque manière, conformément à leur capacité, à la susdite Passion. Nous exhortons néanmoins tout le monde, sans cependant en faire une obligation, à réciter devant chaque croix un *Pater* et un *Ave*, puis à produire un acte de contrition, pour se conformer à l'usage reçu. » Et ita declaravit et confirmavit Eadem Sacra Congregatio, die 16 februarii 1839. »

509. — Catéchisme de persévérance.

PARISIEN. — Dubia circa Rescriptum Indulgentiarum, quas concessit Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI Catechismo Perseverantium Juvenum Parochiæ San-Sulpitianæ Parisiensis.

1° An sub nomine Congregationis Juvenum, cui ex Rescripto concessæ sunt Indulgentiæ, intelligantur omnes de quibus mentio fit in precibus?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

2° An necesse sit, ut Catechismi Juvenum perseverantium, ad quos extendi possunt prædictæ Indulgentiæ, sint ad normam Catechismi, id est, ut inter Juvenes perseverantes sint socii Sanctissimo Sacramento addicti?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

3° An necesse sit, ut Juvenes perseverantes Catechismorum nostro Catechismo aggregatorum sint a puellis perseverantibus separati?

Sac. Congregatio respondit : Negative. »

4° An sub vocibus istis Rescripti : « Servato in omnibus etiam quoad tempus tenore primarum concessionum, » intelligatur nihil aliud, nisi quod istæ Indulgentiæ sint in perpetuum concessæ, et fidelibus defunctis applicabiles?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

Et ita declaravit die 26 februarii 1839.

510. — Indulgences de Sainte Brigitte.

VIVARIEN. — Vicarius Generalis et officialis Diœcesis Vivarien. exponit quod juxta Rescriptum Sac. Congregationis Indulgentiarum datum die 15 januarii 1839, simplici Coronæ precatoriæ quinque, scilicet, vel quindecim decadibus constanti, adnecti non potest indulgentias S. Birgittæ nuncupatas, nisi hoc Apostolica dispensatione indulgeatur. Quærit nunc utrum hæc dispensatio, quæ ut supra requiritur, in sequenti concessione contineatur, videlicet : « Sanctissimus etc. Oratori est elargitus facultatem benedicendi Cruces, Crucifixos, Sacra Numismata, et Coronas precatorias;

eisdemque applicandi omnes, et singulas Indulgentias a Sanctitate Sua concessas, ut in elencho Typographiæ R. C. A. edito anno 1831; ac etiam Indulgentias S. Birgittæ nuncupatas. » Quærit insuper, utrum Indulgentiæ applicari possint Coronis precatoriis *Chalibe polito* (*acier poli*) factis?

Sac. Congregatio respondit : « Ad primum et secundum Affirmative. » Die 22 martii 1839.

511. — Autel privilégié.

Meliten. — Cæremoniarius Ecclesiæ Cathedralis Diœcesis Meliten. quærit a Sac. Congregatione : An Sacerdos, qui gaudet privilegio Altaris personalis, si aggregatus alicui Congregationi, quæ etiam dicto privilegio gaudet, possit adhuc frui hoc alio privilegio, cum aliunde jam habeat per tres aut quatuor vices in hebdomada tale privilegium?

Sac. Congregatio respondit, auditis quoque Consultorum votis : « Affirmative, dummodo in Indultis, de quibus mentio fit in ipso dubio, aliter expresse non disponatur. » Die 27 maii 1839.

512. — Mystères du Rosaire; Promulgation des Indulgences.

Incerti loci. — 1° Quando Coronis B. M. V. de licentia S. Sedis Apostolicæ applicata fuit benedictio cum Indulgentiis Divæ Birgittæ nuncupatis, fideles illas Coronas recitantes tenenturne meditari quindecim mysteria D. N. J. C. ut Indulgentias percipere valeant?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

2° Daturne eadem obligatio Mysteria meditandi, quando Coronis applicata fuit benedictio cum Indulgentiis ordinariis?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, si benedictio respiciat Indulgentias consuetas, quæ citantur ut in elencho ex Typographia R. C. A. anno 1831 edito; Affirmative, si Coronæ benedicantur cum Indulgentiis pro recitatione Rosarii. »

3° Si affirmative respondeatur, oblatio specialis Mysteriorum debetne fieri antequam singulæ decades recitentur?

Respondetur : « Negative. »

4° Debetne fieri mentio specialis Mysterii in recitatione Salutationis Angelicæ, dicendo verbi gratia, post hæc verba : *Ventris tui Jesus* hæc alia : *quem concepisti*, vel *quem visitando Elisabeth*, vel *quem peperisti* etc.?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, quia quando re-

quiritur meditatio Mysteriorum pro acquirendis Indulgentiis, sufficit meditatio mentalis eodem tempore quo recitantur Oratio Dominicalis et Angelicæ Salutationes, ut ex alio Decreto Sacræ hujus Congregationis diei 12 augusti 1726, in quo etiam mentio fit de personis idiotis, pro quibus sufficit tantum recitatio Rosarii absque Mysteriorum meditatione. »

5° Estne libera electio Mysteriorum, quæ honorari debent in recitandis Coronis B. M. V., aut danturne dies stricte determinati pro tali, vel tali genere Mysteriorum recolendo, ita ut tali die determinato recoli debeant Mysteria Gaudiosa, tali die Dolorosa, tali die Gloriosa?

Respondetur : « Affirmative quoad primam partem; quoad vero secundam, invaluit consuetudo (ut per girum cujuslibet hebdomadæ singula Mysteria percurrantur) recolendi Gaudiosa nempe in secunda, et quinta feria : Dolorosa in tertia et sexta : Gloriosa tandem in Dominica, quarta feria, et sabbato, si tamen tertia tantum Rosarii pars in qualibet die recitetur. »

6° Quando Summus Pontifex Indulgentiam quamlibet concedit Urbi et Orbi, ut fideles talem Indulgentiam in variis Diæcesibus lucrari possint, requiriturne ut hæc Indulgentia ab Ordinariis Locorum promulgetur, an sufficit econtra ut certi sint prædictam Indulgentiam a Summo Pontifice fuisse concessam?

Respondetur : « Negative quoad primam partem; Affirtive quoad secundam. » Die 1 julii 1839.

513. — Fête de l'Annonciation au Puy; Jubilé.

Anicien. — Postulaverat Ecclesiæ Aniciensis Antistes ab Apostolica Sede renovationem Indulgentiæ Plenariæ, quæ inter gratias, quibus ipsa Ecclesia fuerat ditata, celebris et singularis eminebat in forma Jubilæi, quæque lucrifacienda fidelibus proponebatur in festivitate et octiduo Beatissimæ Virginis ab Angelo Annunciatæ, præsertim quando hæc ipsa festivitas cum sexta feria Majoris Hebdomadæ concurrit. Hinc est quod Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI ejusdem Antistitis precibus inclinatus, cum Indulgentias Jubilæi nisi ex expresso ejus mandato, si opportunum judicaverit, indiciendas omnino prohibuit, supraenunciatam Indulgentiam Plenariam confirmatam esse voluit, minime vero in forma Jubilæi, tam pro festo, quam pro octiduo Annunciationis, unica duntaxat vice præfatorum dierum spatio per unumquemque Christifidelem acquirendam; dummodo tamen rite dispositi fuerint, cœterasque appositas

conditiones adimpleant, ac servent; facta demum potestate prædictam Indulgentiam animabus in Purgatorio detentis per modum suffragii applicandi. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ die 14 februarii ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 10 septembris 1839.

C. Card. Castracane Præf.
H. GINNASI Secret.

514. — Chemin de la Croix.

AGENNEN. — Vicarius Generalis Diœcesis Agennen. expostulat solutionem nonnullorum dubiorum de Indulgentiis, quibus gaudet Via Crucis rite erecta :

1ª An pereant Indulgentiæ cum Cruces, vel Imagines quatuordecim Stationum aut partim, aut integre, quacumque de causa e loco suo amoveantur, etiam ad breve tempus ?

Sac. Congregatio respondit : « Si Cruces, vel Imagines quatuordecim Stationum Viæ Crucis aut partim, aut integre e loco suo moveantur ad tempus, ut denuo eidem loco restituantur, Indulgentias non perire. »

2° An pereant, cum novæ Imagines, servatis Crucibus, aut vice versa, novæ Cruces, servatis Imaginibus, in locum aliarum pariter aut partim, aut integre sufficerentur?

Respondetur : « Indulgentiæ Viæ Crucis Crucibus tantum sunt adnexæ, minime vero Imaginibus, quæ necessariæ non sunt : hoc posito, si Cruces primitus benedictæ omnino pereant, vel tollantur, iterum nova erectio, et benedictio requiritur ad acquirendas Indulgentias; si vero pereant, vel tollantur ex minori parte, licet alias illis substituere absque ulla nova erectione et benedictione; ideoque Indulgentias perseverare. »

3° An pereant, cum Ordo Crucium et Imaginum potiori modo disponeretur, et generatim quoties mutatio quædam fieret et quidem in melius?

Respondetur : « Circa ordinem, et dispositionem Crucium, et Imaginum, Indulgentias non amitti, dummodo tamen Stationes visitandæ illæ sint, quæ hucusque ab universis Christifidelibus dignoscuntur. » Ita declaravit Sac. Congregatio die 20 septembris 1839.

515. — Chemin de la Croix.

CLAROMONTEN. — Episcopus Claromontensis gaudet facultate erigendi Stationes Viæ Crucis sive per se, sive per suos Vicarios Generales, sive per Parochos; quærit a Sac. Congr.

an quivis Parochus subdelegari possit, ad effectum de quo agitur, in omnibus et singulis Diœcesis Parochiis, aut in sua tantum Parochia?

Sac. Congregatio respondit : « Cum Episcopo data sit facultas ab Apostolica Sede subdelegandi etiam Parochos indiscriminatim ad effectum erigendi Stationes Viæ Crucis in Ecclesiis, Oratoriis etc., idem Episcopus potest subdelegare quemvis Parochum non modo in sua respectiva Parochia, sed in qualibet Ecclesia Parochiali etc., prout in Domino opportunum judicaverit. » Die 23 septembris 1839.

516. — Scapulaire.

Claromontfn. — Idem Episcopus quærit : An ad lucrandas Indulgentias S. Scapularis necesse sit, ut una pars ab humeris, altera a pectore dependat, an vero sit sufficiens ipsum deferre absque distinctione circa modum?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, quoad primam partem; Negative quoad secundam. » Die 12 februarii 1840.

517. — Scapulaire du Carmel.

Lemovicen. — Vicarius Generalis Diœcesis Lemovicensis expostulat a Sacra Congregatione solutionem dubiorum, nempe :

1°. Color taneus pro Scapularibus benedicendis, et imponendis fidelibus tam stricte nec ne juxta regulas præscriptus est, ut diversitas coloris admissionem in dictam Confraternitatem nullam, irritamque reddat?

2°. Hujusmodi coloris diversitas suspendit ne saltem fruitionem Indultorum, et Indulgentiarum quæ adscriptis in dictam Confraternitatem, et gestantibus Scapulare tanei coloris sunt concessæ?

Sac. Congregatio, auditis quoque Consultorum votis, respondit : « Negative quoad utrumque dubium, dummodo colori vulgo *Tane* subrogetur tantum alter consimilis, seu niger. »

Die 12 februarii 1840.

518. — Confrérie du Scapulaire.

Incerti loci in gallia. — Jacobus Parochus, habens in Parochia sua Confraternitatem Scapularis, docet fideles suos, ut plures ad illam Confraternitatem attrahat, nihil obstare pro quibuscumque etiam Officium divinum non recitantibus, pro lucrandis Indulgentiis :

1°. Si abstinentiam in feria quarta non servent.

2°. Nec si septem *Pater*, et *Ave* in singulis diebus non recitent.

3°. Si utrumque panniculum sancti habitus ex eadem parte pendentem et simul junctum deferant.

4°. Si eumdem sanctum habitum non supra pectus portent, sed ab humero transversim sub brachio quolibet.

Quæritur de singulis utrum cum mente Indulgentias concedentis concordent?

Sac. Congregatio respondit : « Posse fideles Confraternitati sacri Scapularis adscriptos frui omnibus Indulgentiis generaliter a Summis Pontificibus concessis utriusque sexus Christifidelibus, qui dictam Confraternitatem ingredientur, et habitum legitime receperint; licet nec servent abstinentiam a carnibus feria quarta, nec septies in die Orationem Dominicalem, et Angelicam Salutationem recitent; dummodo dicant orationes præscriptas, et peragant opera pia a Summis Pontificibus in concessione earumdem injuncta; inter quæ illud locum habet, ut parvum Scapulare deferant continuo pendens a collo, unaque sui parte pectus, et altera Scapulas contegens. » Ita declaravit Sac. Congr.

Die 12 februarii 1840.

519. — Scapulaire du Carmel.

CAMERACEN. — Quidam Parochus Diœcesis Cameracensis facultatem habet imponendi Scapulare B. M. V. de Monte Carmelo : quærit a Sac. Congr. utrum sibimet illud possit imponere?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, quatenus hæc facultas habeaturi ndiscriminatim, minime vero taxative, ex. gr. pro aliqua Monialium communitate tantum etc. »

Die 7 martii 1840.

520. — Messe pour les Morts; Autel privilégié; Prière O bone, etc.; Signe de Croix sur les Croix et Rosaires; Crucifix.

INCERTI LOCI IN GALLIA. — Quæritur in Sacra Indulgentiarum Congregatione :

1°. Utrum Sacerdos satisfaciat obligationi celebrandi missam pro defuncto, servando ritum Feriæ, vel cujuscumque Sancti, etiamsi non sit semiduplex, aut duplex?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

2°. Utrum qui privilegium habet personale pro quatuor Missis in hebdomadis singulis, debeat cum paramentis colore nigro celebrare diebus non impeditis, ut possit Indulgentiam Plenariam pro animabus defunctorum lucrari?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

3°. Utrum qui celebrat in Altari Privilegiato pro singulis diebus, debeat semper uti paramentis nigris, diebus non impeditis, ut Indulgentiam Privilegii consequatur?

Sac. Congregatio respondit : « Ut in secundo. »

4°. Utrum ad lucrandam Indulgentiam Plenariam Orationi : *O bone, et dulcissime Jesu etc.*, concessam, necesse sit aliam orationem addere pro intentione Summi Pontificis?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

5°. Utrum ad Indulgentias applicandas Crucibus, Rosariis, etc.. alius ritus sit necessarius præterquam signum crucis a sacerdote qui hanc facultatem accepit, factum?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

6°. Utrum Indulgentia concessa cadat solum in Christo ex ære, ligno, vel alia quaque materia facto, ita ut possit ex una Cruce in aliam transferri absque periculo amittendi Indulgentiam ipsi collatam?

Sac. Congr. respondit : « Affirmative. »

Die 11 aprilis 1840.

521. — Bénédiction papale.

LEMOVICEN. — Episcopus Lemovicensis facultatem obtinuit impertiendi bis in anno Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia Plenaria ; sed in ritu et formula hujus benedictionis præscribitur inter cœtera ut legantur Litteræ Apostolicæ ad hoc concessæ, ante benedictionem impertiendam, atque etiam post benedictionem impertitam publicetur latino, et vernaculo idiomate concessio Plenariæ Indulgentiæ. Mos autem in Ecclesia Lemovicien. a multis annis est, ut lectio Litterarum Apostolicarum supprimatur ne diutius populus in Ecclesia retineatur, loco vero Litterarum legitur latino, et vernaculo idiomate formula *Attentis facultatibus*, etc., ut de delegatione constet : quærit an hic ritus, et forma sufficiat ad lucrandam Indulgentiam Plenariam?

Sac. Congregatio respondit : « Ritum, et formam, de quibus in precibus, attenta rationabili causa supra exposita, revera sufficere ad lucrifaciendam Indulgentiam Apostolicæ benedictionis, dummodo per formulam *Attentis facultatibus*, etc., fidelibus constet ex Pontificia delegatione tantum impertitam fuisse. » Et ita Sac. Congr., auditis quoque Consultorum votis, declaravit.

Die 30 junii 1840.

522. — Autel privilégié.

Sancti flori. — Episcopus S. Flori in Gallia quærit utrum per Indulgentiam Altari Privilegiato adnexam intelligenda sit Indulgentia Plenaria animam statim liberans ab omnibus Purgatorii pœnis, an vero tantum Indulgentia quædam secundum Divinæ Misericordiæ Beneplacitum applicanda?

Sac. Congregatio, votis Consultorum auditis, respondit : « Per Indulgentiam Altari Privilegiato adnexam, si spectetur mens concedentis, et usus clavium potestatis, intelligendam esse Indulgentiam Plenariam, quæ animam statim liberet ab omnibus Purgatorii pœnis; si vero spectetur applicationis effectus, intelligendam esse Indulgentiam, cujus mensura Divinæ Misericordiæ Beneplacito, et acceptationi respondet. » Ita Sac. Congr.

Die 28 julii 1840.

523. — Pouvoir accordé par le Saint Siége.

Tarraconen. — Beneficiatus Metropolitanæ Ecclesiæ Tarraconensis ab Apostolica Sede obtinuit plures facultates, nempe : impertiendi benedictionem cum Indulgentia Plenaria iis, quibus adstiterit in eorum agone; benedicendi Cruces, Numismata etc., etiam cum Indulgentiis S. Birgittæ; Indultum Altaris Privilegiati personalis tribus diebus in hebdomada; Plenariam Indulgentiam ab ipso bis in mense acquirendam; Plenariam quoque in mortis articulo pro se, suis consanguineis, et affinibus ad tertium gradum, necnon pro quinquaginta aliis personis ab eodem designandis. Nunc dubitat quoad ipsarum facultatum usum licitum, et validum, orto dubio ex quadam declaratione Reverendissimi Domini Commissarii Generalis Cruciatæ in Hispania. Iste enim anno 1833 typis mandavit libellum, in quo postquam asseruit, omnes gratias, ac privilegia a Roma provenientia, in Hispania nullius esse valoris absque illius approbatione (pag. 44, numero 2 ejusd. Libelli hispanico idiomate editi) : hæc habet : « Juxta ergo anteriorem facultatem, habet D. Commissarius Generalis facultatem agnoscendi, et examinandi omnes Indulgentias, gratias et privilegia quæ a S. Sede conceduntur quibuscumque personis, seu corporationibus horum Regnorum, et effectum ullum habere nequeunt, dum non obtineant habilitationem, seu exequatur ejusdem D. Commissarii. Neque etiam possunt typis mandari, nec publicari aliquæ ex istis gratiis, nisi præcedat ipsius approbatio, seu licentia. » Quæritur nunc ergo : Potest exponens absque approbatione, licentia, seu exequatur D. Commissa-

rii Generalis Cruciatæ valide, et licite uti, fruique facultatibus, et gratiis supradictis?

Sac. Congregatio, prævii Consultorum votis respondendum esse duxit : « Affirmative, videlicet quoad usum et fruitionem dictarum Indulgentiarum posse oratorem licite, et valide, sed private tantum iisdem uti gratiis; dummodo in nullius gravamen cedant, aut in præjudicium tertii, aut scandali occasionem præbeant; et dummodo orator hasce Apostolicas gratias et facultates sine licentia Commissarii præfati, typis mandare non præsumat. »

Die 28 julii 1840.

524. — Confrérie contre le Blasphème.

Ex Audientia SSmi. SS. Dnus N. Gregorius PP. XVI omnibus utriusque sexus Christifidelibus piæ sodalitatis, de qua in precibus, de Emi Urbis Vicarii licentia erigenda, adscriptis, indulgentiam plenariam semel in mense, die uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo preces et injuncta opera ab instituto præscripta singulis diebus per mensem persolvenda, eadem die vero, pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti aliquam ecclesiam seu publicum oratorium visitaverint, ibique pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, S. Matris Ecclesiæ exaltatione, ac juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, clementer est elargitus. Insuper iisdem Christifidelibus in mortis articulo constitutis, et rite dispositis, SS. Jesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocantibus, indulgentiam plenariam benigne concessit, et tandem quavis Dominica recitando quinquies *Pater*, *Ave* et *Gloria*, ut in precibus, tercentum dierum indulgentiam, ac pro quocumque pio opere vel quacumque precum recitatione, juxta sensum et regulas præfatæ sodalitatis, indulgentiam centum dierum peramanter impertitus est. Præsenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione, facta quoque facultate easdem indulgentias animabus in purgatorio detentis applicandi. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 20 augusti 1840.

525. — Suppression des Ordres religieux.

TAURINEN. — Ex parte P. Præpositi Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii Civitatis Taurinen. exponitur, quod anno 1815, transeunte Pio VII san. me. ex illa Civitate, sacerdotes ejusdem Congregationis, pedes Summi Pontificis

obsculantes, illum humiliter exorarunt pro concessione, seu prorogatione Indulgentiarum, ac Privilegiorum, quibus jam ante suppressionem eadem Congregatio gaudebat, quibus idem Pontifex pulchre respondit : « Indulgentias et Privilegia non amisisse, nam *siete stati oppressi* (*inquit*) *e non soppressi; la soppressione non e stata legale* » at vero pro majori eorum tranquillitate quærunt a Sac. Congr. quid sentiendum sit hac super re?

Sac. Congregatio respondit : « Nulla Indulgentiarum, seu Privilegiorum nova concessione, ob allatam ab Eodem Pontifice rationem, indigere. »

Die 26 augusti 1840.

526. — Chapelets; Indulgences de sainte Brigitte

ROTHOMAGEN. — Vicarius Generalis Diœcesis Rothomagensis Sacræ Congregationi proponit nonnulla dubia solvenda, ut infra :

1°. Utrum Sacerdotes qui a Sede Apostolica obtinuerunt licentiam benedicendi Coronas, iisdemque applicandi Indulgentias Birgittinas, recte agant, cum ad consequendum hunc effectum benedicunt Coronas ex quinque tantum decinis compositas?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, nisi Sacerdotes peculiares habeant facultates ab Apostolica Sede impetratas. »

2°. Utrum fideles, recitando Coronas, de quibus agitur in dubio primo præcedente, eodem modo ac recitari solet Rosarium commune, lucrentur Indulgentias Birgittinas?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, quatenus fideles prædictas Coronas quinque decadum habeant benedictas cum Indulgentiis Sanctæ Birgittæ ab habentibus facultatem. »

3°. Utrum fideles ad lucrandas hujusmodi indulgentias, scilicet S. Birgittæ dictas, meditari teneantur eadem Mysteria ac si recitarent Rosarium commune, seu Dominicanum?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

4°. Utrum in hypotesi responsionis negativæ ad dubium tertium proxime præcedens, teneantur meditari quidquam aliud, v. gr. septem Dolores, aut septem Gaudia B. M. Virginis?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

5°. Utrum Sacerdotes percipere queant, ut dictum est in tertio exposito, id quod ipsi impenserunt pro Coronis benedictis, quas fidelibus distribuunt?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, et juxta quamplurima Decreta Sacræ hujus Indulgentiarum Congregationis. »

6°. Utrum in hypothesi responsionis negativæ ad quintum præcedens dubium, Sua Sanctitas dignetur : 1°. Ratam facere quod usque modo factum est ; 2°. Permittere attento plurimorum Sacerdotum exiguo nimis peculio, ut in posterum, salva Indulgentiarum gratia, id fieri possit quod expositum est?

Sac. Congregatio respondit : « Supplicent Sacerdotes particulariter Sanctitatem Suam pro sanatione quoad præteritum, quatenus bona fide se gesserint ; quoad futurum, Negative. » Ita respondit, et declaravit Sac. Congregatio.

Die 2 octobris 1840.

527. — Religieuses Trinitaires; Pouvoir accordé par le Saint Siége ; Autel privilégié ; Chemin de la Croix ; Confréries; Scapulaire; Indulgence à l'article de la Mort.

VALENTINEN. — Vicarius Generalis Capitularis, ac Superior vulgo *delle Dame Trinitarie* Civitatis et Diœcesis Valentinensis quærit in Sac. Congregatione:

1°. Utrum præfatæ Trinitariæ per diversas Galliarum Diœceses diffusæ publicare possint in earum Ecclesiis singulas Indulgentias concessas earum Ordini Sancti Joannis de Matha usque in præsens, attenta revocatione san. me. Pauli V plurimarum Indulgentiarum Ordinibus Regularibus concessarum ; et quatenus dictæ Indulgentiæ existant, possuntne ipsas publicare?

Sac. Congregatio respondit : « Possunt promulgare Indulgentias tantum earum Ordini concessas, juxta Summarium recens constructum a Sac. Congregatione, ab eaque approbatum, non obstante revocatione san. me. Pauli V ; dummodo vero præfatæ Trinitariæ canonice fuerint receptæ. »

2°. Utrum qui obtinet diversas facultates ab Apostolica Sede, scilicet Altaris Privilegiati personalis, erigendi Stationes Viæ Crucis, benedicendi Cruces, Numismata etc., debeat exhibere dictas facultates Ordinario, etiamsi nulla mentio facta sit in concessionum Rescriptis?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, quoad Viæ Crucis erectionem ; Negative, relate ad alias facultates, nisi aliter dispositum in obtentis concessionibus. »

3°. Utrum valide erectæ sint Sodalitates cum in Gallia, et præcipue in Diœcesi Valentinensi, servatus non sit modus

præscriptus in Bulla Clementis VIII relatus in Bibliotheca *Ferrari*; impetrato tamen a Sede Apostolica Indulto, vi cujus, et juxta ejus tenorem erectio peracta sit, ac verbali processu uniuscujusque erectionis in qualibet respectiva Parochia dimisso?

Respondetur: « Affirmative, quoad validitatem, extante jam Sanctæ Sedis Indulto derogatorio Bullæ, seu Constitutionis Clementis VIII. »

4°. Utrum in adscribendis fidelibus Sodalitati sacri Scapularis liceat uti in plurali parva formula: « Accipe, vir devote etc.? »

Respondetur: « Affirmative, juxta præpositam Rubricam in precibus benedictionis sacri Scapularis. »

5°. Utrum sufficiat recitatio Confessionis, idest *Confiteor* etc. in Sacramento Pœnitentiæ habita, pro recitatione illius præscripta, quando impertienda sit benedictio cum Indulgentia in Mortis Articulo?

Respondetur: « Negative juxta praxim, et Rubricas, nisi necessitas urgeat. »

6°. Utrum necesse sit tribus vicibus recitare *Confiteor* etc. quando administratur Sacrum Viaticum, Extrema Unctio, ac Indulgentia in Mortis Articulo impertitur?

Respondetur: « Affirmative, juxta Praxim, et Rubricas. »

7°. Utrum infirmus lucrari possit Indulgentiam Plenariam in Mortis Articulo a pluribus Sacerdotibus facultatem habentibus impertiendam?

Respondetur: « Negative, in eodem Mortis Articulo. »

8°. Utrum Sacerdos valide conferat Indulgentiam Plenariam in Mortis Articulo, omissa formula a Summo Pontifice præscripta, ob libri deficientiam?

Respondetur: « Negative, quia formula non est tantum directiva, sed præceptiva. »

Die 5 februarii 1841.

528. — Chemin de la Croix.

Ditionis helveticæ. — Ex parte Cappucinorum Helvetiæ Provinciæ dubium proponitur Sacræ Congregationi ut infra, nempe: Benedictus XIV, in suis monitis ad recte peragendas Viæ Crucis stationes, editis die 10 maii 1742 et præcipue sub n° VII sic ait :

« Le Chemin de la Croix ayant été érigé dans une église, on doit s'abstenir de le faire pendant le temps des offices divins et de la sainte Messe, et quand dans l'église il y a un tel concours de peuple que cela pourrait occasionner du tu-

multe et du désordre, d'autant plus que, l'obstacle étant levé, on doit visiter une à une toutes les stations. »

Ex hujus moniti conclusione dubium oritur an Christifideles, in magno populi concursu, maxime cum ecclesia repleta et compressa sit devotis, possint sine corporis motu de loco in locum Indulgentias Viæ Crucis lucrari?

Sac. Congregatio respondit : « Negative; singula enim Summor. Pontificum decreta affirmant inter alias conditiones pro acquirendis stationum Viæ Crucis indulgentiis, necessario requiri aliquem corporis motum, ut clarius declaratum est a Sacra Congregatione, die 30 septembris 1837, nempe :

« Que l'on passe d'une station à l'autre, autant que le permet ou la foule des personnes qui font le Chemin de la Croix, ou l'étroitesse du lieu où les stations ont été érigées. »

Et ita declarat Sac. Congregatio die 26 februarii 1841.

529. — Ordre séraphique de s. François.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita ad humillimas preces Monialis Sor. Mariæ Annæ Moroni, Abbatissæ Ven. Asceterii Sancti Silvestri in Capite de Urbe, Ordinis S. Francisci, Indulgentiarum Summarium ex certis documentis desumptum, ac per ejusdem Sac. Congregationis Consultores probatum, uti authenticum recognovit, typisque imprimi, ac publicari posse censuit. In quorum fidem etc. Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 20 julii 1841.

A. Card. Castracane Præf.
C. CANONICUS PRINZIVALLI Substit.

530. — Société de la Sainte Famille.

Summarium omnium et singularum Indulgentiarum, quas Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI Fratribus Societatis sub titulo S. Familiæ nuper ab Apostolica Sede approbatæ, ac in Diœcesi Bellicensi erectæ, seu alibi erigendæ, concessit.

1°. Indulgentia Plenaria Tyronibus die Vestitionis et Professionis in præfato S. Familiæ Instituto.

2°. Indulgentia Plenaria omnibus Fratribus in Instituto existentibus, semel in anno acquirenda, quando Vota Religiosa (simplicia tamen, prout in Regulis approbata) renovabunt.

3°. Indulgentia Plenaria omnibus Fratribus sive Novitiis, sive Professis in festis S. Familiæ, Nativitatis Domini, Circum-

cisionis, Epiphaniæ, Dominicæ Resurrectionis, Ascensionis, Dominicæ Pentecostos, Sanctissimæ Trinitatis, Corporis Christi, necnon Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis et Assumptionis B. M. V. atque Nativitatis S. Joannis Baptistæ, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Transitus S. Joseph, S. Anthelmi Episcopi Bellicensis, die omnium Sanctorum et Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum.

4°. Indulgentia Plenaria in mortis articulo, osculando Crucifixum seu Crucem, quam die Professionis juxta Regulas acceperint, dummodo rite dispositi fuerint, vel saltem Sanctissimum Jesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint, et præfata Crux jam fuerit benedicta ab aliquo Sacerdote facultatem habente.

5°. Indulgentia Plenaria, semel in anno, Fratribus et Novitiis tantum, qui vel conjunctim, vel separatim spiritualibus vacaverint Exercitiis per sex, vel octo, vel plures dies, acquirenda ipsa die, qua sacra fuerint Communione refecti.

6°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Fratribus et Novitiis duntaxat, bis in mense lucranda, in duabus tantum Communionibus a Regulis vel per modum præcepti vel per modum consilii præscriptis.

7°. Indulgentia centum dierum pro quolibet pio opere ab ipsis Fratribus seu Novitiis peragendo.

8°. Indulgentia Plenaria Alumnis, Pensionariis et Orphanis adolescentibus in Communitate degentibus, die primæ eorum Communionis, in aliquo Sacello dicti Instituti sumendæ.

9°. Declarat insuper Sanctitas Sua quod pro præfatis Plenariis Indulgentiis lucrifaciendis præmissa Sacramentali Confessione, sive singulis hebdomadis, sive quoque attentis peculiaribus circumstantiis, etiam bis tantum in Mense persolvenda, quatenus nullius lethalis culpæ conscii sint, non modo Sacra Communione reficiantur, verum etiam aliquam publicam Ecclesiam visitent, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effundant; pro partialibus vero Indulgentiis acquirendis, corde saltem sint contriti.

10°. Et tandem iudulsit ut præfatas omnes tam Plenarias, quam Partiales Indulgentias impertitas, animabus quoque in Purgatorio degentibus unusquisque applicare possit et valeat.

Præsentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione et non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 28 augusti 1841.

C. Card. Castracane Præf

A. Canonicus Prinzivalli Substit.

531. — Bénédiction papale.

Monasterien. — Pro parte Episcopi Monasteriensis petitur resolutio decisiva ad quæstionem sequentem : Num is, qui in die festo Paschatis, quo Benedictio Papalis datur ab Episcopo, et ea de causa Indulgentiæ Plenariæ concessæ sunt, pro lucrandis his Indulgentiis Sanctissima Sacramenta Pœnitentiæ et Eucharistiæ suscipit, per hanc Sacramentorum susceptionem etiam præcepto Ecclesiæ de Communione Paschali simul satisfaciat, aut num adhuc iterato ad hæc Sacramenta tempore Paschali accedere teneatur?

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, rescripsit : Consulendum Sanctissimo Quo audito, sequenti universali Decreto respondit.

532. — Bénédiction papale.

Urbis et orbis. — Delatis precibus ad hanc Sacram Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositam ex parte Episcopi Monasteriensis, in quibus dubium proponebatur : « Num is, scilicet, qui in die festo Paschatis, quo Benedictio Papalis datur ab Episcopo, et ea de causa Indulgentiæ Plenariæ concessæ sunt, pro acquirendis his Indulgentiis Sanctissima Sacramenta Pœnitentiæ, et Eucharistiæ suscipit, per hanc Sanctissimorum Sacramentorum susceptionem etiam præcepto Ecclesiæ de Communione Paschali simul satisfaciat, aut num adhuc iterato ad hæc Sanctissima Sacramenta tempore Paschali accedere teneatur? Sacra Eadem Congregatio, auditis Consultorum votis, respondendum esse duxit : « Consulendum Sanctissimo. » Factaque de omnibus Eidem Sanctissimo Domino Nostro Gregorio PP. XVI per me infrascriptum Cardinalem Præfectum relatione in Audientia habita die XIX martii MDCCCXLI, Sanctitas Sua benigne declaravit : « Per Confessionem, et Communionem die Paschatis Resurrectionis peractam et Indulgentiam Plenariam Papali Benedictioni adnexam lucrari, et satis præcepto Paschatis fieri. »

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem S. Congregationis Indulgentiarum, die et anno, quibus supra.

C. Card. Castracane Præf.

A. Canonicus Prinzivalli Substit.

533. — Portioncule.

PLACENTINA. — Fratres Ordinis Minor. Reformatorum Civitatis Placentinæ quærunt a Sac. Congregatione : Utrum in Ecclesiis Seraphici Ordinis, quæ tempore gallicæ suppressionis ablatæ fuerunt a præfati Ordinis subjectione, quæque sub cura modo tenentur a Presbyteris sæcularibus, quin regulares ullo modo suis juribus renuntiassent, Indulgentiæ vulgo Portiunculæ, atque aliæ vigore præfati Ordinis concessæ, adhuc a fidelibus lucrari possint, eo magis quod san. me. Pium PP. VII hac super re aliquid declarasse affirmatur?

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, respondit : « Non constare de Summi Pontificis Pii VII san. me. declaratione, ac proinde Negative. Pro iis vero locis, ubi affirmativa sententia tenetur, ne scandalum in fideles oriatur, recurrendum erit ad Sanctam et Apostolicam Sedem pro ipsius Indulgentiæ vulgo Portiunculæ concessione, exposita tamen causa in allato dubio citata. Ita Sac. Congr. die 29 maii 1841.

534. — Plusieurs Indulgences plénières le même jour; Prières aux intentions du Souverain Pontife; Autel privilégié; Bénédiction des Croix et Médailles; Chapelet de Notre-Seigneur; Hymne et Prose du Saint-Esprit; Confrérie.

BRIOCEN. — Parochus Ecclesiæ Curialis vulgo Rosternen. in Diœcesi Briocensi; item Rector Congregationis B. M. V. in minori Seminario, vulgo Plouguernevel ejusdem Diœcesis Sac. Congregationem Indulgentiarum demisse supplicant sequentia dubia declarare :

1°. An eodem die lucrari possint plures Indulgentiæ Plenariæ, quando pro unaquaque præscripta est perceptio divinæ Eucharistiæ?

Sac. Congregatio : « Affirmative, servatis tamen respective aliis appositis conditionibus. »

2°. An possit per preces jam obligatorias, v. gr. per Horas Canonicas, satisfieri precibus a Summo Pontifice præscriptis ob lucrandam Indulgentiam Plenariam?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

3°. An sufficiat quinquies *Pater*, et *Ave*, quæ recitari solent ob adimplendam Summi Pontitificis intentionem, quando præscriptum est, ut visitetur Ecclesia, vel Altare, ibique fundantur preces, quemadmodum ex. gr. pro lucranda Indulgentia Plenaria præscriptum est associatis Operi Propagationis Fidei?

Respondetur : « Preces requisitæ in Indulgentiarum concessionibus ad adimplendam Summi Pontificis intentionem sunt ad uniuscujusque fidelis libitum, nisi peculiariter adsignentur. »

4°. Intra quotas horas diei ipsius, vel diei pridianæ recitari debeant preces a Summo Pontifice præscriptæ ad lucrandam Indulgentiam Plenariam?

Respondetur : « Intra idem tempus designatum pro Indulgentiarum acquisitione. »

5°. An possit Indulgentia Altaris Privilegiati lucrifieri a Sacerdote, qui celebrat Missam de feria non privilegiata, seu de festo, quod non sit duplex, nec infra Octavam?

Respondetur : « Negative, et standum Indulto san. me. Clementis VIII sub die 7 martii 1771. »

6°. An in facultate a S. Sede concessa benedicendi pro numero mille Cruces, Crucifixos, Numismata etc., hæc verba pro numero *mille* intelligenda sint de mille Crucibus, mille Crucifixis, mille numismatibus etc.?

Respondetur : « Negative, sed mille in totum. »

7°. An qui obtinuit facultatem benedicendi Coronas precatorias, iisdemque Indulgentias impertiendi, habeat absque speciali privilegio facultatem quoque benedicendi, et ditandi Indulgentiis Coronas Domini, vulgo dictas Camaldulensium?

Respondetur : « Negative. »

8°. An fideles, qui non intenderent recitare Coronam precatoriam, recitant quasdam preces, manu tenent Coronam sive Domini, sivœ Beatæ Virginis, et grana volvent, lucrantur pro unoquoque Pater, vel Ave, vel Credo, vel alia oratione easdem Indulgentias, quas ipsi lucrarentur pro iisdem precibus, si recitarent Coronam precatoriam?

Respondetur : « Negative. »

9°. An qui quotidie recitat Hymnum *Veni Creator Spiritus*, et Sequentiam *Veni Sancte Spiritus* possit in eodem mense lucrari duas Indulgentias Plenarias?

Respondetur : « Negative : legitur enim in Decreto Sac. Congregationis *Veni Creator Spiritus* vel *Veni Sancte Spiritus*. »

10°. An idem vir possit aggregari multis Sodalitatibus, et lucrari Indulgentias unicuique concessas, dummodo conditiones præscriptas impleat?

Respondetur : « Affirmative. »

11°. An idem Altare in eadem Ecclesia possit assignari ut Altare proprium variis Sodalitatibus, v. g. Sanctissimo Rosario, Beatæ Virgini de Carmelo, Sanctissimo Cordi Jesu?

Respondetur : « Affirmative in genere, et de consensu uniuscujusque Rectoris respectivæ Sodalitatis ibi erectæ, sed ad præcavendas quæstiones, quæ facile oriri solent quoad functiones peragendas, aut Altare custodiendum etc. magis expedit, si fieri potest, ut quælibet Sodalitas suum habeat Altare. »

12°. An, quando possessor Coronæ Domini, vel Crucis, cui applicatæ sunt Indulgentiæ Viæ Crucis, preces præscriptas recitat una cum aliis, qui sibi non habent sive Coronam, sive Crucem tali privilegio ditatam, possint adstantes, et simul recitantes, easdem Indulgentias lucrari, quas lucratur possessor Coronæ, seu Crucis?

Respondetur : « Negative, absque speciali facultate. » Ita declaravit Sac. Congr. die 29 maii 1841.

535. — Mois du Saint Rédempteur.

VENETIARUM. — Ad humillimas preces Eminentissimi Jacobi S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Monaco, Venetiarum Patriarchæ, Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI benigne inclinatus, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui publice, vel privatim Sanctissimo Redemptori Nostro peculiaria honoris obsequia in mense julii, corde saltem contrito, ac devote præstaverint, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam tercentum dierum, semel tantum singulis diebus lucrandam; ac Plenariam etiam Indulgentiam, una ejusdem mensis die, uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo tamen ipsi Christifideles eadem die vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, ac ut supra oraverint, clementer pro Venetiarum tantum Diœcesi concessit; facta quoque facultate easdem Indulgentias animabus in Purgatorio detentis applicandi. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro, absque ulla brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 14 junii 1841.

C. Card. Castracane Præf.
H. GINNASI Secret.

536. — Fête-Dieu; Autel privilégié; Quarante-Heures; Fête du Sacré-Cœur de Jésus.

MECHLINIEN. — Cum in Kalendario liturgico Diœcesis Mechliniensis annuntiari soleant Indulgentiæ in quibusdam festis omnibus fidelibus concessæ, Cardinalis Archiepiscopus dictæ diœcesis infrascripta dubia Sac. Congregationi decidenda proponit :

Dubium Primum. Ex concessione Eugenii IV lucratur Indulgentias 400 dierum quilibet fidelis devote assistens matutino in festo Corporis Christi; totidem qui missæ, et totidem qui utriusque vesperis interfuerit; item Indulgentias 200 dierum lucratur quicumque illa die communicaverit, et totidem qui processionem devote fuerit comitatus; qui autum interfuerit cuilibet ex parvis horis lucratur Indulgentias 160 dierum. Quæritur :

1°. An istæ Indulgentiæ translatæ sint in dominicam proxime sequentem, seu Solemnitatem (pro qua Pius VII concessit Indulgentiam Plenariam, servatis servandis, per totam Diœcesim Mechliniensem), ita ut in ipso festo Corporis Christi (quando in præfata diœcesi initium habet octava quoad omnia officia, translata sola processione in dominicam) fideles tantum lucrentur mediam partem prædictarum Indulgentiarum, sicut reliquis diebus octavæ?

2°. An qui memoratas Indulgentias lucrari cupiunt, debeant esse non tantum vere pœnitentes et contriti, sed etiam confessi?

3°. An omnes et singulæ Indulgentiæ ab Eugenio IV ut supra concessæ valeant per modum suffragii animabus in Purgatorio applicari, ut fertur declarasse Benedictus XIV, die 13 septembris 1749?

4°. An authenticum sit rescriptum diei 11 maii 1817 quo Pius VII concessisse dicitur, ut omnia altaria cujuslibet Ecclesiæ sint privilegata tempore Orationis Quadraginta Horarum (quocumque anni tempore fiant) et Indulgentiæ concessæ applicari valeant fidelibus defunctis?

Sac. Congregatio respondit : « In festo Corporis Christi omnes Christifideles, qui contriti et confessi, devote interfuerint primis et secundis Vesperis, Matutino, et Missæ, Indulgentiam quatuorcentum dierum consequentur pro unaquaque ex præfatis functionibus; ac centumsexaginta dierum Indulgentiam pro qualibet ex Horis Minoribus, Prima nempe, Tertia, Sexta, Nona, et Completorio. In qualibet vero die octidui præfatæ solemnitatis, Indulgentiam biscentum dierum pro Vesperis, ut supra, Matutino, ac Missa; octoginta autem dierum pro qualibet Hora Minori. Comitantibus vero Sacram Sanctissimi Sacramenti supplicationem, sive in festo, sive in octiduo, dummodo fuerint communione refecti, Indulgentiam biscentum dierum. Talis est genuina concessio Eugenii PP. IV ut in sua Constitutione *Excellentissimum* diei 16 maii 1433; ac proinde lucrentur, ut supra, etiam in Dominica infra octavam, absque præjudicio in dicta Dominica acquirendi Indulgentiam Plenariam,

servatis servandis, quæ, uti asseritur, reperitur concessa a san. me. Pio PP. VII.

Ad 2m. « Confessio requiritur tantum in die festo, ut ex citata Constitutione. »

Ad 3m. « Affirmative. »

Ad 4m. « Affirmative. »

Dubium Secundum. In multis libris, seu Summariis Indulgentiarum fit mentio de quodam Rescripto Sanctissimi Domini Pii VII de die 7 julii 1815, quo concedit in perpetuum Indulgentiam Plenariam, defunctis etiam applicabilem, omnibus Christifidelibus, qui, positis conditionibus requisitis, visitarent in festo Sanctissimi Cordis Jesu Ecclesiam, seu Oratorium publicum, ubi prædictum festum celebratur; quæritur an revera hæc Indulgentia a Pio VII sit concessa, et quatenus affirmative, an ad illam lucrandam in prædictis Ecclesiis, seu Oratoriis requiratur quædam externa solemnitas, an econtra sufficiat quod Officium Divinum, vel saltem Missa ibidem dici consueverit de festo Sanctissimi Cordis Jesu, juxta præscriptum Directorii, seu Kalendarii Diœcesis?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, quoad primam, et secundam partem; Negative, quoad tertiam : Decretum enim concessionis sic habet : Ubi celebratur dictum festum Sanctissimi Cordis Jesu, vel in Feria VI post Octavam Corporis Christi, vel alia die, de Ordinarii licentia. » Ita Sac. Congr. die 38 junii 1841.

537. — Scapulaire; Abstinence du Mercredi.

Ambianen. — Parochus loci de la Savante, Diœcesis Ambianensis, petens a S. Sede Indultum benedicendi sacrum Scapulare, quærit :

1°. An hoc idem Indultum communicare possit tribus aliis suis Confratribus?

2°. An fideles dispensari possint ab obligatione vescendi, ut dicitur, *di magro* feria IV cujuslibet hebdomadæ, quæ præscripta est gestantibus sacrum Scapulare?

Sac. Congregatio respondit : « Ad primum. Recurrat unusquisque singulariter pro impetratione facultatis benedicendi, et imponendi sacra Scapularia. » Ad secundum. Accedente gravi impedimento, non teneri Confratres neque ad jejunium neque ad recitationem Horarum Canonicarum, aut Officii Parvi B. M. V. neque ad abstinentiam diebus Mercurii et Sabbati : consulendi tamen fideles, ut hoc in casu

se subjiciant judicio docti et prudentis Confessarii pro aliqua commutatatione impetranda. » Ita declaravit Sac. Cong., die 6 augusti 1841, ad formam aliorum Decretorum.

538. — Autel privilégié.

TARANTASIEN. — Episcopus Tarantasiensis quærit a Sac. Congr. utrum Breve ab eo acceptum pro facultate erigendi, seu declarandi ad septemnium proximum unum Altare Privilegiatum in qualibet Ecclesia suæ diœcesis, validum sit tantum pro primo septemnio immediate sequenti suam consecrationem, ita ut, si, hoc perdurante septemnio, nondum omnia Altaria declarasset privilegiata, poterit ea declarare, hoc ipso septemnio absoluto; et in primo casu per quot annos Altare privilegiatum putandum erit? An vel facultas sit ad vitam Episcopi, et Altare tantum ad septemnium privilegiatum? Vel an facultas Episcopi, et privilegium Altaris ad septemnium tantum sint duratura?

Sac. Congregatio respondit : « Vigore Litterarum Apostolicarum in forma Brevis, dat. sub Annulo Piscatoris die 13 Februarii 1838, Episcopus Orator facultatem obtinuit semel per seipsum in qualibet ex Parochialibus et Collegiatis Ecclesiis suæ Diœcesis unum duntaxat Altare ad Septemnium proximum privilegio Apostolico decoratum declarare, ita ut hæc facultas quoad Episcopum Oratorem perduraverit usque dum in una quaque ex præfatis Ecclesiis unum Altare, tali privilegio ditatum, designaverit; quoad vero Altare, simili indulto decoratum, erit per septemnium proximum incipiendum a die respectivæ designationis uniuscujusque Altaris; ac proinde absoluto septemnio, pro Altaribus designatis, etiamsi in cæteris Ecclesiis nondum ea declaraverit, recurrendum erit ad S. Apostolicam Sedem pro talium facultatum prorogatione. » Sic Sac. Congr. declaravit.

Die 22 septembris 1841.

539. — Prière En ego.

PARISIEN. — Parochus Ecclesiæ Sancti Sulpitii in Civitate Parisiensi petit a Sac. Congr. utrum ad lucrandas quasdam Indulgentias particulares, in quarum tenore nulla fit mentio clausulæ infra exprimendæ, v. gr. ad lucrandam Indulg. Plenariam applicatam Orationi « En ego, bone, et dulcissime Jesu etc. » (ex Pio VII in Decreto « Urbis, et Orbis » die 10 aprilis 1821) necesse sit recitare insuper quinque Pater, et quinque Ave pro finibus a Summo Pontifice præscriptis, uti specialiter notatur in pluribus Rescrip-

tis. An sufficiat præfatam Orationem solam a fidelibus confessis, et communicatis, coram Crucifixo recitari?

Sac. Congregatio respondit : « Standum absolute terminis in concessionibus enunciatis; nullum vero verbum fit in præcitata Orationis concessione de necessitate recitandi quinque Pater etc., sed exprimitur tantum Sacramentorum susceptio, Orationisque coram cuicumque Crucifixi Imagini recitatio. »

Die 25 septembris 1841.

540. — Chapelet de sainte Brigitte.

Atrebaten. — Cum quidam sacerdos Diœcesis Atrebatensis dubia seminaverit inter fideles circa modum recitandi Coronas Divæ Birgittæ nuncupatas, asserens absolute necessarium esse ad lucrandas Indulgentias supradictis Coronis adnexas recitare post Angelicam Salutationem decies repetitam, Symbolum quoque Apostolicum; quæ quidem methodus hac in Diœcesi nunquam viguit, nam Coronæ Divæ Birgittæ recitantur sicut Coronæ ordinariæ. Hinc a Sac. Congregatione declarandum superest : Utrum Christifideles tali recitatione lucrentur saltem Indulgentias Coronis ordinariis adnexas?

Sac. Congregatio respondit : « Coronam Divæ Birgittæ nuncupatam revera constare sex decadibus, et in qualibet decade recitatur Oratio Dominica, Angelica Salutatio decies repetita, et Apostolorum Symbolum, et in fine aliud Pater noster, cum tribus aliis Angelicis Salutationibus; at vero ex pluribus Decretis adservatis in actis Sac. Congregationis, Indulgentias Sanctæ Birgittæ lucrari posse cum Coronis etiam ordinariis sive quindecim, sive quinque tantum decadum, dummodo sint benedictæ ab habentibus facultatem, cum Indulgentiis quoque divæ Birgittæ nuncupatis » Sac. Congr. ita declaravit.

Die 25 septembris 1841.

541. — Chemin de la Croix; Procès-verbal.

Apamien. — Vicarius Generalis Apamiensis expostulat an pro validitate erectionis Viæ Crucis, et ad lucrandas Indulgentias ipsi adnexas, sit absolute necessarius Processus Verbalis ab Episcopo, vel ab ejus Vicario conficiendus, an sufficiat facultas a Sancta Sede per rescriptum obtenta?

Sac. Congregatio respondit : « Circa erectionem Stationum Viæ Crucis, impetratis antea ab Apostolica Sede necessariis et opportunis facultatibus, omnia ac singula quæ talem erectionem respiciunt, scripto fiant, tam nempe postu-

latio, quam erectionis ejusdem concessio, quam Instrumentum in codicibus, seu in actis Episcopatus remaneat, et testimonium saltem in codicibus Pareciæ, seu loci ubi fuerint erectæ præfatæ Stationes, inseratur. »

Die 25 septembris 1841.

542. — Dixième édition de la Raccolta.

AUTHENTICITATIS OPUSCULI VULGO DELLA RACCOLTA DI ORAZIONI etc. DECIMÆ EDITIONIS ROMANÆ. — Cœlestis Indulgentiarum thesauri dispensatio magni semper fuit in Ecclesia momenti, ut Christifidelium devotio augeretur, Fides splendesceret, Spes vigeret, et Charitas vehementer incalesceret. Sacris proinde Indulgentiis varias pluresque Orationes ac pia Opera Summi Romani Pontifices ditare omni tempore studuerunt. Sed aliquando, immo etiam sæpe evenire solet, ut Indulgentiæ ipsæ, quarum usus Christiano populo maxime est salutaris, non lucrentur vel quia earum concessiones ignorantur, vel quia ad eas acquirendas, quæ indiscriminatim in nonnullis opusculis aut foliis reperiuntur, nec singulæ, nec integræ præscriptæ conditiones declarantur. Quamobrem opportunum ac necessarium jamdudum videbatur, ut quamplurimæ Orationes, necnon pia opera, præcipue illa, quibus ex generalibus concessionibus Summorum Pontificum Indulgentiæ sunt adnexæ, ex suis germanis fontibus fideliter hausta, atque ordine digesta, et simul collecta in vulgus ederentur. Id quod erat in votis superioribus annis perfecit alter ex iis, qui a consultis sunt præelecti hujus Sacræ Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ. Prædictas enim Orationes, ac pia Opera in unum volumen accurate sed non levi labore redegit, injunctasque conditiones pro ipsius Indulgentiis assequendis singillatim exposuit, typisque nona vice evulgavit, anno millesimo octingentesimo trigesimo septimo, annuente ipsa Sac. Congregatione.

Cum vero idem Auctor decimam hujusmodi Collectionis Romanam editionem auctam, modo imprimere studuerit, Eadem Sac. Congregatio prælaudatum opus haud dubie perutile iterum probat, ac uti authenticum publicari posse censet. Monet tamen quod si in quacumque ejusdem operis editione, seu versione cujuscumque idiomatis tam in Urbe, quam extra exarata vel quæ exarari contingat, dubium aliquod subinde emerserit, sive quoad Indulgentiarum concessiones, sive quoad præscriptas conditiones adimplendas, ad postremam hanc editionem typis Michaelis Perego-Salvioni gnaviter excusam et in ipsius Sac. Congregationis Secretaria

asservatam, recursus habeatur; ac præterea præsens Decretum, ut omnibus Christifidelibus pateflat, typis pariter tum itala, cum latina lingua impressum, ad calcem memoratæ editionis apponi mandat, atque decernit.

Datum Romæ ex Sac. Congregationis Indulgentiarum ac Sac. Reliquiarum Secretaria die 30 septembris 1841.

C. Card. Castracane Præf.
Aloisius Can. PRINZIVALLI Subst.

543. — Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus.

URBIS. — Æterni Dei inscrustabilis Altitudo nullis compræhensa limitibus, sed ineffabilis et immensa sic per eos, qui hactenus in Sede Beati Petri Romanæ Ecclesiæ gubernacula tenuerunt, Populum Christianum spiritualibus alimentis nutriri voluit ut per ejus dona gratiæ, fide et charitate muniti, cœlestis regni præmia consequi mereantur. Hinc cum jam erecta canonice reperiatur piissima Sodalitas Sanctissimi Cordis Jesu cultui propagando, quæ in Alma hac Urbe sub Eminentissimi Card. Vicarii ductu penes pium cœtum a S. Paulo Apostolo nuncupatum subcrescit et longe lateque per orbem diffunditur, quæque innumeris propemodum indulgentiis, ac privilegiis a Summis Pontificibus ditata fuerit, ex qua, postulantibus nonnullis Ecclesiasticis viris tum dignitatis honore fulgentibus, tum doctrinæ ac probitatis laude, atque animarum zelo vel maxime commendatis, nova quædam, ac peculiaris Societas in Templo Deiparæ Virginis de Pace sub certis regulis et modis efformata, atque per ejusdem Eminentissimi Urbis Vicarii recognita, ac probata fuerit, cui sub ipsius pii cœtus Moderatoribus regimine ac tutela munus sit cum Sacratissimo Jesu Corde solidior ac perpetua conjunctio. Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI omnibus Christifidelibus huic selectæ Societati adscriptis, ac in posterum adscribendis, firmis remanentibus singulis Indulgentiis a suis prædecessoribus Sodalitati Sanctissimi Cordis Jesu elargitis, benigne concessit Indulgentiam Plenariam die eorum receptionis in præfatam selectam ac peculiarem perpetuæ Adorationis ipsius Sanctissimi Cordis Societatem, si eadem die vere pœtentes, confessi ac S. Communione insuper fuerint refecti, necnon publicam aliquam Ecclesiam seu Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint. Similiter septem annorum totidemque quadragenarum Indulgentiam peramanter est impertitus, dummodo corde saltem contrito tribus injunctis operibus satisfecerint, tum nempe semel in die, pro Sanc-

tissimi Eucharistiæ Sacramenti visitatione absolvenda, tum semel in qualibet prima feria sexta cujuslibet mensis pro piis exercitiis in Ecclesia prædicta B. M. V. de Pace peragendis, tum denique in actu Consecrationis Sanctissimo Jesu Cordi ac Deiparæ sine labe conceptæ emittendo; Plenariam pariter Indulgentiam, uno tantum ex ultimis tribus cujuslibet mensis diebus, uniuscujusque arbitrio eligendo, quatenus supraenunciatam Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti visitationem quotidie peregerint, eodemque die Ecclesiæ Sacramentis, ut supra rite susceptis, aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ac juxta supraenunciatos fines pias ad Deum preces effuderint. Et tandem ut quadraginta dierum Indulgentiam pro quolibet alio pio opere, quod corde saltem contrito ac devote persolverint, consequantur, clementer indulsit, facta quoque singulis hujusce selectæ Societatis sodalibus potestate tam plenarias, quam partiales Indulgentias præfatas animabus in purgatorio detentis applicandi, ac in reliquis quoque servatis servandis juxta Constitutionem Clementis VIII san. me., quæ incipit « Quæcumque a S. Sede Apostolica » die 7 decembris 1604. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 14 decembris 1841.

C. Card. Castracane Præf.
H. Ginnasi Secret.

544. — Confession hebdomadaire; Absolution; Autel privilégié.

Mechlinien. — Publicus professor Sacrorum Canonum in Universitate Catholica Lovaniensi Diœcesis Mechliniensis ad Sacram Congregationem recurrit pro decisione subsequentium Dubiorum :

Dubium primum. Per Decretum Sac. Congregationis Indulgentiarum, datum die 12 junii 1822, conceditur, Confessionem Sacramentalem peractam infra hebdomadam ante festivitatem suffragari posse ad Indulgentiam lucrandam. Quæritur.

1°. An verba *infra hebdomadam* significent octo dies tantum quæ festivitatem immediate præcedunt, an vero hebdomadam illam totam et integram, quæ ante festum decurrit, ita ut ex. gr. confessio facta die dominica suffragetur ad lucrandam Indulgentiam die Sabbati hebdomadæ sequentis in quam diem festum incideret, tametsi tunc

tresdecim dies inter Confessionem, et festivitatem intercessissent?

2°. An Confessio octava die ante festivitatem peracta vi hujus Indulti suffragetur tantum ad unam Indulgentiam lucrandam, an vero per hanc Confessionem aliæ etiam lucrifieri possint Indulgentiæ, quæ infra prædictum tempus occurrent, et ad quas lucrandas Sacramentalis Confessio cæteroquin requireretur?

Sac. Congregatio respondit : « Ad primum Affirmative quoad primam partem; Negative quoad secundam.

« Ad secundum. Negative quoad primam; Affirmative quoad secundam. »

Dubium secundum. Quæritur utrum cum in Bulla vel Brevi, quo conceditur Indulgentia, Confessio tamquam conditio *sine qua non* præscribitur, necesse sit ut Sacramentalis absolutio pœnitentibus detur ad Indulgentiam lucrandam?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

Dubium tertium. Quæritur si a Sancta Sede indultum locale Altaris Privilegiati conceditur, neque ulla facta sit mentio nec in supplici libello, nec in rescripto de qualitate Altaris, sitne fixum scilicet, vel portatile, an Altare censeri possit Privilegiatum, etiamsi sit portatile?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, excepto casu Indulti Altaris Privilegiati personalis, quo frui potest sacerdos in quocumque Altari sive fixo, sive portatili celebraturus. » Ita declaravit Sac. Congr.

Die 15 decembris 1841.

545. — Communion.

QUEBECEN. — Episcopus Quebecensis Sacræ Congregationi dubium solvendum proposuit : Utrum tempore Visitationis Pastoralis, et Spiritualium Recessuum, seu Exercitiorum, quæ frequenter peraguntur in Pareciis dictæ Diœcesis, lucrari possit Indulgentia Plenaria a fidelibus, Sacra Communione peracta, eodemque tempore per ipsam unicam Communionem præcepto Paschali satisfieri? Et rursum : An idem dicendum sit de Indulgentia Jubilæi?

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, declaravit respondendum esse : « Affirmative, quoad primam partem, quemadmodum responsum fuit Episcopo Monasteriensi die 19 martii currentis anni, relate ad acquisitionem Indulgentiæ Plenariæ Papali Benedictioni adnexæ, quæ in Paschate Resurrectionis impertitur, una eademque Communione tantum in Paschalis præcepti adimplementum peracta. »

« Quoad secundum partem, similiter Affirmative, nisi aliter constet ex Bulla indictionis Jubilæi. » Ita Sac. Congr.

Die 15 decembris 1841.

546. — Fête patronale.

QUEBECEN. — Idem Episcopus quærit, utrum Pareciæ, quæ gaudent Indulgentia Plenaria propria pro festivitate respectivi patroni, lucrari quoque possint Indulgentiam Plenariam concessam per Diœcesim diebus festivis patronalibus omnium Pareciarum?

Sac. Congregatio, auditis pariter Consultorum votis, respondit: « Negative, quia in tali Indulgentiarum concessione, mens est concedentis, ut una tantum acquiratur Indulgentia Plenaria, minime vero duæ, quod accideret, si quælibet Parecia, quæ gaudet Indulgentia ob festum sui Patroni, lucrari posset illam, quamvis affirmatur concessam per Diœcesim absque limitatione ob festa Patronalia omnium Pareciarum. » Sic Sacr. Congr.

Die 15 decembris 1841.

547. — Chapelet de sainte Brigitte.

ROTHOMAGEN. — Cum ad Dubium propositum a Vicario Generali Diœcesis Rothomagensis circa Coronarum benedictionem cum Indulgentiis S. Birgittæ, Sac. Congr. die 2 octobris 1840 respondisset: « Negative, nisi sacerdotes peculiares habeant facultates ab Apostolica Sede impetratas, » nova nunc eidem Vicario dubia exoriuntur, quæ Sacræ pariter Congregationi enodanda proponit, videlicet : 1°. Utrum per hæc verba « peculiares facultates ab Apostolica Sede impetratas » intelligatur, ac sufficiat ad consequendum prædictum illum effectum facultas illa, quæ ordinario conceditur, et exprimitur his verbis, aut aliis « ac etiam applicandi Indulgentias Sanctæ Birgittæ nuncupatas? » 2° Utrum habeant peculiares illas facultates saltem ii sacerdotes, qui ab Apostolica Sede petierunt facultatem benedicendi Coronas B. V. Mariæ, cum applicatione Indulgentiarum Sanctæ Birgittæ nuncupat. et quibus fuit responsum : « Sanctitas Sua Oratori concedit facultatem benedicendi (v. gr. mille quotannis) Coronas deprecatorias, cum applicatione Indulgentiarum Divæ Birgittæ nuncupatarum, eorum arbitrio distribuendas? »

Sac. Congregatio, inhærendo responsionibus datis sub die 2 octobris 1840 ad nonnulla dubia ab eodem Oratore proposita, et præcipue sub numero primo, iterum respondit : « Affirmative in omnibus. » Die 24 januarii 1842.

548. — Confréries.

Cameracen. — Cum Episcopus Cameracensis in erigendis Sodalitatibus cujuscumque tituli, unicuique Sodalitati eadem statuta servanda tradiderit, quin mentio fiat in ipsis de aliquo pio opere a Sodalibus exercendo, quærit a Sac. Congregatione :

1°. Utrum Indulgentiæ talibus Sodalitatibus ab Apostolica Sede concesssæ validæ sint, et an Sodales eas lucrari possint, adimpletis tantum conditionibus in pontificiis concessionibus præscriptis ?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

2°. Utrum præfata statuta servanda sint sub pœna nullitatis Indulgentiarum, ita ut fideles Indulgentiis priventur ob eorum inobservantiam sive integram, sive ex parte tantum?

Sac. Congregatio respondit : « Dummodo Sodalitates sint canonice erectæ, et Sodales adimpleant opera injuncta a Summis Pontificibus pro lucrandis Indulgentiis suæ respectivæ Confraternitati adnexis, ipsique Sodales legitime descripti fuerint in Confraternitatem, inobservantia partialis, seu generalis Statutorum non obest acquisitioni Indulgentiarum, ex eo quod Statuta sunt potius ad regimen, et ad rectam Sodalitatis administrationem data, minime vero tamquam injuncta opera ad Indulgentias acquirendas. »

3°. Utrum receptio fidelium, seu adscriptio in Sodalitatem sufficiens sit ad lucrandas adnexas Indulgentias facta a Parocho respectivo illius Ecclesiæ in qua Sodalitas reperitur erecta, quamvis Statuta mentionem non faciant, quod Parochus debeat esse Sodalitatis Rector?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, quatenus Parochus sit ab Episcopo erigente deputatus ad recipiendos Sodales, etiamsi nulla de eo facta sit mentio in Statutis. »

4°. Utrum Episcopi, qui ab Apostolica Sede facultatibus sunt muniti communicandi Indulgentias Sodalitatibus, quas in propriis Diœcesibus erexerunt, debeant sub pœna nullitatis necessario uti formula a san. me. Clemente VIII approbata, an satis erit eas erigendi cum diplomate cujuscumque formulæ, episcopali signo obsignato, in quo, citato Apostolico indulto, mentio quoque fiat tum de necessitate adscribendi Sodalium nomina in Sodalitatis album, tum de distantia servanda, prout Clemens VIII san. me. in sua Constitutione præscribit?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, sed conformari debent Litteris Apostolicis particularibus ab ipsis Ordinariis

obtentis, et ubi in concessionibus enunciatur *servata Constitutione Clementis VIII*, hoc respicit conditiones in ipsa Constitutione enunciatas, quæ sunt observandæ, minime vero formulam, quæ respicit Superiores Regulares in eorum Ordinis tantum Sodalitatibus erigendis. » Ita Sac. Cong.

Die 25 januarii 1842.

549. — Jubilé du Puy.

Aniciem. — Episcopus Aniciensis efflagitat, ut tempore proximi Jubilæi, quem Sanctissimus etc. Ecclesiæ B. M. V. Aniciensi, occasione concursus festi Annuntiationis cum feria sexta in Parasceve, in perpetuum renovare dignatus est, una eademque Communione Christifidelibus hanc Plenariam Indulgentiam lucrari simul et Paschale Præceptum adimplere possint. Hæc postulatur gratia propter magnum qui prævidetur fidelium concursum, et forsan imparem Confessariorum copiam.

Sac. Congregatio ad preces Aniciensis Episcopi respondendum censuit : « Standum responsis Episcopo Monasteriensi, die 19 martii superiori anno datis pro Indulgentiis Papali Benedictioni adnexis, nempe : Per Confessionem et Communionem die Paschatis Resurrectionis peractam, et Indulgentiam Plenariam Papali Benedictioni adnexam lucrari, et satis Præcepto Paschatis fieri. »

Ita Sac. Congr. in Monasteriensi die 19 martii 1841. In Quebecen. die 15 decembris 1841, et die 25 januarii 1842.

550. — Jubilé du Puy.

Anicien. — Idem Episcopus Indulgentiam Plenariam in forma Jubilæi pro Ecclesia Cathedrali suæ Diœcesis a Benedicto XIII confirmatam, sub datum 6 augusti 1841, a Sede Apostolica extensam pro hoc anno ad duodecim dies a præcedenti feria quinta in Cœna Domini incipiendos, et enumerandos obtinuit; quærit nunc a Sac. Congr. utrum in enumeratione duodecim dierum comprehendatur integra feria quinta, aut pars tantum, nempe ab occasu solis feriæ quintæ ?

Sac. Congregatio respondit : « Standum ad verbum concessionis, quæ non exprimit talem Indulgentiam incipiendam esse ab occasu solis feriæ quintæ, sed potius ab integra feria, quæ prima erit ex duodecim designatis diebus computanda. »

Ita declaravit Sac. Congr. die 28 januarii 1842.

551. — Chapelet de sainte Brigitte; Mystères du Rosaire.

ROTHOMAGEN. — Plures Sacerdotes Diœcesis Rothomagensis Sac. Congregationi dubia quædam solvenda proponunt, ut infra:

1°. An benefaciant benedicendo Coronas ordinarias quinque decadum cum applicatione Indulgentiarum Divæ Birgittæ nuncupatorum?

Sac. Congregatio respondit: « Negative, nisi Sacerdotes peculiares habeant facultates ab Apostolica-Sede impetratas, quæ in concessionibus exprimuntur per illa verba, aut similia *ac etiam applicandi Indulgentias Sanctæ Birgittæ nuncupatas*. Per ista enim verba, aut similia, non datur facultas benedicendi Coronas Birgittinas (quæ sex decadibus constant, totidemque orationibus dominicis, et Apostolicis Symbolis, atque in fine una alia oratione dominica, tribusque Salutationibus Angelicis) sed traditur potestas benedicendi Coronas communes (idest quinque, vel quindecim decadum) cum Indulgentiis quoque, quæ propriæ sunt Coronarum Divæ Birgittæ. »

Ita Sac. Congr. in Atrebatensi 25 septembris 1841; in Rothomagensi 24 januarii 1842, et nunc 28 ejusdem mensis.

2°. An fideles illas Coronas sic benedictas recitando, revera Indulgentias Birgittinas lucrentur?

Sac. Congregatio respondit : « Satis responsum in primo. »

3°. An ad lucrandas istas Indulgentias meditandum sit in singulis decadibus super uno ex quindecim mysteriis lætis videlicet, dolorosis et gloriosis?

Sac. Congregatio respondit: « Affirmative, et juxta Decretum Sacræ Congregationis diei 12 augusti 1726. »

4°. An sufficiat ad hanc meditationem præmittere sequentes, aut similes formulas : in prima decade: « In hoc primo Mysterio læto considerabimus, ut Angelus Gabriel nuntiavit B. M. Illam concepturam, et parituram Dominum Nostrum Jesum Christum. » *In secunda decade*: « In secundo Mysterio læto considerabimus, ut B. V., audito suam Cognatam Sanctam Elisabeth esse prægnantem, statim ad illam profecta est, et ad illam mansit tribus mensibus, » *et sic in cæteris?*

Sac. Congregatio respondit: « Affirmative, et juxta Constitutionem sa. me. Benedicti XIII quæ incipit *Pretiosus* sub die 26 maii 1727. Animadvertendum autem est, quod pro personis idiotis, quibus nulla est capacitas talia mysteria meditandi, satis est Rosarium tantum *devote* recitare. »

5°. An, quando Sanctissimus etc. concessit aliquam Indulgentiam ab omnibus fidelibus lucrandam, sua intentio sit, ut omnes fideles illam possint lucrari statim ut illis de concessione Sanctissimi constat, an necessarium sit antea ut Ordinarii Locorum hanc Indulgentiam recognoverint, ac in suis Diœcesibus respectivis promulgaverint?

Sac. Congregatio respondit : « Negative quoad primam partem; Affirmative quoad secundam. »

Die 28 januarii 1842.

552. — Bénédiction à l'article de la Mort.

GANDAVEN. — Cum Episcopus Gandavensis in Belgio dubia sibi a Confessariis suæ diœcesis proposita solvere, et praxim uniformem in eadem diœcesi introducere cupiat, enixe a Sac. Congregatione quærit :

1°. Utrum Benedictio in articulo mortis juxta formulam Benedicti XIV in Constitutione « Pia Mater » reiterari possit in eodem morbi statu?

2°. Quatenus affirmative, in ea toties iterari possit quoties ægrotus in peccata saltem venialia relapsus ab eis absolvetur?

Sac. Congregatio in una Veronen. die 24 septembris 1838 responsum dedit cuidam dubio illius Episcopi : An scilicet Benedictio Apostolica pluries impertiri posset novo mortis periculo redeunte? et responsum fuit : « Negative, permanente infirmitate etsi diuturna; Affirmative vero, si infirmus convaluerit, ac deinde quacumque de causa in novum mortis periculum redeat. »

Et ita Sac. Congr. respondit Episcopo Gandavensi. Die 12 februarii 1842.

553. — Confrérie du Carmel.

METEN. — Cum in Ecclesia Cathedrali Metensi existat Sodalitas B. M. V. de Monte Carmelo, cui per Indultum Apostolicum anni 1822 assuetæ Indulgentiæ in perpetuum concessæ sint, tamen Episcopus Metensis præfatarum Indulgentiarum prorogationem a Sac. Congr. exposcit, cum juxta plurimos canonistas, Indulgentiæ licet in perpetuum concessæ, renovari debeant post viginti annos.

Sac. Congregatio respondit :« Idem esse dicere in perpetuum, ac sine ullo temporis termino; præsertim cum ea sit praxis Apostolicæ Sedis in gratiis elargiendis absque ullo discrimine omni ævo observata ideoque non oportere gratias ab ipsa Apostolica Sede in perpetuum concessas, post viginti, et amplius annorum spatium renovare. »

Ita Sac. Congr. die 14 februarii 1842.

554. — Autel indulgencié.

Incerti loci. — Proposito dubio : An in designatione Altarium pro acquirendis Indulgentiis, nomine Ordinarii in privilegio intelligatur sola persona Episcopi, vel etiam Prælatus, qui gaudet ordinaria jurisdictione in suo districtu? Sac. Congregatio respondit : « Prælatus, qui jurisdictione gaudet, potest deputari ad designandum Altare pro acquirendis Indulgentiis, et nomine Ordinarii hoc in casu non solum intelligitur Episcopus, sed etiam Prælatus jurisdictione præditus. »

Ita declaravit Sac. Congr. die 7 junii 1842.

555. — Autel privilégié; Confrérie du Rosaire.

Cameracen. — Quædam Sanctissimi Rosarii Sodalitas in Diœcesi Cameracensi dubium solvendum Sac. Congr. proponit, ut infra : Altare Sanctissimi Rosarii Privilegiatum putatur a jure pro Sacerdotibus Sodalibus; at vero in Ecclesia dictæ Sodalitatis plura existunt Altaria, minime vero illud B. M. V. de Rosario dicatum; quid ergo sentiendum de tali privilegio in Ecclesia hujusmodi Altari carente?

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, respondit: « Sodalitates canonice erectæ privilegiis, et Indulgentiis gaudent illorum Ordinum Regularium, quorum fruuntur titulis juxta Constitutionem san. mem. Clementis VIII; ita sacerdotes Sodalitati Sanctissimi Rosarii adscripti, gaudent privilegio Altaris eo modo quo presbyteri Ordinis Prædicatorum, qui in respectivis eorum Ecclesiis habent Privilegiatum Altare B. M. V. de Rosario dicatum; cum vero privilegium hoc sit tantum locale, minime vero personale, sequitur quod ea Ecclesia Sodalitatis Rosarii, ubi hoc Altare non reperitur, privilegio quoque Altaris omnino careat, nisi tamen in decreto erectionis Sodalitatis hujusmodi facultas tradita sit Ordinario aliud Altare ad hunc finem designandi.

Die 7 junii 1842.

556. — Erection de Confrérie; Recteur.

Corisopiten. — Episcopus diœcesis Corisopitensis decreta seu responsiones expostulat a Sac. Congr. ad sequentes proponendas quæstiones :

1°. Quando Episcopus, virtute delegationis Apostolicæ in Ecclesia Parochiali, seu Succursali erexit aliquam Sodalitatem, de Monte Carmelo scilicet, Rosarii etc. nec specialem Rectorem designavit, numquid prædictæ Ecclesiæ Pastor

hoc ipso et absque alia designatione, institutæ Sodalitatis Rector censetur, et haberi debet, ita ut in illam admittere valeat et suos, et aliorum parochianos, completis formalitatibus aliunde præscriptis, speciatim benedicere et imponere Scapularia?

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, respondit : « Negative : excepto solummodo casu, quod in illa Ecclesia seu Parecia nullus alius esset, qui possit destinari et tunc eo ipso quod Episcopus ibi erigit Sodalitatem, tacite videtur Rectorem designare Ecclesiæ Pastorem, non jure suo utendo, sed Sodalitatis necessitate Rectorem exigentis. »

2°. Impedito Pastore, numquid ejus Vicario competunt supranumeratæ facultates?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, dummodo Vicarius sit de gremio Sodalitatis. »

3°. Hoc recepto, ubi Pia Sodalitas alicubi erigitur, nominatim designandum esse istius Sodalitatis Rectorem, potestne Episcopus declarare Rectoris munus ab Ecclesiæ Pastore, quæ Sodalitate donatur, in perpetuum fore obeundum, et Pastor pro tempore fruitur ne virtute hujus declarationis facultatibus in prima et secunda quæstione memoratis?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, nisi Episcopus speciales habeat facultates; nam generice loquendo, quotannis fieri debet Rectoris, aliorumque officialium Sodalitatis electio. »

Ita declaravit Sac. Congr. Die 7 junii 1842.

557. — Scapulaire.

Briocen. — Vicarius Generalis Diœcesis Briocensis quærit a Sacra Congregatione : An Sacerdos, qui obtinet facultatem benedicendi ac imponendi Scapularia, habeat eo ipso facultatem commutandi obligationes commutabiles Confratrum, quando opus est, scilicet cum recursus ad alterum sit impossibilis ut hoc commodo fideles non priventur?

Sac. Congregatio respondit : « Negative : vigore enim obtentæ facultatis benedicendi ac imponendi Scapularia non sequitur quod sacerdos ea quoque gaudeat potestate commutandi obligationes injunctas, nisi expresse enuncietur in rescripto concessionis pro benedictione, et impositione Scapularium. » Et rursus eadem Sacra Congregatio : « Accedente gravi impedimento, non teneri Confratres neque ad jejunia, neque ad recitationem Horarum Canonicarum, aut Officii parvi B. M. V., neque ad abstinentiam diebus Mercurii et

Sabbati; consulendi tamen fideles ut hoc in casu se subjiciant judicio docti et prudentis confessarii pro aliqua commutatione impetranda. »

Ita declaravit Sacra Congr. Die 22 junii 1842.

558. — Chemin de la Croix.

Claromonten. — Ex parte cujusdam parochi Diœcesis Claromontensis solutio quæritur nonnullorum dubiorum, quæ Sac. Congr. proponuntur :

1°. An quando Cruces quædam, seu Imagines Stationum Viam Crucis repræsentantes, ob reparationem, seu ornamentum templi, vel ob quoddam aliud motivum legitimum, sunt provisorie tantum translatæ ad paucum, vel ad longum tempus, istud sacrum exercitium Viæ Crucis amittat Indulgentias sibi adnexas?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

2°. An in casu amissionis Indulgentiarum ob translationem provisoriam quarumdam Imaginum, necessaria sit nova istarum, seu omnium Imaginum benedictio?

3°. An supposita illa nova Imaginum benedictione, requirantur denuo omnes ceremoniæ præscriptæ sicut pro prima institutione Viæ Crucis?

Sac. Congregatio respondit : « Ad secundum et tertium, jam responsum in primo. »

4°. An sex *Pater, Ave* et *Gloria* requirantur ad lucrandas Indulgentias Viæ Crucis, sive Stationes visitentur privatim, sive solemniter, et cum concursu.

Sac. Congregatio respondit:« Talem recitationem esse tantum pium usum, laudabilemque consuetudinem a fidelibus inchoatam, ut patet ex monitis Sacræ Congregationis jussu Clementis XII sub die 3 aprilis 1731 editis. »

5°. An quædam Stationes, ex. gr. prima, decimaquarta. et quædam aliæ, si solæ visitentur, habeat unaquæque Indulgentiam Plenariam?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

6°. An omnes Christifideles ex adversa valetudine, vel ex justa aliqua causa præpediti quin valeant visitare Viam Crucis in Ecclesiis, possint Viæ Crucis Indulgentias lucrari, meditando de Passione Christi coram Tabulis lineari pictura expressis, in libro ad hoc composito, prout fuit concessum a san. me. Pio VII in Brevi ad Venerabilem Archiepiscopum Burdigalensem transmisso, sub die 20 augusti anno 1822?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, dummodo libellus quem in lucem prodiit clar. vir Petrus Bombelli ex

speciali privilegio Pii VII sub die 10 januarii 1804 ac Pii VIII sub die 23 novembris 1830, habeat in calce decretum hujusmodi concessionis subscriptum a Reverendissimo Patre Ministro generali, seu Commissario Generali Ordinis Minor. Observ. S. Francisci. »

Sic declaravit Sac. Congr. Die 3 augusti 1842.

559. — Confrérie; Recteur.

AUXIEN. — Archiepiscopus Auxiensis Sac. Congr. dubia ut infra solvenda proponit :

1°. Utrum Parochus, seu Moderator Confraternitatis cujuscumque, sive legitime impeditus, sive non, possit licite et valide sibi Vicarium, vel alium presbyterum quemcumque approbatum, subrogare ad recipiendum fideles Confraternitati adscribendos?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, nisi in commissione ei facta ab habente auctoritatem delegandi expresse cautum sit, ut Vicarius, sive alius Presbyter subrogari possit. »

2°. Utrum Vicarius, vel alius Presbyter ita subrogatus pro una vice, vel ad tempus, possint habitus Confratrum, vel Sororum, nec non Coronas deprecatorias, seu Rosaria benedicere, cum applicatione Indulgentiarum, non secus, ac ipsemet Parochus vel Moderator legitimus Confraternitatis?

Sac. Congregatio respondit : « Provisum in primo. »

3°. Utrum hæc omnia absque ullo fidelium Confraternitati adscribendorum, seu adscriptorum detrimento fieri possint?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, deficiente in sacerdote adscribente, seu benedicente legitima auctoritate. »

Ita Sacra Congr. Die 22 augusti 1842.

560. — Scapulaires de l'Immaculée Conception et du Carmel.

ENGOLISMEN. — Vicarius generalis Diœcesis Engolismensis implorat a Sacra Congregatione responsum ad dubia, scilicet :

1°. Utrum color cœruleus sit color necessarius in Scapulari Beatæ et Immaculatæ Mariæ Virginis?

2°. Utrum qui Scapularia Montis Carmeli, et Immaculatæ Conceptionis accepit, utrumque gestare debeat?

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, ad præfata dubia respondit : « Affirmative. »

Die 22 augusti 1842.

561. — Confrérie; Communication des Indulgences.

Lemovicen. — Episcopus Lemovicen. sequentium dubiorum solutionem a Sac. Congregatione expostulat, nempe:

1°. An Confraternitates Sanctissimi Sacramenti, Ordinaria auctoritate erectæ, virtute Decreti Sac. Congregationis sub die 16 februarii anni 1608 et Constitutionis Innocentii XI « Injunctis nobis, » anno 1678 sine ulla Aggregatione, vel nova Concessione fruantur gratiis omnibus, et Indulgentiis Archiconfraternitati, quæ Romæ est, concessis?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

2°. Quænam formula adhiberi debeat in communicatione Indulgentiarum concessarum Archiconfraternitatibus Romæ erectis, quam communicationem idem Episcopus diversis Confraternitatibus in sua Diœcesi erectis, vel erigendis elargitur, auctoritate sibi ab Apostolica Sede per diversa rescripta delegata, servatis tamen servandis juxta Constitutionem Clementis VIII? Num necesse sit singulas Indulgentias nominatim communicare, et hoc agere cum interventu duorum de Capitulo? Utrum defectus Statutorum, vel Officialium in dictis Confraternitatibus, tum et si in his pia opera vel usus singulares adhibeantur non conformes illis quæ in Archiconfraternitatibus Romæ servantur, officiat id validæ erectioni, vel Indulgentiarum communicationi?

Sac. Congregatio respondit : « Ad primam partem. Nullam determinatam formulam præscriptam esse Episcopis Sodalitates erigentibus, sed tantum Ordinibus Regularibus juxta Clementis VIII Constitutionem, proindeque decretum solummodo Episcopi erigentis satis erit ad canonicam erectionem. » Ad secundam partem. « Negative. » Ad tertiam partem « Negative, dummodo opera exerceantur, quibus adnexæ sunt Indulgentiæ. »

3°. Cum pareciæ non distant invicem una leuca, si tamen sunt in separatis oppidis constitutæ, poterunt erigi in ambabus Confraternitates eædem?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, si agatur de Confraternitatibus Sanctissimi Corporis Christi, et de Doctrina Christiana, quæ præter Indulgentias hujusmodi Sodalitatibus a Paulo V concessas, singulari quoque privilegio gaudent, juxta Sac. Congregationis decreta, quod nempe in singulis quoque Pareciis possint institui; Negative vero, si agatur de Confraternitatibus in genere. »

4°. Confraternitates ab Episcopo auctoritate a S. Sede delegata erectæ, fruuntur necne eadem bonorum operum, et orationum communione cum Archiconfraternitate, et iisdem

privilegiis, et Indulgentiis ac illæ, quæ aggregatæ ordinario more fuerunt?

Sac. Congregatio respndit: « Affirmative, si agatur de Confraternitate SS. Corporis Christi; si vero de Doctrina Christiana, quoties in una diœcesi aggregata est una istiusmodi Confraternitas, cœteræ etiam erectæ, aut erigendæ, aggregatæ censentur. Negative, quoad alias Confraternitates in genere. »

Ita declaravit Sac. Congr. Die 22 augusti 1842.

562. — Scapulaire du Carmel.

Bituricen. — Superior minoris Seminarii Bituricensis gaudet facultate imponendi sacrum Scapulare B. M. V. de Monte Carmelo, ac adscribendi fideles, ea tamen conditione ut nomina eorum, qui huic Confraternitati sociantur, ad proximum conventum ejusdem Ordinis mittantur, et nisi sit in Urbe conventus ipsius Ordinis, cum in Urbe Bituricensi reperiatur Sodalitas Sororum Carmelitarum, quærit: 1°. An facultate concessa uti possit in Urbe Bituricensi, ubi adest Sodalitas Sororum Carmelitarum? 2°. An sufficiat, ut nomina eorum qui hanc Confraternitatem ingrediuntur, ad Sodalitatem Carmelitarum Sororum dictæ civitatis mittantur? »

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, tam ad primum, quam ad secundum dubium respondit: « **Affirmative.** »

Die 22 augusti 1842.

563. — Visite d'une église.

Virdunen. — In concedendis Indulgentiis a S. Sede sæpius requiritur, ut pie visitetur Ecclesia parochialis, seu Oratorium publicum: quæritur ergo utrum ad implendam hujusmodi conditionem, publicum sit censendum Oratorium sive in Monasteriis, sive in Seminariis, aut aliis Conventibus, canonice dedicatum, cui tamen christiana plebs publice non solet accedere? In hypothesi, quod negative respondeatur, rogat Episcopus Virdunensis, ut quodcumque ut supra Oratorium in sua diœcesi existens, aut extiturum, visitari deinceps valeat ad Indulgentias lucrandas.

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, rebusque mature perpensis, ad præfatum dubium respondit: « **Negative,** ac propterea recurrat in casibus. »

Ita Sac. Congr. die 22 augusti 1842.

564. — Chemin de la Croix.

INCERTI LOCI. — Nonnulli sacerdotes supplicarunt Sac. Congregationem declarari :

1°. An qui habet facultatem erigendi Viam Crucis, benedictione Tabularum et Crucium prius facta, teneatur ipse Tabulas collocare, et Stationes percurrere, ut valida sit erectio? Respondetur : « Negative. »

2°. An benedictione Tabularum et Crucium facta a sacerdote legitime delegato, alter quicumque Tabulas collocare possit privatim sine ceremoniis, et etiam in alio tempore? Respondetur : « Affirmative. »

3°. An quando in priorum Tabularum locum, aliæ substituuntur, nova requiratur facultas illas benedicendi, et Viam Crucis erigendi? Respondetur : « Negative, dummodo substitutio non sit majoris partis Crucium. »

4°. An mutatio Tabularum et Crucium de loco in locum in eadem Ecclesia secum importat annihilationem Indulgentiarum Viæ Crucis adnexarum? Respondetur : « Negative, quando sit in eadem Ecclesia. »

Ita declaravit Sac. Congregatio die 22 augusti 1842, præmittendo dictis responsionibus, quod in erectione Viæ Crucis benedicendæ tantum sint Cruces, minime vero Tabulæ seu Picturæ.

565. — Confrérie; Rosaire; Scapulaire.

CŒNOMANEN. — In variis Galliarum diœcesibus, et specialiter in diœcesi Cænomanensi permultæ existunt Confraternitates SS. Rosarii, B. M. V. de Monte Carmelo, et SS. Cordis Jesu. Diversæ illæ Confraternitates ex speciali S. Sedis facultate ab Episcopis, cum brevi formula fuerunt erectæ : nomina Confratrum et Consororum in particularibus registris inscribuntur, sed ad Directorem Archiconfraternitatis non mittuntur, nec administratores pro unaquaque Confraternitate eliguntur. Cænomanensis Episcopus omnes fidelium anxietates præcavere, aut sedare volens, expostulat a Sac. Congregatione :

1°. An aliqua determinata formula necessaria fuerit sub pœna nullitatis?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, quia formula præscribitur tantum pro erectione Sodalitatum a Regularibus peragenda. »

2°. An necesse sit sub eadem pœna ut administratores eligantur?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, quia administra-

torum electio erit tantum ad bonum Sodalitatum regimen, minime vero ad validitatem erectionis necessaria. »

3°. An Episcopus designare possit Directorem uniuscujusque Confraternitatis suæ diœcesis sive jam existentis, sive ab ipso ex speciali Apostolica facultate erectæ?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

4°. An Director ab Episcopo sic designatus, eo ipso Rosaria cum applicatione Indulgentiarum, et Scapularia benedicere, ac imponere possit?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, nisi in hujusmodi concessionibus facta sit mentio de facultate Rectoris pro tempore tradenda pro Rosariorum, Coronarum, seu Scapularium benedictione. »

Die 18 novembris 1842.

566. — Confrérie.

Cameracen. — Idem dubium ut supra sub num. 4° proposuit Vicarius Generalis Cameracensis; eademque responsio a Sac. Congregatione data fuit sub eadem die 18 novembris 1842.

567. — Bénédiction des Croix, Médailles et Chapelets.

Briocen. — Vicarius Generalis Episcopi Briocensis implorat a Sac. Congr. solutionem dubiorum, de quibus infra :

1°. Qui obtinuit facultatem benedicendi Cruces, sacra Numismata, et Coronas precatorias cum applicatione Indulgentiarum, potestne ea facultate legitime uti coram publico, verbi gratia, in Ecclesia, vel Oratorio coram fidelibus inibi congregatis, et res benedicendas manu tenentibus, si in Indulto facultatis sit clausula *Privatim?*

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

2°. Quando in Indulto existit clausula *In forma Ecclesiæ consueta* sufficitne signum Crucis manu efformare super res benedicendas absque pronuntiatione verborum formulæ Benedictionis, et sine aspersione aquæ benedictæ?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

3°. Si necessaria est formula verborum, utrum sufficiat quæcumque formula, modo ab Ordinario approbata, an necessario adhibenda sit formula Ritualis Romani? »

Sac. Congregatio respondit : « Responsum in secundo. »

4°. Quando in Indulto facultatis non existit clausula *In forma Ecclesiæ consueta*, sufficitne efformare manu signum Crucis super objecta benedicenda?

Sac. Congregatio respondit pariter : « Responsum in secundo. » Ita declaravit Sac. Congr. die 7 januarii 1843.

568. — Indult apostolique.

RUTHENEN. — Superior Seminarii S. Petri Civitatis Ruthenensis expostulat a Sac. Congr. an Indultum Apostolicum quod specificat quasdam Indulgentias cuidam Sodalitati concessas, excludat alias Indulgentias non specificatas in præfato Indulto, quarum tamen mentionem faciunt nonnulli Auctores de Indulgentiis pertractantes?

Sac. Congregatio respondit : « Standum esse verbis Indulti, ex quo, si nulla sit expressa conditio, verbi gratia « dummodo nulla alia Indulgentia reperiatur concessa, aut similia etc. » eruitur firmas remanere singulas Indulgentias etiam præcedenti tempore elargitas, de quibus mentio quoque apud Auctores de Indulgentiis pertractantes. »

Ita Sac. Congr. declaravit die 30 januarii 1843.

569. — Autel privilégié.

TORNACEN. — Pro parte J. Desquesnes Sacerdotis, et Canonici Honorarii Ecclesiæ Cathedralis Tornacensis, exponitur Sac. Congr., quod Confratres..... supplicem libellum obtulerint Summo Pontifici Pio VII san. me., qui per Rescriptum diei 18 augusti 1818 dignatus est declarare Altare Privilegiatum etc., nulla facta mentione qualitatis Altaris, quod in supplici libello declaratum fuerat portatile. Quidam inde sentiunt mentionem portatilitatis requiri tum in supplici libello, tum in Rescripto; alii vero sufficere si in alterutro; quæritur an requiratur dicta mentio in utroque?

Sac. Congregatio censuit declarari : « Constare de privilegio, etiamsi mentio de Altaris portatilitate in supplici tantum libello sit expressa, minime vero in concessionis Rescripto. »

Die 31 januarii 1843.

570. — Scapulaire.

CARNOTEN. — Moniales Carmelitæ Urbis Carnotensis quærunt a Sacra Congregatione utrum hæc clausula facultati imponendi sac. Scapularia nonnumquam apposita, scilicet: « Præsentibus valituris iis in locis, in quibus non adest sacerdos Carmelita, aut Sodalitas ejusdem Ordinis canonice erecta, » utrum, inquam, hæc clausula obstet ne sacerdotes præfata facultate gaudentes, sacra Scapularia in ipsamet Urbe Carnotensi, et in locis tribus miliaribus ab ea non distantibus valide imponant?

Sac. Congregatio respondit : « Non obstare. »

Die 3 martii 1843.

571. — Autel privilégié.

Nanceien. — Episcopus Nanceiensis exponit, quod anno 1835 Altare majus Ecclesiæ Parochialis de Bening privilegiatum in perpetuum declaratum fuit : cum vero idem Altare marmoreum hodie constructum sit, supponitur quod privilegium peremptum sit, supplicatur hinc pro opportuna declaratione?

Sac. Congregatio respondit : « Dummodo Altare sit iterum sub eodem titulo constructum, non amisisse Privilegium ab Apostolica Sede concessum. »

Die 24 aprilis 1843.

572. — Autel privilégié.

Sancti flori. — Episcopus Sancti Flori exponit Sac. Congr. virtute Brevis Apostolici sibi concessi designasse in plurimis diœcesis suæ parochialibus Ecclesiis privilegiatum ad septemnium unum Altare; Altare autem sic designatum erat portatile, et hujus qualitatis non est facta mentio in litteris designationis. Quærit hinc Episcopus Orator :

1°. Utrum virtute Brevis Apostolici præfati potuerit declarare privilegiata Altaria portatilia?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

2°. Utrum ad validitatem concessionis debuerit exprimere in litteris concessionis qualitatem portatilis non memoratam in libello supplici a Parochis directo?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

3°. Utrum possit defectum hunc, si subest, sanare?

Sac. Congregatio respondit : « Supplicet Episcopus Orator pro opportuna sanatione. »

Die 24 aprilis 1843.

573. — Scapulaire.

Carnoten. — Moniales Carmelitæ in Urbe Carnotensi a Sac. Congregatione quærunt:

1°. Utrum duo Cappellani, qui ipsis simul assignarentur, simul gauderent facultate sac. Scapulare imponendi?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, nisi expresse facultas utrique fuerit impertita. »

2°. Utrum, absentibus Cappellanis, quilibet sacerdos, qui locum eorum suppleret, sacrum Scapulare imponere possit?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

Die 24 aprilis 1843

574. — Confrérie du Saint Cœur de Marie.

PINEROLIEN. — Episcopus Pineroliensis cupiens in sua Diœcesi Sodalitatem erigere sub titulo Immaculati Cordis Mariæ pro conversione peccatorum cum omnibus Indulgentiis, quibus virtute Brevis diei 24 aprilis 1838 ditata fuit ipsa Archisodalitas in Ecclesia B. M. V. de Victoriis Urbis Parisiensis, præ manibus habuit illius Archisodalitatis Statuta, sub die 16 decembris 1836 ab Archiepiscopo Parisiensi approbata. Sed cum ad trutinam revocarentur omnia, atque perpenderentur hujus Pineroliensis Diœcesis circumstantiæ, in quibus prædicta Statuta haud possent in integrum observari, dubium exortum fuit, num omnes horum Parisiensium Statutorum articuli necessarii, et essentiales essent ad lucrandas Indulgentias. Hinc quærit a Sacra Congregatione :

1°. Omnes ne et singuli articuli Parisiensium Statutorum sunt necessarii et essentiales ad constituendam in suo esse hanc societatem pro lucrandis Indulgentiis eidem concessis ?

2°. Si non omnes, et singuli, quinam sunt ita essentiales, ut nullo modo variari possint ?

3°. Facultas ne facta fuit per citatum Apostolicum Breve Præposito Ecclesiæ B. M. V. de Victoriis determinandi Statuta, quæ sic determinata sufficiant ad Indulgentias lucrandas ?

Sac. Congregatio respondit : « Quoad primum. Negative, et dummodo Sodalitas canonice erigatur, Sodalesque adimpleant opera pro acquirendis Indulgentiis ab Apostolica Sede præscripta, varietas partialis, seu generalis Statutorum (quæ ab Ordinariis respectivorum locorum pro diversitate temporum et circumstantiarum erunt constituenda) non obest acquisitioni Indulgentiarum, ex eo quod Statuta sunt potius ad regimen et ad rectam sodalitatis administrationem data, minime vero tamquam injuncta opera ad Indulgentias lucrifaciendas ; quod si tamen nonnulli Statutorum articuli aliqua peragenda opera sodalibus proponant, quæ ex Pontificia concessione ditata sint Indulgentiis, ipsi tamquam essentiales habendi sunt, ut nullo modo variari possint, ne tali spirituali emolumento sodales sint fraudati. »

Quoad secundum, et tertium. « Responsum in primo. »

Ita declaravit Sac. Congr. die 12 maii 1843.

575. — Vicaires généraux; pouvoirs délégués.

GRATIANOPOLITANA. — Episcopus Gratianopolitanus licentiam obtinuit erigendi in sua diœcesi plures Sodalitates.

pium quoque Viæ Crucis exercitium, necnon declarandi unum Altare privilegiatum in Ecclesiis parochialibus, ac denique parochos deputandi pro impertienda Indulgentia Plenaria in Mortis Articulo : quærit a Sac. Congregatione utrum duo Vicarii Generales (Titulares) ejusdem Episcopi, qui cum ipso unam personam moralem efficiunt, saltem quoad jurisdictionem ordinariam, uti fatentur omnes, gaudeant facultatibus prædictis, scilicet Sodalitates erigendi, instituendi Viam Crucis, Altaria declarandi etc.?

Sac. Congregatio respondit : « Indulta, seu facultates, de quibus in proposito dubio, etsi non cedant in propriam Episcopi utilitatem, sed in gratiam diœcesanorum, non sunt tamen de ordinaria sua potestate ad rectam, necessariamque animarum sibi commissarum administrationem ordinata, ita ut, eo absente, vel morbo laborante, sive nimiis occupationibus impedito, vices pro eo alius gerat, tamquam ab ipso legitime delegatus; sed cum sint potius favores, quos idem Episcopus ab Apostolica Sede personaliter impetraverit, tunc ab Episcopo tantum erunt fidelibus sibi creditis distribuendi, nisi in precibus Apostolicæ Sedi delatis eos expostulasset iis verbis, aut similibus, nempe sive per se, vel per suos Vicarios Generales erigendi, communicandi, etc.

Ita Sac. Congr. die 24 maii 1843.

576. — Autel privilégié.

Auxien. — In Brevi Apostolico diei 28 aprilis 1840 a Sede Apostolica concesso Archiepiscopo Auxiensi pro facultate decorandi Altaria privilegio Apostolico in gratiam animarum defunctorum hæc leguntur : « Revocatis in eis (Ecclesiis Parochialibus, et Collegiatis) Privilegiatis Altaribus intuitu Pareciæ, sive in perpetuum, sive ad tempus jam concessis, tibi, ut semel per teipsum in qualibet ex Parochialibus et Collegiatis Ecclesiis hujusmodi unum dumtaxat Altare ad septemnium proximum designare, valeas etc. » Unde quæritur :

1°. Utrum vi verborum *Revocatis in eis etc.*, omnia omnino Altaria privilegiata in quibuslibet Ecclesiis, privilegio sive perpetuo, sive ad tempus excidant, et sic privata privilegio remaneant usque dum Archiepiscopus præfatus denuo Altaria privilegio Apostolico decorare, et designare virtute Brevis præcitati designatus fuerit?

Sac. Congregatio respondit ad primum : « Negative. »

2°. An vero utrum vi eorumdem verborum *Revocatis in eis etc.*, priora Altaria Privilegiata cessent in eis tantum

Ecclesiis in quibus præfatus Archiepiscopus denuo decoratum privilegio Altare designaverit virtute ejusdem Brevis præcitati ?

Sac. Congregatio respondit ad secundum : « Affirmative, circa ea tamen Altaria, quæ intuitu Pareciæ privilegio decorata sunt. »

3°. Utrum Altaria Privilegiata semper gaudeant privilegio antea concesso, quamdiu Archiepiscopus non fuerit usus facultate denuo decorandi hujusmodi Altaria privilegio Apostolico?

Sac. Congregatio respondit : Ad tertium : « Affirmative. »

Ita die 24 maii 1843.

577. — Religieuses hospitalières de Rome.

Monialium *vulgo* ospedaliere. — Les religieuses hospitalières des trois hôpitaux du Latran, de S. Jacques et de S. Gallican demandent la concession des indulgences suivantes, ainsi que pour leurs novices et *probande,* aux conditions ordinaires et en visitant la chapelle intérieure de leurs maisons respectives :

Indulgence plénière, le jour de leur vêture, de leur profession, de la rénovation de leurs vœux, le 16 mai pour la fête de Notre-Dame de la Miséricorde, une fois le mois pour la retraite spirituelle, aux fêtes de S. Vincent de Paul, de S. Camille de Lellis, de S. Jean de Dieu, du Sacré-Cœur de Jésus, de S. Louis de Gonzague et de ses six dimanches.

L'indulgence plénière à l'article de la mort.

Les indulgences des stations.

L'indulgence de la Portioncule.

L'indulgence de soixante jours pour chaque œuvre pie.

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, attentis expositis, supradictis Monialibus, cœterisque tantum de quibus in precibus, benigne concessit Indulgentias Plenarias et Partiales, prout in ipsis precibus enunciatas ; servatis tamen singulis conditionibus, ut supra memoratis. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 21 junii 1843.

G. Card. Ferretti Præf.
H. Ginnasi Secret.

578. — Petite couronne du Précieux Sang.

Congregationis pretiosissimi sanguinis. — Les Missionnaires de la Congrégation du Précieux Sang demandent que

tout fidèle puisse gagner les indulgences attachées à la petite couronne du Précieux Sang, en récitant trente-trois *Pater* et en méditant sur les mystères que l'on se propose d'y considérer.

Ils demandent aussi que les personnes incapables de méditer gagnent les mêmes indulgences, en récitant seulement les trente-trois *Pater*, selon que Benoît XIII l'a accordé pour le Rosaire dans la constitution *Pretiosus*.

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI benigne annuit in omnibus juxta petita, et ad formam Constitutionis sa. me. Benedicti XIII, quæ incipit *Pretiosus* circa Rosarii recitationem. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulg. die 5 julii 1843.

G. Card. Ferretti Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

579. — Octave de Paques.

VICARIATUS APOSTOLICI LIBURGENSIS. — In parochia Beatæ Mariæ Virginis in Civitate Mosæ Trajectensi Vicariatus Apostolici Liburgensis in Nurlandia existit Indulgentia Plenaria omnibus diebus Hebdomadæ Paschatis cum magno populi concursu. Parochus dictæ Ecclesiæ a Sacra Congregatione quærit an nec ne una eademque Communio Eucharistica sufficere queat pro adimplemento Præcepti Paschalis, et simul pro lucranda Indulgentia Plenaria, quæ Communionem requirit?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, et ad formam decreti diei 19 martii 1841; et communicetur decretum. »

Die 9 augusti 1843.

580. — Indulgence du Rosaire; Reconstruction de l'église.

LEODIEN. — I. V. Houben, Sacerdos Begginagii Hasseletensis, Diœcesis Leodiensis, petit a Sac. Congr. solutionem dubiorum, de quibus infra:

1°. An cesset Indulgentia Sanctissimi Rosarii, vel aliæ Indulgentiæ si nova ædificetur Ecclesia fere in loco, ubi vetus existebat?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, dummodo sub eodem titulo ædificetur. »

2°. An cesset Indulgentia si nova Ecclesia ædificetur in cœmeterio, non in loco veteris Ecclesiæ?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

3°. An cesset Indulgentia si nova Ecclesia ædificetur in alio loco, et non in cœmeterio veteris Ecclesiæ?

Sac. Congregatio respondit : « Ut in secundo. »

Die 9 augusti 1843.

581. — Autel privilégié.

LEODIEN. — Item ex præfata Leodiensi Diœcesi petitur declarari : An Indulgentia seu Privilegium Altaris a S. Sede concessum sit lapidi consecrato, plerumque portatili, in quacumque Ecclesia, et cuicumque Altari fixo imposito, an vero determinato Altari fixo, quod proinde alio consecrato lapide imposito, privilegium minime amitteret?

Sac. Congregatio respondit : « Negative quoad primam partem, Affirmative quoad secundam : videlicet Privilegium de quo supra, datum est Altari determinato, et in honorem alicujus Sancti specialiter dicato, ita ut Privilegium ipsum Altari fixo exclusive inhæreat, nec ad aliud Altare, etsi fixum, transferendum. »

Die 27 septembris 1843.

582. — Onzième édition de la Raccolta.

AUTHENTICITATIS OPUSCULI VULGO DELLA RACCOLTA DI ORAZIONI etc., UNDECIMÆ EDITIONIS ROMANÆ. — Cœlestis Indulgentiarum thesauri dispensatio magni semper fuit in Ecclesia momenti, ut Christifidelium devotio augeretur, fides splendesceret, spes vigeret, et charitas vehementer incalesceret. Sacris proinde Indulgentiis varias pluresque Orationes, ac pia Opera Summi Romani Pontifices ditare omni tempore studuerunt, sed aliquando, immo sæpe evenire solet, ut Indulgentiæ ipsæ, quarum usus Christiano populo maxime est salutaris, non acquirantur, vel quia earum concessiones non dignoscuntur, vel quia ad eas acquirendas, quæ indiscriminatim in nonnullis opusculis, aut impressis foliis reperiuntur, nec singulæ, nec integræ præscriptæ conditiones declarantur. Quamobrem opportunum ac necessarium jamdudum videbatur, ut quamplurimæ Orationes, necnon pia opera, præcipue illa, quibus ex generalibus concessionibus Summorum Pontificum Indulgentiæ sunt adnexæ ex suis germanis fontibus fideliter hausta, atque ordine digesta, et simul collecta in vulgus ederentur. Id quod erat in votis, superioribus annis perfecit alter ex iis, qui a Consultis sunt præelecti hujus Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ. Prædictas enim Orationes, ac pia opera in unum Volumen accurate sed non

levi labore redegit, injunctas conditiones pro ipsis Indulgentiis assequendis singillatim exposuit, typisque pluries hac in Urbe evulgavit.

Cum vero idem auctor undecimam hujusmodi collectionis romanam editionem ab eo ipso revisam et auctam ex typographia Perego-Salvioniana excusam anno millesimo octingentesimo quadragesimo primo, annuente ipsa Sac. Congregatione, edidit, eadem Sac. Congregatio non solum prælaudatum opus omnibus Christifidelibus vivis atque defunctis maxime perutile fore probavit, et uti authenticum recognovit, verum etiam monuit, quod si in quacumque ejusdem operis editione, seu versione cujuscumque idiomatis tam intra quam extra Urbem jam exarata vel in posterum exaranda, dubium aliquod subinde emerserit, sive quoad Indulgentiarum concessiones, sive quoad præscriptas conditiones adimplendas, ad prædictam undecimam editionem romanam, in ipsius Sac. Congregationis Secretaria asservatam, recursus habeatur.

Firmis autem manentibus præscriptionibus enunciatis cum ex Mariniana Typographia idem opus nunc iterum in lucem profertur, Ipsa Sac. Congregatio non modo authenticum recognoscit et probat, sed etiam ut ab omnibus recognitum et probatum habeatur, præsens Decretum typis pariter tum italo cum latino idiomate impressum ad calcem præfatæ operis editionis apponi mandat et decernit.

Datum Romæ ex ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum Secretaria, die 13 novembris 1843.

Gabriel Card. Ferretti Præf.
A. Archipr. Prinzivalli Subst.

583. — Confession.

Bajocen. — Episcopus Bajocensis, qui pro sua Diœcesi obtinuit Indultum vi cujus Christifideles hujusce Diœcesis, qui infra unam, vel duas hebdomadas Sacramentalem Confessionem peragere solent, lucrari possunt Plenarias Indulgentias in qualibet Ecclesia, seu publico Oratorio ejusmodi intervallo elargitas, etiam absque Sacramentali Confessione, quærit utrum agatur de Indulgentiis localibus tantum, aut de Indulgentiis Plenariis quibuscumque?

Sac. Congregatio respondit : « Intelligendum esse de omnibus et singulis Indulgentiis tam localibus, quam personalibus, pro quibus acquirendis Sacramentalis Confessio tanquam injuncta conditio requiritur. » Ita declaratum est a Sac. Congr. Die 4 decembris 1843.

584. — Chemin de la Croix.

APPAMIEN. — Episcopus Appamiensis quærit a Sac. Congr. utrum in erectione Stationum Viæ Crucis necessarium omnino sit redigere quod appellatur *Procès-Verbal* intra spatium viginti quatuor horarum?

Sac. Congregatio respondit : « Non esse determinatum tempus ad documentum erectionis conficiendum; sed ratio per se patet, ut quamcitius hoc fiat ne dubium in posterum oriatur circa prædictam canonicam erectionem. » Ita Sac. Congr. Die 10 februarii 1844.

585. — Scapulaire du Carmel.

APPAMIEN. — N. Bovin Parochus in Diœcesi Appamiensi gaudet facultate benedicendi, ac imponendi fidelibus Scapulare B. M. V. de Monte Carmelo; postulat ut a Sac. Congr. declaretur utrum intra limites suæ Pareciæ facultate illa uti possit, an per totam Diœcesim Appamiensem?

Sac. Congregatio respondit : « Ex allato concessionis, seu traditæ facultatis documento evidenter eruitur, Oratorem non modo intra limites suæ Pareciæ eadem facultate uti posse, sed ubique locorum; ipsa enim concessio excipit tantum loca, in quibus adest Sacerdos aliquis Carmelita, aut Sodalitas illius Ordinis canonice erecta. » Ita declaravit Sac. Congr. die 10 maii 1844.

586. — Confrérie du Sacré-Cœur de Marie érigée dans l'église de Saint-Eustache, à Rome.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Summarium uti authenticum recognovit, ac typis imprimi posse censuit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 1 aprilis 1844.

A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

587. — Basilique de Sainte-Marie in Trastevere, à Rome.

Summarium italico sermone exaratum, cum alteri sit conforme Decreto 10 vertentis mensis recognito atque probato, in quo Sac. Indulgentiæ recensentur Basilicæ S. Mariæ Transtiberinæ per Romanos Pontifices attributæ, quas Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI confirmavit, atque perpetuis futuris temporibus duraturas esse voluit, Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita typis imprimi ac publicari posse permisit. In quorum fidem.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 15 julii 1844.

Gabriel Card. Ferretti Præf.
Aloisius Archipr. Prinzivalli Substit.

588. — Communion; Autel privilégié; Application de l'Indulgence aux défunts.

Mechlinien. — Professor Publicus Ordinarius Sac. Canonum in Academia Catholica Lovaniensi Diœcesis Mechliniensis ad Sac. Congr. recurrit ut decisionem sequentium dubiorum de Indulgentiis obtinere possit.

1°. An Christifideles, secundum Canonem : « Omnes utriusque sexus Sacramentum Eucharistiæ suscipientes tempore Paschali » possint per hanc Sac. Communionem lucrari Indulgentiam Plenariam, ad quam lucrandam inter cætera præscribitur S. Communio; ea præsertim de causa de hac re dubitat Orator, quod a san. me. Benedicto PP. XIV in litteris Encyclicis *Inter præteritos etc.*, videtur definitum, unam Communionem pro Indulgentia in forma Jubilæi concessa, et pro Paschali etiam præcepto sufficere non posse?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, dummodo Indulgentia lucrifacienda non sit in forma Jubilaei, pro qua tantum requiritur peculiaris Confessio, atque Communio; satis enim declaratum est a Sanctissimo Domino Nostro Gregorio PP. XVI per Decretum Sacræ hujus Congregationis in una Monasterien. sub die 19 martii anni 1841. »

2°. An Sacerdos, qui Missam celebrat ex. gr. pro defuncto, eidemque applicat Indulgentiam Plenariam Altaris Privilegiati, potest eodem die, vi S. Communionis in Missæ Sacrificio peractæ, lucrari aliam Indulgentiam Plenariam vel sibi, vel defunctis applicabilem, si ad hanc lucrandam præscribitur Sacra Communio?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

3°. An Sacerdos in honorem B. M. V. Missam celebrans pro accepta eleemosyna, potest per Sac. Communionem in Missæ Sacrificio peractam lucrari Indulgentiam vel sibi, vel defunctis applicandam, si ad hanc lucrandam præscribitur Sac. Communio?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. » Die 10 maii 1844.

589. — Chemin de la Croix.

Rothomagen. — Curatus Parochialis Ecclesiæ de Saint-Ouen nuncupat. Civitatis Rothomagensis petit a Sac. Congr. potestatem permutandi quoad locum Viæ Crucis Stationes

in propria Ecclesia existentes, eisque substituendi alias Stationes seu Tabellas absque ulla peculiari ceremonia, ita tamen ut hæ postremæ iisdem fruantur Indulgentiis?

Sac. Congregatio respondit : « Ex pluribus hujus Sac. Congr. Decretis colligitur minime necessariam esse facultatem commutandi Stationes, seu Cruces quoad locum, dummodo agatur de eadem Ecclesia, minimeque facultate indigere substituendi Stationes, seu Tabellas, dummodo tamen Cruces *omnes* superpositæ, vel *in majori numero* perseverent; secus vero nova erectio, novaque benedictio omnino requiritur, impetrata tamen ab Apostolica Sede potestate. »

Die 20 augusti 1844.

590. — Confrérie du Carmel.

Urbis. — Ad Sacram hanc Indulgentiarum Congregationem delata fuerunt infrascripta dubia solvenda :

1°. An superiores Generales Ordinis Carmelitarum concedere possint facultatem Sacerdotibus vel Sæcularibus, vel Regularibus (non Carmelitis) accipiendi fideles in Confraternitatem Beatissimæ Mariæ Virginis de Monte Carmelo nuncupatam iis in locis, in quibus adsunt Conventus Carmelitarum, sive aliqua Confraternitas ejusdem B. M. V. de Monte Carmelo jam canonice erecta?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. »

2°. An a Sacerdotibus vel Sæcularibus, vel Regularibus facultatem habentibus exercendi munera Confraternitatis, permutari valeant obligationes, quæ per Summos Pontifices præscriptæ sunt ad consequendas Indulgentias et Privilegia Ordinis Carmelitarum assequenda, in alia Religionis opera arbitrio et prudentia illius, qui facultatem habet adscribendi fideles eidem Confraternitati?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

3° An rata sit fidelium adscriptio Confraternitati supradictæ, quæ fit a Sacerdotibus quidem facultatem habentibus, non servata tamen forma in Rituali et Breviario Ordinis Carmelitarum adscripta?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, dummodo Sacerdotes facultatem habentes, non deficiant in substantialibus, nempe in benedictione et impositione Habitus ac in receptione ad Confraternitatem. » Ita declaravit Sac. Congr. die 24 augusti 1844.

591. — Indulgences locales; Indulgences personnelles; promulgation des Indulgences.

ROTHOMAGEN. — Archiepiscopus Rothomagensis ex responsis Sacræ Congregationis diei 28 januarii 1842 iterum quærit :

1°. Utrum Indulgentiæ locales, id est, quæ cuidam loco verb. gr. Ecclesiæ, Altari affiguntur, nullæ sint, et nullius valoris ita ut frustra conarentur fideles illas lucrari, quamdiu eas non publicari permisit illius loci Episcopus?

Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, respondit : « Negative, quoad nullitatem Indulgentiarum : expectanda tamen erit publicatio Ordinarii, postquam illas recognoverit, ut sciant fideles an sint Indulgentiæ Plenariæ, vel Partiales, et quæ conditiones sint assignatæ ad illas acquirendas; et hic sensus est responsionis datæ sub die 28 januarii 1842 in una pariter *Rothomagen.* pro Indulgentiis localibus, minime vero generalibus, seu personalibus, ut infra dicetur. »

2°. Utrum Indulgentiæ, privilegia et facultates personales, id est quæ alicui personæ privatæ conceduntur, verb. gr. indulgentia alicui concessa pro articulo mortis; indultum personale Altaris Privilegiati; facultas benedicendi Coronam B. M. V. cum applicatione Indulgentiarum sint pariter nullius valoris, quamdiu Episcopus loci illa non recognovit, et executioni mandari non permisit?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

3°. Utrum Indulgentiæ, quas Summi Pontifices omnibus totius Orbis fidelibus concessere in Bullis, seu Rescriptis jam publicatis, et ab auctoribus probatissimis citatis, sint nullæ, et nullius valoris, ita ut illas fideles lucrari non valeant, nisi antea ab Ordinariis locorum in suis respectivis Diœcesibus promulgatæ fuerint?

Sac. Congregatio respondit : « Negative. »

4°. Utrum, supposita illius promulgationis necessitate, Episcopus quicumque possit illas Indulgentias, de quibus in 3° dubio agitur, promulgare in sua Diœcesi, modo eas reperiet relatas apud auctores fide dignos, verb. gr. apud Ferraris, vel in *La Raccolta* etc.?

Sac Congregatio respondit : « Affirmative ex supra expositis, et in casu, de quo in dicto dubio. » Ita declarandum putavit Sac. Congr. die 31 augusti 1844.

592. — Autel privilégié.

QUEBECEN — Archiepiscopus Quebecensis Sacræ Congregationi quæstiones solvendas proposuit, ut infra :

1° Cum virtute rescripti 11 decembris 1842 concessa fuerit ipsi Oratori facultas declarandi privilegiata Altaria Ecclesiarum, quamvis tota mensa consecrata non sit, quærit an duo Altaria possint declarari privilegiata in eadem Ecclesia, enixeque supplicat ut privilegium applicandi Indulgentiam sic concessam extendatur ad omnes et singulos sacerdotes in iisdem Altaribus sacrum peragentibus, quocumque die per annum, Dominicis tantum, et festis primæ et secundæ classis exceptis, ita tamen ut idem privilegium valeat etiam si Missa festi occurrentis, et non Missa de requiem celebretur?

Sac. Congregatio respondit : « Posse Ordinarium virtute Rescripti in eadem Ecclesia secundum Altare Privilegiatum declarare, si unum jam ab Apostolica Sede tali privilegio fuerit decoratum, dummodo tamen in enunciato Rescripto nulla adsit conditio restrictiva; itemque ad omnes et singulos sacerdotes in iisdem Sacrum peragentes, et ad quoscumque dies extensum habetur Privilegium, quando Altaria declarantur Privilegiata *Quotidiana*; minime exceptis Dominicis, ac solemnioribus festis, ex Decreto Sacræ hujus Congregationis sub die 20 julii 1751 quod confirmavit san. me. Clemens XIV die 7 martii 1771 declarando : « Constare de privilegio ad formam resolutionis Sac. Congregationis Indulgentiarum »

2°. Supplicat insuper Orator, ut Sac. Congr. dignetur declarare utrum Cruces et Imagines pro pio Exercitio Viæ Crucis benedictæ amoveri possint e loco, ubi primum collocatæ fuerint, pro earum meliori dispositione, vel separatione, vel pro Ecclesiæ, aut Cappellæ decoratione, quin cessent Indulgentiæ pro iisdem concessæ; et utrum si quando eædem Cruces, vel Imagines destructæ, vel vitiatæ fuerint, aliæ substitui possint de concessione Episcopi singulatim benedictæ absque cessatione Indulgentiarum?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative quoad primam partem; quoad secundam vero, possunt substitui aliæ Cruces (quæ ex ligno tantum esse debent, et in quibus tantum cadit Benedictio, minime vero in Tabulis pictis, seu Imaginibus) absque Indulgentiarum cessatione, quatenus destructæ, seu vitiatæ sint minor pars; secus vero necessario requiritur nova canonica erectio, et benedictio. » Ita declaravit Sac. Congr. die 14 junii 1845.

593. — Jeûne en l'honneur de l'Immaculée Conception.

Le général des Théatins demande une indulgence plénière, à gagner une fois l'an, pour ceux qui pratiquent la dévotion du jeûne perpétuel en l'honneur de l'Immaculée Conception de la très sainte Vierge et qui sont agrégés, le jour où jeûnant, se confessant et communiant, ils visitent une église des Théatins ou toute autre église dédiée à la Sainte Vierge.

Clericorum regularium theatinorum — Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, attentis expositis, omnibus ubique locorum Christifidelibus Plenariam Indulgentiam semel in anno acquirendam, ea videlicet cujuslibet anni die, quæ ipsis fuerit pro jejunio, prout in precibus, assignata, si vere (minime vero sub ejusdem jejunii conditione) pœnitentes, confessi sacraque Communione refecti aliquam Ecclesiam Clericorum Regularium Theatinorum, vel quodcumque B. M. V. Altare, in Ecclesiis seu publicis Oratoriis erectum visitaverint, juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pie orando, peramanter est impertitus Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congr. Indulgentiarum die 10 septembris 1845.

G. Card. Ferretti Præf.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

594. — Confrérie du Carmel.

Versalien. — Quidam sacerdotes apud Episcopum Versaliensem debite delegati ad recipiendos fideles in Confraternitatem Carmeli, et ad benedicendum habitum hujusce Confraternitatis, non habent potestatem inscribendi nomina receptorum in Registro Sodalitatis, nec mittunt eorum nomina ad Monasteria Religiosorum S. Carmeli, quærunt utrum ejusmodi fideles sic recepti Indulgentias dictæ Confraternitati a S. Sede concessas lucrari possint ?

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative, quatenus sacerdotes debite delegati sint ad recipiendos fideles in Sodalitatem; monendi tamen sunt præfati Sacerdotes, ut nomina Receptorum in album ipsius Sodalitatis vicinioris, sive Monasterii Religiosorum respective adscribere non omittant, ne in eorum obitu suffragiis priventur. »

Die 17 septembris 1845.

595. — **Congrégation de la Doctrine chrétienne, à Florence.**

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI, attentis expositis, confirmavit juxta preces, servato tamen tenore primarum concessionum. Præsenti in perpetuum valituro.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 martii 1845.

Die 26 julii 1845.

G. Card. Ferretti Præf.
Jacobus Gallo Secret.

596. — Congrégation de l'Immaculée Conception au séminaire romain.

Sacra Congregatio Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis præposita Summarium cum suis originalibus eidem Sacræ Congregationi exhibitis collatum uti authenticum recognovit, typisque imprimi, ac publicari posse censuit. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex ejusdem Sacræ Congregationis Indulgentiarum Secretaria.

Aloisius Archipr. Prinzivalli Substit.

597. — Chemin de la Croix.

Nanneten. — Episcopus Nannetensis quærit :

1°. An Indulgentiæ subsistant cum Cruces a vetusta Tabula ad novam transferuntur (loco affixionis ad parietem non immutato), ita ut superflua sit nova erectio Viæ Crucis ?

2°. An subsisterent Indulgentiæ si Cruces cum Tabulis in unum corpus non coalescerent, sed totaliter ab illis sejungerentur, ita ut nec minime tangerentur cum vetustis Tabulis, et Imaginibus novæ substituuntur ?

Sac. Congregatio ad præfata dubia respondit : « Affirmative. »

Die 15 novembris 1845.

598. — Indulgence de Quarante jours.

Syracusana. — Archiepiscopus Syracusanus supplicat Sac. Congr declarari utrum vi dispositionum capitis *Cum ex eo*, 14 *de Pœniten. et Remiss.* quæ concedunt Archiepiscopis et Episcopis facultatem quadraginta dierum occasione sacrar. functionum, quæ ipsis præsentibus, vel absentibus peraguntur, possint quoque adnectere Indulgentiam quadraginta dier. aliquibus Imaginibus, seu Statuis ab ipsis

designandis, lucrandam a visitantibus, seu recitantibus ante eas nonnullas præscribendas orationes?

Sac Congregatio respondit : « Affirmative, servatis tamen Apostolicis ordinationibus circa fragilitatem objectorum, quibus non sunt adnectendæ Indulgentiæ. »

Ita Sac. Congr. die 24 januarii 1846.

599. — Chemin de la Croix.

Incerti loci. — Quidam sacerdos Hispanus in Gallia degens quærit an cessent Indulgentiæ Viæ Crucis, si una dumtaxat Crux affixa sit in suo loco a laico?

Sac. Congregatio respondit : « Negative, dummodo Cruces benedictæ sint ab uno ex fratribus Ordinis Min. Observ. ad hoc deputato, vel ab alio sæculari presbytero facultatem habente »

Ita declaravit Sac. Congr. die 20 martii 1846.

600. — Chemin de la Croix.

Incerti loci. — Idem postulat an facultatus ad benedicendum Stationes Viæ Crucis teneatur post Crucis, seu Imaginis benedictionem per se respectivis locis illas affigere; vel saltem ex cathedra exponere populo mysterium considerandum, si alius sive sacerdos, sive laicus imaginum efficiat confixionem?

Sac. Congregatio respondit : « Non teneri : satis enim declaratum est ab hac Sac Congr de mandato Clementis XII san. me. sub die 3 aprilis 1731 circa modum erigendi præfatas Viæ Crucis Stationes. »

Et ita declarat. Sac. Congr. die 20 martii 1846.

601. — Autel privilégié.

Mechlinien. — Professor publicus ordinarius Sac. Canonum in Accademia Catholica Lovaniensi Diœcesis Mechliniensis ex responsionibus hujus Sac. Congregationis sub die 15 decembris 1841 ad dubia ab ipso oratore proposita, iterum quærit :

1°. Quid intellexit Sac. Congr. per verba *Altare fixum, seu locale*?

2°. Quid per vocem *Altare portatile?*

Sac. Congregatio respondit : « Ad primum. Intellexisse *Altare fixum* quidem quod a loco dimoveri non possit, sed non tamen cujus superior pars, sive mensa sit ex integro lapide vel adeo calce conjuncta, ut lapis consecratus amoveri non possit; secus enim, diruto Altari quod privilegiatum con-

cessum erat ob alicujus Sancti Imaginem, post novam constructionem, novo indigeret privilegio. »

Item ad secundum « Intellixisse Altare, ut dicitur *viaticum*, quod constat tantum ex unico lapide integro tantæ magnitudinis, ut calicis pedem cum patena saltem quoad majorem partem capere possit, vel quod de uno in alium locum transfertur. »

Ita Sac. Congr. die 20 martii 1846.

602. — Autel privilégié.

CONGREGATIONIS CLERIC. REGUL. THEATINORUM. — Le général de la Congrégation des Théatins demande qu'en raison des morts subites qui sont devenues si fréquentes, dans toutes les églises de l'ordre, l'autel de S. André Avellin, protecteur contre l'apoplexie, soit privilégié, quoique dans lesdites églises il y ait déjà d'autres autels privilégiés par grâce générale ou spéciale.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX in singulis Ecclesiis Congregationis Clericorum Regul. Theatinorum declaravit privilegiatum Altare S. Andreæ Avellino dicatum pro quatuor tantum feriis in qualibet hebdomada, a P Præposito Generali actuali semel designandis, non obstantibus aliis privilegiis.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 augusti 1846.

G. Card. Ferretti Præf.
J. GALLO Secret.

603. — Douleurs et Allégresses de s. Joseph.

URBIS ET ORBIS. — Ad humillimas preces Piæ cujusdam Unionis sub invocatione Passionis Domini Nostri Jesu Christi, ac ejusdem Sanctissimi Cordis Urbis erectæ, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX benigne inclinatus omnes et singulas Indulgentias hucusque a Prædecessoribus suis concessas pro recitatione precum (*vulgo Dolori ed Allegrezze di S. Giuseppe*), clementer extendit ad easdem breviores preces in ipsius S. Patriarchæ honorem pro infirmis tantummodo Christifidelibus, ut facilius ab ipsis recitari possint, servatis tamen singulis conditionibus servandis, prout in concessionibus diei 9 decembris 1819 ac diei 22 januarii 1836. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 23 septembris 1846. *G. Card. Ferretti Præf.*
J. GALLO Secret.

604. — Prière à la sainte Vierge.

URBIS ET ORBIS. — Ad humillimas preces P. Præpositi Generalis Societatis Jesu Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX benigne inclinatus, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito sequentem Orationem latino vel italico idiomate, dummodo versio sit fidelis, devote recitaverint, Indulgentiam tercentum dierum pro qualibet vice acquirendam peramanter est impertitus. Iis vero Christifidelibus, qui præfatam Orationem semel singulis saltem diebus cujuslibet mensis recitare pro more habuerint, Indulgentiam Plenariam, unica dumtaxat vice in quolibet mense lucrifaciendam, die nempe uniuscujusque arbitrio eligenda; in qua vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, clementer est elargitus. Præsentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 septembris 1876.

Gabriel Card. Ferretti Præf.
J. GALLO Secret.

ORATIO.

Ave, augustissima Regina Pacis, Sanctissima Mater Dei, per Sacratissimum cor Jesu Filii tui, Principis Pacis, fac ut quiescat ira ipsius et regnet super nos in pace. Memorare, o piissima Virgo Maria non esse auditum a sæculo quemquam tua petentem suffragia esse derelictum Ego tali animatus confidentia ad te venio. Noli, Mater Verbi, verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

605. — Jaculatoire.

URBIS ET ORBIS. — Ad humillimas preces P. Peruzzo ex Ordine Minorum Conventualium S. Francisci, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX benigne inclinatus omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito Jaculatoriam *Gesu mio misericordia* devote pronuntiantibus, Indulgentiam centum dierum pro singulis vicibus, animabus quoque in Purgatorio detentis applicabilem, tam a Leone XII quam a Gregorio XVI fel. rec. vivæ vocis oraculo concessam, non modo confirmavit, verum etiam perpetuis futuris temporibus valituram esse voluit, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 septembris 1846.

G. Card Ferretti Præf.
J. Gallo Secret.

606. — **Neuvaine de l'enfant Jésus.**

Urbis et orbis. — Ad humillimas preces Patris Laurentii Mariæ a S. Francisco Xaverio, Consultoris Provincialis Congregationis Passionis Domini Nostri Jesu Christi, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX benigne inclinatus omnibus utriusque sexus Christifidelibus, corde saltem contrito, Novendialem in honorem Sanctissimi Pueri Jesu ante diem vigesimam quintam cujuslibet mensis devote sive publice, sive privatim peragentibus, dummodo in qualibet ex præfatis diebus quinque orationes (*vulgo offerte*) quarum initium *Padre Eterno* et cum versiculo *Verbum caro etc.* et alia Oratione *Deus, cujus Unigenitus, etc*, devote recitaverint, Indulgentiam unius anni, fidelibus quoque defunctis applicabilem ac in perpetuum duraturam, peramanter est impertitus absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 septembris 1846.

G. Card Ferretti Præf.
J. Gallo Secret.

607. — **Archiconfrérie du Sacré-Cœur, à Rome.**

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, Indulgentias in Summario præfatæ Archisodalitatis cum originalibus eidem Sacræ Congregationi exhibitis collatas, uti authenticas recognovit, proindeque idem Summarium typis imprimi, ac publicari posse permisit. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 januarii 1846.

G. Card. Ferretti Præf.
A. Archip. Prinzivalli Subst.

608. — **Congrégation de Sainte-Anne, à Rome.**

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Summarium quoad Indulgentias et Privilegia cum originalibus in Secretaria ejusdem Sac. Congregationis exhibitis collatum, uti authenticum recognovit, typisque imprimi ac publicari posse permisit.

Datum Romæ ex eadem Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 7 julii 1846.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

609. — Memorare.

Urbis et orbis. — Ut in fideles erga beatissimam, semperque Virginem Mariam devotio magis, ac magis incrementum suscipiat, Eminentissimus et Reverendissimus Cardinalis Ludovicus Jacobus Mauritius de Bonald, Archiepiscopus Lugdunensis, nomine quoque quamplurium Sacerdotum, atque utriusque sexus Christifidelium præfatæ suæ Archidiœcesis, Sanctissimo Domino Nostro Pio IX Pontifici Maximo preces instanter porrexit, ut omnibus recitantibus Orationem *Memorare etc* nonnullas Indulgentias tam Plenarias quam Partiales elargiri dignaretur. Sanctitas Sua sub die 25 julii labentis anni 1846 per Sacræ hujus Indulgentiarum Congregationis Decretum clementer indulsit pro enunciata Diœcesi, necnon pro toto Galliæ Regno, ut omnes utriusque sexus Christifideles, corde saltem contrito, Orationem, ut supra, quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, devote recitantes, Indulgentiam tercentum dierum pro qualibet vice lucrari possint et valeant; ac insuper ipsis Christifidelibus præfatam Orationem semel singulis saltem cujuslibet mensis diebus recitare pro more habentibus, Indulgentiam Plenariam, unica dumtaxat vice in quolibet mense lucrifaciendam, die nempe uniuscujusque arbitrio eligenda, in qua vere pœnitentes, et confessi, sacraque synaxi refecti, aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, pari benignitate concessit Porrectis tandem ad Sacram hanc Congregationem humillimis votis a quampluribus Ecclesiasticis viris, nobilibusque civibus in hac alma Urbe degentibus pro extensione ad cæteros Christifideles superioris Decreti, factaque de his omnibus per me infrascriptum Secretarium eidem Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua prædictas Indulgentias ad universos Catholici Orbis Christifideles cum iisdem conditionibus ex Apostolica Auctoritate extendit, et in perpetuum confirmavit absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Sec. ejusdem S. Congregationis Indulgentiarum die 11 decembris 1846.

G. Card. Ferretti Præf.

J. Gallo Secret.

Oratio divi Bernardi doctoris ad beatissimam Deiparam Virginem. — Memorare, o piissima Virgo Maria, non esse auditum a sæculo, quemquam, ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse dere-

lictum, Ego, tali animatus confidentia, ad te, Virgo Virginum, Mater, curro, ad te venio, coram te gemens peccator assisto; noli, Mater Verbi, verba mea despicere, sed audi propitia, et exaudi. Amen.

610. — Prière après la Messe pour les Prêtres.

Urbis et orbis. — Ut devotissima Oratio *Obsecro te, dulcissime Jesu etc.* quæ in recentioribus tabellis reperitur inter preces pro opportunitate sacerdotis ante, vel post Missam recitandas, quæque apocrypham Indulgentiarum concessionem habet adnexam, non sine spirituali sacerdotum celebrantium certo emolumento recitetur, plures Romani Cleri sacerdotes per hanc Sacram Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositam Sanctissimo Domino Nostro Pio IX Pontifici Maximo enixis precibus supplicarunt, ut aliquam Indulgentiam, præfatam Orationem post peractum Missæ Sacrificium recitantibus, elargiri dignaretur. Quare Sanctitas Sua, precibus clementer exceptis, sacerdotibus, qui ipsam Orationem inter alias preces pro gratiarum actione post Missam recitaverint, Indulgentiam trium annorum benigne concessit, ac mandavit, ut præsens Decretum in Sacrario cujuscumque Ecclesiæ, seu Oratorii publice affigeretur, usque dum apocrypha concessio in supradictis tabellis apposita emendetur. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 decembris 1846.

G. Card. Ferretti Præf.
J. Gallo Secret.

Oratio a sacerdotibus post Missam recitanda. — Obsecro te, dulcissime Domine Jesu Christe, ut Passio tua sit mihi virtus, qua muniar, protegar, atque defendar; vulnera tua sint mihi cibus, potusque, quibus pascar, inebrier, atque delecter; aspersio Sanguinis tui sit mihi ablutio omnium delictorum meorum, mors tua sit mihi gloria sempiterna. In his sit mihi refectio, exultatio, sanitas, et dulcedo cordis mei. Qui vivis, et regnas in sæcula sæculorum. Amen.

611. — Indulgence de quatre-vingt jours refusée.

Camerinen. — Proposito dubio ab Archiepiscopo Camerinensi : Utrum Archiepiscopi ratione dignitatis impertiri possint fidelibus Indulgentiam octoginta dierum post benedictionem cum Ven. Eucharistiæ Sacramento, seu post quas-

cumque alias peractas functiones, cum Pontificale Romanum quadraginta tantum dierum Indulgentiam præscribat?

Sac. Congregatio respondit : « Servandum esse Pontificale Romanum. » Et ita decrevit die 22 februarii 1847.

612. — Scapulaire du Carmel.

BITURICEN. — Propositis dubiis ab Archiepiscopo Bituricensi :

1°. Utrum imponendo Sacrum Scapulare B M. V. de Monte Carmelo, sufficiat inscribere nomina fidelium, ut lucrentur Indulgentias in proximiori Societate Carmelitarum?

2°. Utrum Carmelitæ sint Sodalitas, an Conventus?

Sac. Congregatio, auditis quoque Consultoribus, respondendum esse censuit : Ad primum. « Negative. »

Ad secundum « Qui in Ordine Carmelitarum professi sunt, sunt Religiosi, et componunt Conventum; qui vero Sodalitati S. Scapularis simpliciter adscripti sunt, Confratres dicuntur, et Sodalitatem constituunt. » Ita respondit die 22 februarii 1847.

613. — Messe d'action de grâces à la Sainte Trinité.

AVENIONEN. — A quodam sacerdote Avenionensis diœcesis proposita fuere dubia :

1°. Utrum Missa quæ celebratur ad agendas gratias Sanctissimæ Trinitati pro universis beneficiis B. M. V collatis, applicari possint, non solum pro defunctis, sed etiam pro vivis, vel aliis quibusvis intentionibus applicabilibus, absque amissione Indulgentiarum?

2°. Utrum Altare in quo celebratur necessario esse debeat Beatæ Mariæ Virginis?

3° Utrum celebratio fieri debeat semper ad idem Altare?

4°. Utrum, posito quod Altare fixum requiratur, Episcopus possit aliud determinare, ut deinceps inserviat ad hujus Missæ celebrationem, si rationes habeat hujus mutationis?

Sac. Congregatio respondit : « Ad primum. Affirmative, attento Rescripto Secretariæ supplicum libellorum diei 10 januarii 1817 in quo hæc habentur. »

Ad secundum et tertium. « Negative » Ad quartum vero. « Non indigere responsione. » Ita decrevit, ac servari mandavit Sac. Congr. die 22 februarii 1847.

614. — Autel privilégié.

BRIOCEN. — Vicarius Generalis Episcopi Briocensis infrascripta dubia proposuit enodanda :

1°. Utrum ad acquirendam Plenariam Indulgentiam pro defunctis Sacerdos qui sacrum facit in Altari privilegiato, pro singulis diebus, teneatur paramentis nigri coloris uti diebus non impeditis?

2° Utrum Sacerdos, qui privilegio personali pro quatuor diebus qualibet hebdomada fruitur, teneatur iisdem paramentis uti, diebus pariter non impeditis, pro ejusdem Indulgentiæ acquisitione?

3°. Utrum Sacerdos qui bona fide hisce desuper errasset, sive alios in errorem traxisset, ita ut defunctorum animæ prædicta Indulgentia frustratæ fuissent, ad aliquod remedium teneatur, et in eventum quo hacce obligatione sit adstrictus, quænam debeat esse ista reparatio?

Sac. Congregatio, cum jam sub die 11 Aprilis 1840 ad primum et secundum respondisset : « Affirmative, » quoad tertium respondendum esse decrevit : « Affirmative, quoad illos Sacerdotes, qui pacto obligabantur, ut Missam agerent in Altari Privilegiato, eosque debere lucrari Indulgentiam Plenariam pro iis defunctis, quibus Missæ fructum applicaverunt toties quoties diebus non impeditis usi non sunt indumentis nigri coloris. » Et ita decrevit die 22 februarii 1847.

615. — Compagnie de Jésus.

BRUGEN. — Cum in Sacra Indulgentiarum Congregatione ab Episcopo Brugensi propositum fuerit dubium, utrum scilicet, abrogatio Brevis « Quæcumque a Sede Apostolica » Clementis VIII, facta per litteras Gregorii XV « Alias pro parte » et Benedicti XIV « Gloriosæ Dominæ, » extendatur etiam ad Congregationes extra Domus et Collegia Societatis Jesu existentes, quæ licet per Patres dictæ Societatis erigantur, a Sacerdotibus tamen Sæcularibus per Episcopum designatis diriguntur, et quatenus affirmative, ut ad vitandas difficultates, Sanctitas Vestra dictas Sodalitates erectas, vel erigendas iterum regimini Brevis « Quæcumque » submittere dignetur.

Eadem Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, rebusque mature perpensis, respondendum esse decrevit : « Negative ad primam partem; » ad secundam partem, « Jam provisum »

Ita Sac. Congr. die 22 februarii 1847.

615. — Autel privilégié.

SANCTI FLORI. — Episcopus Sancti Flori exponit nonnullos theologos, aliis contradicentibus, dicere fidelem peccato mortali inquinatum posse lucrari, non quidem in suum subsidium, sed in levamen animarum in purgatorio detentarum Indulgentias, pro quibus lucrandis non præscribitur S. Eucharistiæ communio : unde discussio exorta inter presbyteros suæ diœcesis.

Pro tollendo dubio Episcopus orator supplex recurrit postulans responsum S. Sedis.

Et quærit insuper utrum sacerdos, missam dicens peccato mortali inquinatus, sive ad Altare Privilegiatum in suffragium fidelium defunctorum, sive cum applicatione Indulti Altaris privilegiati personalis, revera animam pro qua S. Sacrificium offert gaudere faciat etiam gratia Altaris Privilegiati?

Sac. Congregatio habita in Palatio Apostolico Quirinali die 22 februarii 1847 ad primum, et secundum dubium censuit respondere : « Consulant probatos auctores. »

616. — Prières à s. Stanislas Kostka.

Les Ecclésiastiques d'Irlande sollicitent une indulgence spéciale pour quiconque récitera les trois prières ordinaires pour obtenir de saint Stanislas la pureté, la charité et la bonne mort, chacune de ces prières étant suivie d'un *Pater*, d'un *Ave* et d'un *Gloria*. Ils demandent aussi que ces indulgences soient applicables aux âmes du purgatoire.

Die 22 martii 1847.

Concedimus tercentum dies de Indulgentia semel in die.

PIUS PP. IX.

617. — Allégresses et Douleurs de s. Joseph.

URBIS ET ORBIS. — Enixis porrectis precibus Sanctissimo Domino Nostro PP. Pio IX a plurimis Romani Cleri Sacerdotibus, ut obsequia, quibus Sanctus Joseph, Genitricis Dei Sponsus, ad ejus implorandum Patrocinium, a fidelibus colitur, vulgo *Le sette Allegrezze ed i sette Dolori etc.*, majori Indulgentiarum lucro ad spiritualem Christifidelium utilitatem decorarentur, præsertim pro iis, qui septem continentibus diebus dominicis quocumque anni tempore præfatas preces recitarent, cum hucusque a san. me. Gregorio PP. XVI Indulgentia tercentum dierum tantum in unaquaque ex prædictis Dominicis, Plenaria vero in ultima duntaxat fuisset elargita, prout ex Decreto Sacræ hujus Con-

gregationis diei 22 januarii 1836 patet; Sanctitas Sua, referente me infrascripto ejusdem Sac Congregationis Secretario in Audientia sub die prima Februarii currentis anni, indulsit, ut firmis remanentibus Concessionibus enunciatis, omnes utriusque sexus Christifideles Indulgentiam Plenariam in singulis præmemoratis continentibus Dominicis, quocumque anni tempore ad libitum eligendis, lucrari possint, et valeant : ea tamen apposita conditione, ut in unaquaque Dominica, præmissa prædictarum precum recitatione, vere pœnitentes, confessi ac S. Eucharistia refecti, aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitent, et ibi per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effundant; facta insuper potestate easdem Plenarias Indulgentias animabus in Purgatorio detentis applicandi. Iis vero Christifidelibus prædicta obsequia recitare nescientibus, ac iis in locis ubi publice non peraguntur, eadem Sanctitas Sua, iisdem supplicantibus Oratoribus, in præfata Audientia diei 22 martii supraenunciatas Indulgentias pari benignitate concessit, dummodo, sola precum recitatione omissa, cæteris tamen injunctis operibus adimpletis, septem tantum *Pater*, *Ave* et *Gloria* etc. in unaquaque ex prædictis septem Dominicis devote recitent. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. ejusdem Congregationis Indulgentiarum die 22 martii 1847.

C. Card. Acton Præf.
J. Gallo Secret.

618. — Visitandines.

Monialium a visitatione. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, precibus Monialium Visitationis de Urbe clementer exceptis, indulsit, ut omnes et singulas Indulgentias, et Privilegia hucusque concessa lucrari possint et valeant Moniales, et commorantes in singulis ejusdem tituli Visitationis ejusdem instituti Asceteriis per Orbem diffusis existentes, exceptis tamen pro commorantibus Indulgentias, quæ propriæ sunt Monialium in Vestitione nempe, Professione, seu Votorum renovatione etc. Insuper concessit earum Confessariis respectivis facultatem in casu infirmitatis commutandi visitationem Ecclesiæ pro Indulgentiis adipiscendis in aliis operibus eorum arbitrio suggerendis, itemque permisit ut Indulgentias Stationum Urbis, diebus in Missali Romano descriptis, lucrari valeant, cœteris adimpletis conditionibus, visitando in earum Ecclesiis Sanctissimum Eu-

charistiæ Sacramentum; et tandem eadem Sanctitas Sua omnes præfatas Indulgentias et Privilegia alias ad tempus impertita, non modo animabus in Purgatorio existentibus applicabiles, verum etiam perpetuis futuris temporibus valitura esse voluit absque ulla brevis expeditione:

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 4 maii 1847.

F. Card. Asquinius Præf.
J. GALLO Secret.

619. — Confrérie; Recteur; Indulgences transférées; Religieuses non approuvées par le Saint-Siége.

CAMERACEN. — Archiepiscopus Cameracensis quærit humiliter solutionem dubiorum sequentium :

1°. Utrum Moderatores Sodalitatum B. M. V. de Rosario, et de Monte Carmelo, valeant benedicere Rosaria et Scapularia cum applicatione Indulgentiarum assuetarum, eo ipso quod ipsos dictos Moderatores instituerimus in erigendo prælaudatas Sodalitates cum assuetis Indulgentiis etc. apostolica Delegatione nobis concessa, etsi Breve nobis impertitum non mentionem faciat de indulta facultate Moderatoribus, ad effectum benedicendi hujusmodi Rosaria et Scapularia, et utrum pariter facultas concessa primo Moderatori transeat ad ejus successores in hoc munere?

2°. An per exceptionem regulæ generalis communiter admissam reipsa pias Sodalitates Sanctissimi Sacramenti et Doctrinæ Christianæ in omnibus omnino Ecclesiis parochialibus, cum applicatione Indulgentiarum instituere, seu erigere liceat; ita ut non requiratur unius leucæ distantiæ inter duas hujusmodi Sodalitates?

3°. Utrum Sodalitates, quæ canonice existebant ante concordatum 1801, amiserunt de facto sua privilegia et Indulgentias, et item dicendum sit de Altaribus Privilegiatis, et aliis spiritualibus gratiis?

4°. An Indulgentiæ, quibusdam majoribus festis adnexæ, sint translatæ eo ipso quod solemnitas hujusmodi festorum sit canonice apud nos translata ad dominicam sequentem?

5°. Utrum Moniales, etiam non approbatæ a S. Sede, ut in Gallia communiter existunt, possint lucrari Indulgentias, quibus gaudent respectivi Ordines Religiosi Romæ, vel alias existentes, et qui sunt approbati?

Sac. Congregatio respondendum duxit, ut infra 22 febr. 1847 :

Ad primum : « Consulendam Sanctissimo pro sanatione

quoad præteritum, et pro facultate Eminentissimo Archiepiscopo Cameracensi, ut per se, vel per Sacerdotes a se deputandos benedicat Rosaria et Scapularia, aliaque respective imponat fidelibus ad lucrandas Indulgentias unicuique ex Confraternitatibus prædictis ab Apostolica Sede concessas. »

Ad secundum : « Affirmative. »

Ad tertium : « Negative, quoad Sodalitates olim legitime existentes, et deinde sub eisdem titulo, legibus, habitu, ubi tamen gestare liceat, noviter ac canonice erectas; quoad vero Altaria Privilegiata, aliasque gratias recurrat in casibus peculiaribus. »

Ad quartum : « Affirmative, facto verbo cum Sanctissimo. »

Ad quintum : « Affirmative, juxta Rescriptum Sacræ Pœnitentiariæ, ut infra : « Sac. Pœnitentiaria, perpensis expo-
« sitis, respondit, Affirmative, nempe oratrices (hoc est Car-
« melitæ Excalceatæ) uti et cæteras Sorores Monasteriorum
« Galliæ lucrari posse Indulgentias omnes, quæ Religioni
« seu Instituto aliarum Monialium solemnia vota emitten-
« tium secundum Institutum, seu Regulam respectivam
« concessæ fuerunt, idque ex Indulto sa. me. Pii VII a
« Sanctissimo Domino Nostro PP. Gregorio XVI iterum
« confirmato. » Ita respondit Sac. Congregatio Indulgentiarum die 22 februarii 1847. Facta autem per Eminentissimum Cardinalem Fabium Asquinium, ejusdem Sac. Congregationis Præfectum Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relatione in Audientia habita die 12 julii 1847, super primo et quarto dubio, Sanctitas Sua quoad primum benigne annuit pro sanatione quoad præteritum; et quoad futurum concessit facultatem Eminentissimo Archiepiscopo Cameracensi, ejus vita naturali durante, prout in dicto dubio responsum est. Quoad vero quarti dubii Eminentissimorum Patrum responsionem, Eadem Sanctitas Sua clementer annuit, dummodo legitime translata sit.

620. — Solennité transférée; Objets bénis vendus; Prières spéciales ; Portioncule.

Valentinen. — Episcopus Valentinensis implorat solutionem dubiorum :

1°. An translata solemnitate Epiphaniæ etc. in Regno Galliarum, translatæ sint pariter Indulgentiæ diei proprio adnexæ, ita ut fideles eas lucrari possint Dominica sequenti, ad quam solemnitas translata est?

2°. An qui emit Cruces, numismata etc. ut ea distribuat

postquam benedicta fuerint, cum applicatione Indulgentiarum, possit horum petere prætium ab accipientibus, sine culpa, vel sine periculo Indulgentias amittendi? An amittantur tantum, quando quis sibi eas res proprias fecerit, et iis usus fuerit cum intentione lucrandi Indulgentias?

3°. Quando ad Indulgentias lucrandas præscribitur oratio pro fine determinato, ver. gr. pro extirpatione hæreseon etc. an requiratur intentio explicita, expressa singulis vicibus?

4°. An visitantes Ecclesias Ordinis S. Francisci die secunda Augusti, lucrentur Indulgentiam Plenariam toties quoties in eas ingrediuntur, et parumper ibi orant? Et an requiratur ut communio fiat in eadem Ecclesia?

Sac. Congreg. sub die 22 februarii 1847 respondit, ut infra :

Ad primum : « Affirmative, facto verbo cum Sanctissimo »

Ad secundum : « Negative ad primam partem; ad secundam non indigere responsione. »

Ad tertium : « Negative »

Ad quartum : « Affirmative ad primam partem ; Negative ad secundam. »

Facta autem per Eminentissimum Cardinalem Fabium Asquinium, Sac. Congregationis Præfectum, Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relatione, quoad primum dubium in Audientia habita die 12 julii 1847 Sanctitas Sua benigne annuit, dummodo legitime translata sit.

621. — Prière en réparation des blasphèmes.

Urbis et orbis. — Ut Sanctissimum illud Domini nomen, quod, testante Psalmista, a solis ortu usque ad occasum est laudabile, ab universis Christifidelibus præcipua devotione invocetur, Indulgentiam unius anni pro qualibet vice Laudes, quarum initium *Dio sia Benedetto etc.*, corde saltem contrito, ac devote recitantibus, die 23 julii 1801 a Pio PP. VII sa. me. concessam. animabus quoque in Purgatorio detentis Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX in Audientia diei 22 martii currentis anni applicabilem esse declaravit. Humillimis demum porrectis precibus a R. Fr. Aloisio Giorgetti, Ordinis Minimorum Provinciali, ut pro præfata recitatione Plenaria quoque Indulgentia concederetur, Eadem Sanctitas Sua, ipsis Oratoris precibus peramanter exceptis, indulsit, ut omnes utriusque sexus Christifideles, semel saltem in die dictas Laudes per integrum mensem recitantes, Indulgentiam Plenariam, una tantum

cujuslibet mensis die, uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo vere pœnitentes, confessi, ac Sacra Communione refecti fuerint, et aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, lucrari possint et valeant; facta insuper potestate ipsam etiam Plenariam Indulgentiam fidelibus pariter defunctis applicandi. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 8 augusti 1847.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. Prinzivalli Subst.

622. — **Triduo ou Neuvaine en l'honneur de la Sainte-Trinité.**

Urbis et orbis. — Humillimis delatis precibus Sanctissimo Domino Nostro PP. Pio IX a R. P. Fr Antonio a Matre Dei, Generali Procuratore Ordinis Sanctissimæ Trinitatis Discalceatorum, ut Christifideles Triduanis, seu Novendialibus Obsequiis ineffabile ejusdem Sanctissimæ Trinitatis Mysterium venerantes, aliquo Indulgentiarum lucro de Ecclesiæ thesauro ditarentur, Sanctitas Sua, referente me infrascripto Sac. Congregationis Cardinali Præfecto, clementer indulsit, ut omnes, et singuli utriusque sexus Christifideles, qui vel publice, vel privatim Triduum, aut Novendiale, tam immediate ante Dominicam primam post Pentecostes, quam quocumque alio anni tempore devote peregerint, septem annorum, totidemque quadragenarum Indulgentiam, semel singulis hujusmodi diebus, lucrari possint et valeant. Iis vero Christifidelibus, qui integrum Triduum, seu Novendiale persolverunt, Indulgentiam Plenariam, tam post Triduum, quam post Novendiale acquirendam, dummodo ea die vere pœnitentes, confessi, ac S. Communione refecti aliquam publicam Ecclesiam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, benigne concessit. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione, cum facultate quoque easdem Indulgentias animabus in Purgatorio detentis applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congreg. Indulgentiarum die 8 augusti 1847.

F. Card. Asquinius Præf.
Aloisius Archip. Prinzivalli Subst.

623. — Religieux et Religieuses de l'Ordre de la Sainte Trinité.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositio Indulgentiarum Summarium, pluries recognitum, ac probatum sub die 28 novembris 1679, die 16 septembris 1723 ac iterum sub die 14 augusti 1741, necnon die 23 septembris 1839, nunc in præsens revisum, et cum suis originalibus collatum, typis imprimi, ac publicari posse censuit.

Datum ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die prima septembris 1847.

F Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

624. — Ordre de la Visitation.

Summarium omnium Indulgentiarum et Privilegiorum, quæ a Summis Pontificibus universo Ordini a Visitatione B. M. V. nuncupato, concessa sunt.

Pro Monialibus.

1°. Indulgentia Plenaria, duobus diebus cujuslibet mensis, uniuscujusque arbitrio eligendis, dummodo vere pœnitentes, confessæ, ac S. Communione refectæ, propriam Ecclesiam per crates visitent, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Summi Pontificis orent. *Ex Rescripto sa. me. Clem. XIII diei 23 februarii* 1759.

2° Plenaria, in quatuor infra annum diebus festis ab Ordinario semel designandis, necnon die vigesima octava mensis decembris a primis vesperis usque ad occasum solis prædictorum quinque dierum, si ut supra confessæ et S. Eucharistia refectæ, Altare seu Cappellam intra Claustra Monasterii sitam pariter visitaverint, et juxta memoratos fines oraverint. *Ex Brevi ejusdem Clem. XIII diei 20 novembr.* 1759.

3°. Plenaria, iisdem conditionibus adimpletis, in una feria sexta Quadragesimæ, ab Ordinario semel eligenda, ac in prima et ultima die Novendialis Nativitatem D. N. J. C. immediate præcedentis, si præter Altare intra septa Monasterii, Ecclesiam etiam externam e cratibus visitaverint. *Ex Brevi sa. me.. Pii VI diei 11 septembris* 1778.

4°. Septem vero annorum totidemque quadragenarum Indulgentia, singulis injunctis operibus, ut in præcedenti articulo absolutis, tam in reliquis Quadragesimæ feriis sextis, quam in septem aliis præfati Novendialis diebus. *Ex eodem Brevi.*

5°. Plenaria quoque Indulgentia, tum die Commemorationis omnium Defunctorum, tum in quinque ex sequentibus diebus a Superiorissa respectivi Monasterii statuendis, videlicet: Transfigurationis D. N. J. C., Præsentationis B. M. V., S. Annæ, S. Mariæ Magdalenæ Pœn., Exaltationis S. Crucis, S. Augustini, Conversionis S. Pauli, Dedicationis S. Michaelis Arch., S Claudi, S. Vincentii a Paulo, necnon diebus decimatertia decembris secunda octobris, secunda novembris, ac in prima cujuslibet mensis feria sexta, Altare seu Cappellam Monasterii, et exteriorem Ecclesiam cum supra expositis condictionibus visitantibus.

6°. Indulgentia vero septem annorum et totidem quadragenarum, præmissa ut supra peragentibus, in reliquis aliis præmemoratis viginti diebus. *Ex Brevi sa. me. Pii VII diei* 17 *maii* 1816.

7° Indulgentiæ septem Urbis Basilicarum, tribus in anno diebus ad libitum Monialium eligendis, si, injunctis operibus, de quibus supra adimpletis, Altare majus exterioris Ecclesiæ, atque sex alia sacella intra Claustra sita ab Ordinario præligenda, devote visitaverint.

8° Indulgentiæ Scalæ Sanctæ de Urbe, quater in anno diebus ad singularum arbitrium seligendis, si rite dispositæ, Scalam intra septa Monasterii, orationi tantum destinatam, flexis genibus ascenderint.

9°. Indulgentiæ similiter septem Altarium Basilicæ Vaticanæ de Urbe, iisdem conditionibus persolutis, visitantibus, vel per ciates septem Altaria exterioris Ecclesiæ, aut nonnullis deficientibus, alia Sacella intra Claustra Monasterii existentia, idque per duodecim tantum dies infra annum ab Ordinario persignandos. *Ex jam cit : Brevi Pii VI, diei* 11 *septembris* 1778

10°. Plenaria unicuique Moniali diebus anniversarii respectivæ Vestitionis, et Professionis regularis, dummodo ipsis diebus Ecclesiam pariter visitet, ibique juxta consuetos fines oret, vere pœnitens, confessa, Sacraque Synaxi refecta.

11°. Plenaria, die primæ Communionis Generalis, quæ post obitum uniuscujusque Monialis peragitur, ut supra visitantibus et orantibus. *Ex Rescripto Pii VII fel. rec. diei* 11 *junii* 1822.

12°. Plenaria, servatis de more servandis, die anniversaria suscepti Baptismatis singularum Monialium *Ex Rescripto sa. me. Leonis XII diei* 6 *decembris* 1826.

13°. Plenaria toties quoties, vulgo de Portiuncula nuncupata, incipienda a primis vesperis diei secundæ mensis Au-

gusti, præmissa opera adimplentibus. *Ex Rescriptis sa. me. Pii VII diei 7 decembris 1822 et Gregorii XVI die 16 octobris 1833 et 6 decembris 1839.*

14°. Indulgentia unius anni pro quolibet Psalterii Psalmo in obitu Monialium usque ad earum humationem recitando. *Ex concessione Pii PP IX diei 23 augusti 1846.*

15°. Indulgentiæ Stationum Urbis. quæ in Missali Romano adnotantur, præscriptis conditionibus observatis, visitantibus in propria Monasterii Ecclesia Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum. *Ex Decret. ejusd. Pii IX die 4 maii 1847.*

16°. Plenaria, assuetis injunctis operibus absolutis, in festo Sanctissimi Cordis Mariæ in dominica infra octavam Sanctissimi Cordis Jesu celebrando. *Ex Decret præfati Pii IX diei 23 septembris 1847.*

17°. Plenaria in mortis articulo constitutis, dummodo rite dispositæ Sanctissimum Jesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint. *Ex Brevi Clem. XIII diei 20 novem. 1759.*

18°. Omnes et singulæ Indulgentiæ, quæ in hoc Summario adnumerantur, animabus quoque in Purgatorio detentis sunt applicabiles. *Ex cit. Decret. diei 4 maii 1847.*

19°. Omnes et singulæ præfatæ Indulgentiæ, etiam in casu physicæ infirmitatis, sunt acquirendæ, dummodo, omissa Ecclesiæ visitatione, alia pia opera a respectivis confessariis injungenda adimpleantur. *Fx cit. Brev. Clem. XIII diei 20 novembris et præf. Decreto Pii PP. IX*

20°. Omnes et singulæ prænunciatæ Indulgentiæ (iis tantum exceptis, quæ sub numero decimo adnotantur) pro commorantibus quoque in Monasterio extensæ sunt et elargitæ *Ex eodem Decreto Pii PP. IX.*

21°. Confessario ordinario tantum facultas tribuitur Monialibus, et commorantibus in extremo agone constitutis Benedictionem impertiendi, servatis servandis, cum adnexis Indulgentiis illarum Sodalitatum, quibus fuerint adscriptæ; iis dumtaxat in Locis, ubi Regulares respectivi Ordinis non adsint. *Ex Rescript. Gregorii XVI diei 14 januarii 1833 et cit. Decret. Pii IX.*

22°. Omnia et singula Altaria Ecclesiæ proprii Monasterii Privilegiata declarantur diebus obitus et depositionis, necnon tertia, septima, trigesima, et anniversaria cujuslibet Monialis, seu commorantis defunctæ, ac singulis iis diebus, in quibus juxta Regulas seu Constitutiones Ordinis, seu Instituti in earum suffragium Missas celebrare facere solent.

Ex alio Brevi Clem. XIII diei 11 novembris 1759 et cit. Decreto Pii IX·

23°. Coronæ demum ac Sacra Numismata, quibus Moniales utuntur, quæque singulis annis inter eas commutantur, Indulgentias quibus ditata sunt ob talem personarum commutationem non amittunt. *Ex Brevi Clem. XIII diei 20 nov. 1759 et ex Rescriptis Pii VII diei 12 augusti 1818, et Leonis XII diei 19 julii 1828.*

Pro Monialibus, Commorantibus, ac cœteris utriusque sexus Christifidelibus.

24°. Indulgentia Plenaria, fidelibus defunctis applicabilis, visitantibus Ecclesiam proprii Monasterii in festivitatibus Visitationis B. M. V, ac S. Francisci Salesii, in feria sexta post octavam Sanctissimi Corporis Christi, atque in die vigesima prima mensis augusti (pro Ecclesia vero ipsius Instituti Lugdunensis, etiam in die vigesima octava decembris) a primis vesperis usque ad occasum solis præfatorum dierum, dummodo iis diebus vere pœnitentes confessi, ac S. Communione refecti, in eadem Ecclesia pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effundant.

25°. *Item* Plenaria, pariter applicabilis in prima feria sexta cujuslibet mensis cum iisdem conditionibus, visitantibus in Ecclesia prædicti Instituti Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, publice fidelium venerationi, de licentia tamen Ordinarii, expositum.

26°. Plenaria, similiter applicabilis, in prima feria sexta unius tantum infra annum mensis, ab Ordinario pariter eligendi, ipsam Ecclesiam, eodem modo dispositis, visitantibus et orantibus.

27°. Indulgentia vero septem annorum septemque quadragenarum in feria sexta undecim reliquorum mensium, præfatis injunctis operibus adimpletis, et cum facultate ipsam quoque defunctis applicandi. *Ex Brevi Clem. XIII diei 20 novembris 1759 et cit. Decret. Pii IX.*

28°. Altare Majus Ecclesiæ proprii Instituti Privilegiatum quotidianum declaratur pro Missis, quæ in ipso in suffragium cujuscumque fidelis defuncti celebrantur. *Ex Rescript. Leonis XII sa me. diei 6 septembris 1828.*

29°. Omnia et singula tam Privilegia, quam Indulgentiæ. quæ in hoc Summario recensentur, ad Moniales, Commorantes, et ad Ecclesias universi Ordinis a Visitatione nuncupati extensa sunt et elargita.

30°. Omnia tandem Brevia, Concessiones, Rescripta, seu

Decreta in eodem Summario citata, quæ olim ad tempus expedita sunt, perpetuis futuris temporibus valitura declaravit Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX. *Ex pluries cit Decret. diei 4 maii 1847.*

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita præsens Summarium cum suis originalibus collatum, uti authenticum recognovit, typis imprimi, ac publicari posse censuit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgent. die 29 januarii 1848.

F. Card. Asquinius Præf.
J. GALLO Secret.

625. — Association de la Propagation de la Foi.

URBIS ET ORBIS. — Cum pia, æque ac præclara Societas Propagationis Fidei titulo nuncupata, ex quo multis ab hinc an is mirabili divinæ Providentiæ consilio ortum habuit in Gallia, media præsertim vineæ dominicæ cultoribus suppeditando ad catholicam fidem in remotissimis licet regionibus facilius disseminandam plurimum semper contulerit, hinc eam Romani Pontifices in suam recipere tutelam haud prætermiserunt, immo spiritualibus Gratiis, atque Indulgentiis apostolica auctoritate ditarunt, quo et majori Societatis ipsius incremento, et illorum Christifidelium bono consuleretur, qui Societati huic adscripti modica pecunia, paucisque quotidianis precibus ejusdem scopo laudabiliter admodum inserviunt. His permotus Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX cum et Ipse eosdem Christifideles pecularibus favoribus et gratiis prosequi, novasque Indulgentias, novaque privilegia eisdem conferre, quæque jam alicubi generaliter universæ Societati elargiri statuerit; hinc confirmando Indulgentias et privilegia a suis Prædecessoribus concessa, quæ tamen in hoc continentur Decreto, omnibus utriusque sexus Christifidelibus universi terrarum Orbis piæ huic Societati rite adscriptis, quique hebdomadalem obulum in ea specie, seu quantitate contulerint, quæ legitime quolibet loco statuta erit, quique unum insuper *Pater*, et *Ave*, cum hac invocatione : *Sancte Francisce Xaveri, ora pro nobis*, quolibet idiomate quotidie recitaverint, de benignitate Apostolica dignatus est in perpetuum confirmare, et concedere sequentia privilegia, ac Indulgentias, animabus quoque in Purgatorio detentis per modum suffragii applicabiles, videlicet :

1. Indulgentiam Plenariam, tum die 3 maii in festo Inventionis Sanctissimæ Crucis D. N. J. C , quæ anniversaria

est fundationis hujus Societatis, quæque Lugduni contigit anno 1822, tum die 3 decembris in festo nempe S. Francisci Xaverii, ejusdem Societatis Patroni cœlestis, incipiendam a primis vesperis usque ad ultimæ utriusque festi Octidui diei solis occasum, semel tantum ejusmodi dierum spatio acquirendam, dummodo adscripti vere pœnitentes, confessi, sacraque Communione refecti vel Ecclesiam, seu publicum Oratorium pie Societati addictum, vel propriam Ecclesiam parochialem devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta Sanctitatis Suæ mentem oraverint.

Quod si festa hujusmodi a pia Societate in locis ubi legitime constituta est, celebrentur debitis cum facultatibus aliis diebus, et hæc celebratio transferatur post utriusque octavæ diem, Sanctitatis Sua indulsit, ut adscripti, qui dictam Plenariam Indulgentiam die 3 maii, ac die 3 decembris, vel infra respectiva eorum festorum octidua haud lucrati fuerunt, eamdem Plenariam Indulgentiam, si, ut supra rite dispositi Ecclesiam, vel publicum Oratorium, ubi festa prædicta celebrantur, devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, lucrari valeant a primis vesperis diei, in quem unum, vel alterum ex dictis festis transfertur, usque ad occasum solis ejusdem diei; et quoties ipsi adscripti respectivis Triduis dicta festa, vel cum celebrantur die, quo incidunt, vel etiam in casu, quo eadem transferri contingat, immediate præcedentibus, a pia Societate celebrandis, corde saltem contrito interfuerint, toties tercentum dierum Indulgentiam concessit.

2. Item Indulgentiam Plenariam, tum lucrandam ab omnibus piæ Societati adscriptis in die, qua ubique locorum debitis cum facultatibus semel in anno fiat solemnis commemoratio omnium adscriptorum, qui decesserunt, tum die, qua similis commemoratio variis in locis, et cum debitis facultatibus fiet a Consiliis Diœcesanis, a Chiliarchiis, Centuriis, vel Decuriis, pro respectivis fidelibus vita functis, qui ad idem Consilium Diœcesanum, Chiliarchiam, Centuriam, vel Decuriam pertinebant, a respectivis Christifidelibus eisdem adscriptis lucrandam, dummodo etiam, ut supra, vere pœnitentes, confessi, ac sacra Synaxi refecti respectivam Ecclesiam, vel publicum Oratorium, ubi commemorationes ejusmodi peragentur, devote visitarint, ibique per aliquod temporis spatium juxta consuetos fines oraverint.

Ut autem animæ fidelium defunctorum tam piæ ac salu-

tari Societati adscriptorum magis magisque suffragentur, Sanctitas Sua benigne concessit, ut omnia, et singula Altaria Ecclesiæ, vel Oratorii publici, in quibus tam generalis, quam peculiaris defunctorum, ut supra adscriptorum commemoratio perageretur, die, qua hæc commemoratio fit, privilegiata sint pro Missis, quæ in eisdem Altaribus a quocumque sacerdote in suffragium illorum adscriptorum celebrabuntur, pro quibus ea die vel generalis, vel peculiaris commemoratio celebretur.

3. Item Indulgentiam Plenariam, bis in mense acquirendam, duobus nempe cujuslibet mensis diebus, uniuscujusque adscripti arbitrio eligendis, quibus vere pœnitentes, et confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, necnon Ecclesiam, vel publicum Oratorium Societatis aut respectivam Ecclesiam parochialem visitaverint, ibique pariter per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint. Ex speciali autem gratia ejusdem Sanctitatis Suæ Romæ tum nuper enunciatam Plenariam Indulgentiam bis in mense acquirendam, tum duas alias Plenarias Indulgentias in diebus festis Inventionis Sanctissimæ Crucis, ac Sancti Francisci Xaveriis, vel in eorum respectivis octiduis elargitas lucrari poterunt adscripti, si, ut alias rite dispositi, loco visitationis Ecclesiæ seu publici Oratorii Societatis, aut propriæ Pareciæ, Ecclesiam S. Mariæ Magdalenæ Clericorum Regularium infirmis ministrantium, in qua primitus hæc pia Societas in alma Urbe constituta fuit, devote visitaverint, ibique, ut supra, oraverint.

4. Insuper Sanctitas Sua omnibus utriusque sexus Christifidelibus piæ Societati adscriptis benigne concessit Indulgentiam Plenariam, in mortis articulo acquirendam, dummodo tamen rite dispositi fuerint, vel saltem Sanctissimum Jesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint.

5. Tandem Sanctitas Sua clementer concessit Indulgentiam centum dierum, ab unoquoque ex adscriptis lucrandam, quoties, corde saltem contrito, præscriptas preces *Pater* nempe, et *Ave* cum Invocatione *S. Francisce Xaveri, ora pro nobis* recitaverint, vel aliquam eleemosynam (contrariis quibuscumque non obstantibus) præter obulum hebdomadalem, et in eumdem finem subministraverint, vel denique quodlibet aliud pietatis, aut charitatis opus peregerit.

6. Qui vero inter adscriptos infirmitatis causa, vel alias legitime fuerint impediti ad visitandam præscriptam Eccle-

siam, seu publicum Oratorium, etiam quia propria Ecclesia Parochialis valde admodum distet, ex speciali Sanctitatis Suæ gratia, easdem Indulgentias lucrari possunt, dummodo tamen cæteras omnes conditiones adimplentes, alia pia opera, vel preces a respectivis Confessariis injungendas præstiterint. Atque etiam Sanctitas Sua benigne indulsit, ut adscripti Christifideles, qui vel ob physicam infirmitatem, vel ob aliud legitimum impedimentum enunciato Triduo ante duo festa Inventionis Sanctissimæ Crucis, ac S. Francisci Xaverii, a pia Societate, ut supra dictum est, celebrando interesse nequeant, enuntiatam nihilominus tercentorum dierum Indulgentiam consequi valeant, dummodo privatim respectiva Tridua peragant.

7. Præterea Sanctitas Sua benigne concessit, ut omnes adscripti utriusque sexus, qui in religiosis Domibus, Collegiis, Conservatoriis, aliisque locis piis, omnes scilicet, qui *in Communitate*, ut vulgo appellant, vitam degunt, præfatas omnes Indulgentias lucrari possint, propriam Ecclesiam, vel ea deficiente, etiam privatum domus, qua degunt Oratorium seu Cappellam visitando, ibique, ut alias jam dictum est, orando, loco visitationis ejusdem in præscripta Ecclesia, vel Oratorio publico peragendæ, dummodo cæteras omnes conditiones fideliter adimpleverint.

Quapropter eadem Sanctitas Sua pium hoc Institutum ad saluberrimum Missionis opus fovendum et substentandum plurimum in Domino commendans, hæc omnia privilegia, et Indulgentias Apostolica auctoritate concessas publicari hoc Decreto absque ulla Brevis expeditione mandavit, ut omnes Christifideles eidem adscripti elargitis Indulgentiis, et Gratiis perfrui valeant, quibus etiam tam vivis, quam defunctis concessum est, ut participes sint Laborum, Orationum, Suffragiorum ac Sacrificiorum, quæ pro ipsis ab Episcopis et Missionariis per totum Orbem, ac ab universa Societate applicantur

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 17 octobris 1847.

F. Card. Asquinius Præfectus.
A. Archip. Prinzivalli Substit

626. — L'Ave Maria de s. Bonaventure.

Urbis et orbis. — Ne fideles ob apocriphas Indulgentias decipiantur, delatæ fuerunt preces huic Sacræ Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ pro declaratione, an Orationi, cujus initium *Ave, Maria, doloribus plena etc.* quæ Divo Bonaventuræ Ecclesiæ Doctori tribuitur,

revera Indulgentiæ a Clemente XIV san. me. sint adnexæ, prout in aliquibus Imaginibus B. M. V. Septem Dolorum, quæ per orbem circumferuntur, reperitur inscriptum; cum vero huic eidem Sac. Congregationi de præfata Indulgentiarum authenticitate non constet, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX in Audientia diei 23 decembris 1847 clementer indulsit, ut omnes utriusque sexus Christifideles, quoties corde saltem contrito ac devote prædictam Orationem recitaverint, toties centum dierum Indulgentiam lucrari possint, et valeant. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 decembris 1847.

F. Card. Asquinius Præf.
J. GALLO Secret.

Ave, Maria, doloribus plena : Crucifixus tecum : lacrymabilis fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Crucifixi; lacrymas impertire nobis crucifixoribus Filii tui, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

627. — Chemin de la Croix.

NANCEIEN. — Episcopus Nanceiensis postulat utrum erectio, et benedictio Stationum Viæ Crucis in Ecclesia, vel Oratorio ita fieri possit, ut ante ceremoniam, vel etiam die præcedenti quatuordecim Cruces cum Tabulis pictis, si quæ sint, suspendantur in locis præfixis, et earum benedictio fiat a Sacerdote ad eas ante Aram converso, quibus expletis, Sacerdos ad singulas Cruces genuflexus incensat, et orat more solito, vel utrum expositio, et suspensio fieri debeat durante ceremonia, quod quidem esset difficillimum?

Sac. Congregatio respondit : « Servandum in omnibus consuetudinem. » Atque ita decrevit die 31 januarii 1848.

628. — Acquisition des Indulgences.

CONSTANTIEN. — Josephus Gilbert. Presbyter canonicus honorarius Ecclesiæ Constantiensis Provinciæ Rothomagen. in Gallia, Superior Minoris Seminarii Mamvillæ in eadem Diœcesi, a Sac. Congr quærit : An quædam speciales preces quotidianæ sint necessario recitandæ ad obtinendas Indulgentias quæ a Summis Pontificibus fuerunt concessæ Sodalibus Congregationum de B. M. V. rite institutarum in Collegiis, et aliis locis etc Romanæ Congregationi consociatarum? Ratio dubii in eo statuitur quod hujusmodi pre-

ces non videantur requirere Decreta de Indulgentiis quæ sunt in Congregationibus Apostolica auctoritate concessæ?

Sac. Congregatio habita die 31 januarii 1848 in Ædibus Apostolicis Quirinalibus respondit : « Ubi nullæ sunt præscriptæ preces quotidianæ ad effectum lucrandi Indulgentias, non tenentur Christifideles ad aliquas determinatas recitandas. »

629. — Messes.

TOLOSAN. — Beatissime Pater, Augustus Daniel, Viceparochus de St. Exupere Diœcesis Tolosanæ, humiliter proponit casum infrascriptum : An quando requiritur Sacrificium Missæ pro Indulgentia lucranda, Missa possit offerri pro uno, et Indulgentia applicari pro altero?

Sac. Congregatio sub die 31 januarii 1848, audito quoque uno ex ejusdem Sac. Congregationis Consultoribus, respondendum esse censuit : « Communicetur Oratori votum Consultoris. »

Votum Consultoris. « Hanc eamdem quæstionem enucleandam sibi proponit doctissimus P. Joannes Cavallieri, scilicet an Indulgentia, et Sacrificium dividi queant? Respondet nexum quæstionis pendere ex verbis Indulti. Si Indultum cantet : Qui pro defuncto Missam in tali Altari dixerit, liberat animam ejus etc. tunc Sacrificium, et Indulgentia non possunt dividi, sed utrumque pro eodem defuncto est applicandum. Pariter si fundator, aut stipem erogans imponat onus celebrandi in Altari privilegiato, divisibilitas locum non habet : per impositionem quippe talis oneris censetur etiam voluisse applicationem Indulgentiæ. Si autem in Indulto omissum fuerit etc. *pro defuncto,* sed tantum datum fuerit ordinario modo pro Altaribus privilegiatis, tunc dividi potest Indulgentia, scilicet offerri Sacrificium pro uno, et Indulgentia applicari pro altero. Sic Sacerdos onus habens sacrificandi, sed non in Altari privilegiato, adhibet siquidem obligationem suam per applicationem Sacrificii, et liber est quoad obligationem Indulgentiæ, de qua nequit stipem percipere, quod simoniacum est. Quæ solutio et mihi arridet : nam Indulgentia etiam pro defunctis est donum ex Ecclesiæ thesauro depromptum, qui constat ex meritis Christi, Beatæ Mariæ Virginis, et aliorum Sanctorum; opera vero injuncta sunt conditio solum, sine qua effectum non sortitur Indulgentia : ergo aliud est Indulgentia, aliud opus injunctum. Porro si applicatio Indulgentiæ pro solis defunctis concessæ necessario conjuncta esset cum applicatione Sacrificii, Sacrificium, et Indulgentia forent unum et idem;

ergo Sacrificium non esset tantum opus injunctum, nec Indulgentia ex Ecclesiæ thesauro deprompta; sed ex valore infinito ejusdem Sacrificii, qui certe Ecclesiæ potestati non subest, sed voluntati Dei finito modo applicantis; atqui Sacrificium est tantum opus injunctum, et Indulgentia non ex valore, sed fructu Sacrificii; ergo non sunt unum et idem, adeoque Sacrificium et Indulgentia dividi possunt (saltem dum aliud in Indulto non exprimitur) et consequenter in hac hypotesi Sacerdos potest Sacrificium offerre pro uno, et Indulgentiam applicare pro altero. Hæc sunt, quæ sapienti judicio vestro, Eminentissimi Patres, subjicienda esse duxi. »

Atque ita Sac. Congregatio respondit die 31 januarii 1848.

630. — Confrérie du Rosaire.

BRIOCEN. — Episcopus Priocensis proponit humiliter casum ut infra : Sac. Congregatio Indulgentiarum responsum dedit negativum huic quæstioni scilicet : An sit necessarium pro Confraternitate Sanctissimi Rosarii B. M. V. ut Altari B M. V. apponatur Imago ejusdem cum quindecim Mysteriis in circum; cum vero dictæ Confraternitatis Institutio a PP. Dominicanis concessa infert necessitatem præfatæ imaginis, quæritur quid sit agendum? »

Sacra eadem Congregatio sub die 31 januarii 1848 decrevit respondendum esse : « In decisis sub die 23 septembris 1845 et notificetur P. Procuratori Generali Ordinis Prædicatorum. »

631. — Prière pour la Paix.

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, corde saltem contrito ac devote sequentes preces recitantibus, centum dierum Indulgentiam pro qualibet earumdem precum recitatione benigne concessit; iis vero Christifidelibus, qui una saltem vice singulis diebus per integrum mensem ipsas recitare pro more habuerint, Indulgentiam Plenariam, semel in uno quoque mense acquirendam, ea scilicet die, qua vere pœnitentes, confessi, ac Sacra Communione refecti, aliquam Ecclesiam devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, clementer est elargitus. Præsentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione; facta insuper potestate tam Plenariam, quam Partialem Indulgentiam animabus quoque in Purgatorio detentis applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 18 maii 1848.

F. Card. Asquinius Præf.

Jacobus GALLO Secretarius.

ANTIPHONA.

Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster.

℣. Fiat pax in virtute tua,

℟. Et abundantia in turribus tuis.

OREMUS.

Deus, a quo sancta desideria, recta consilia, et justa sunt opera; da servis tuis illam quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.

632. — Prière pour les temps de tribulation.

Vincent Palotti, prêtre romain, implore une indulgence de sept ans et sept quarantaines chaque fois et une indulgence plénière, une fois le mois, si on l'a pratiqué chaque jour, pour tous ceux qui réciteront la prière *Respice Domine* avec ses versets et feront l'offrande du Précieux Sang de Notre Seigneur au Père Eternel.

Die 6 augusti 1848.

Pro Gratia.

PIUS PP. IX.

633. — Traduction de la prière pour la paix.

URBIS ET ORBIS. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX concessit easdem Indulgentias. ut in Decreto (631) recitantibus Antiphonam et Orationem pro Pace, italico etiam idiomate.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 18 septembris 1848.

634. — Douzième édition de la Raccolta.

AUTHENTICITATIS OPUSCULI VULGO DELLA RACCOLTA DI ORAZIONI, ETC., DUODECIMÆ EDITIONIS ROMANÆ. — Cum Indulgentiarum usus Christiano populo maxime salutaris sit, ut ait sacra Tridentina Synodus, Romani Pontifices, quibus præcipua sollicitudo est de Dominici gregis salute procuranda, numquam defuerunt, quin certis, quibusque locis, cer-

tis, quibusque temporibus, injunctis operibus exequendis, Indulgentias sive Partiales, sive Plenarias ad Christifidelium spiritualem utilitatem elargirentur, atque ut de ipsius Indulgentiarum thesauri plenitudine omnes acciperent, plures quoque sacras preces, ac pia opera sacris pariter Indulgentiis ditari omni tempore studuerunt. Accidit tamen, immo persæpe evenire solet, ut ipsæ Indulgentiæ non acquirantur, vel quia eorum concessio ignoratur, vel quia ad lucrandas eas, quæ indiscriminatim in nonnullis, aut impressis foliis, sine hujus S. Congregationis approbatione reperiuntur, nec singulæ, nec integræ conditiones declarantur.

Quamobrem opportunum ac necessarium jamdudum videbatur, ut preces ipsæ, necnon pia opera, præcipue illa, quibus ex generalibus Summorum Pontificum concessionibus, Indulgentiæ sunt adnexæ, ex suis germanis fontibus fideliter haustæ et simul collecta atque ordine digesta in vulgus ederentur. Quod erat in votis, superioribus annis perfecit Reverendissimus Canonicus Telesphorus Galli claræ memoriæ, præfatæ Sacræ Congregationis Consultor. Prædictas enim preces, et pia opera in unum volumen accurate et non levi labore redegit, injunctas conditiones, pro Indulgentiis assequendis singillatim exposuit, typisque undecies in hac Urbe evulgavit. Cum vero ab Ecclesiasticis viris plurimisque Christifidelibus iterum urgeat hujusmodi Collectionis continuata petitio, ab Archipresbytero Aloisio Prinzivalli, Substituto Secretariæ hujus Sacræ Congregationis, nunc iterum ex Typographia Salvioniana in lucem editur, non modo ab ipso recognita, sed novis generalibusque concessionibus *a Pio IX Pontifice Optimo Maximo* locupletata.

Itaque Sacra hæc Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, non solum prædictum opus omnibus Christifidelibus vivis atque defunctis maxime perutile fore probavit, et ut authenticum recognovit, verum etiam monuit, ut si in quacumque ejusdem operis editione, seu versione cujuscumque idiomatis tam intra, quam extra urbem jam exarata, vel in posterum exaranda, dubium aliquod subinde emerserit, sive quoad Indulgentiarum concessiones, sive quoad præscriptas conditiones adimplendas, ad præsentem decimam secundam editionem Romanam in Actis ipsius Sac. Congregationis asservatam recursus habeatur : ac propterea, ut Decretum hoc omnibus omnino pateat typis similiter tum italico, tum latino idiomate impressum, ad calcem præfatæ editionis apponi ac referri mandavit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 28 augusti 1849.

F. Card. Asquinius Præf.
J. GALLO Secret.

635. — Prière contre les fléaux et les tribulations.

URBIS ET ORBIS. — Universis Catholici Orbis Christifidelibus, ut humillimas ad Deum preces ferventius effundant, ac propter Sanctum Nomen Ejus a flagellis suæ iracundiæ, atque ab omni tribulatione misericorditer eripiantur, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX supraenunciatas preces corde saltem contrito, ac devote recitantibus, centum dierum Indulgentiam, pro unaquaque vice lucrifaciendam, clementer in perpetuum est elargitus absque ulla Brevis expeditione.

Datum Neapoli in Suburbano Portici die 8 novembris 1849.

F. Card. Asquinius Præf.
Ed. BORROMÆUS Pro-Secret.

Adjuva nos, Deus, salutaris noster, et propter gloriam Nominis tui, libera nos; et propitius esto peccatis nostris propter Nomen tuum.

Psalmus 53. — Deus, in nomine tuo salvum me fac : et in virtute tua judica me.

Deus, exaudi orationem meam : auribus percipe verba oris mei.

Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, et fortes quæsierunt animam meam : et non proposuerunt Deum ante conspectum suum.

Ecce enim Deus adjuvat me : et Dominus susceptor est animæ meæ.

Averte mala inimicis meis : et in veritate tua disperde illos.

Voluntarie sacrificabo tibi et confitebor nomini tuo, Domine : quoniam bonum est.

Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me : et super inimicos meos despexit oculus meus. *Gloria Patri etc.*

℣. Propter gloriam Nominis tui libera nos.

℟. Et propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum.

OREMUS.

Preces populi tui, quæsumus, Domine, clementer exaudi, et qui juste pro peccatis nostris affligimur, pro gloria No-

minis tui misericorditer liberemur. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Te ergo quæsumus tuis famulis subveni, quos pretioso Sanguine redemisti.

636. — Archiconfrérie du Précieux Sang érigée à Rome dans l'église Saint-Nicolas in Carcere.

Attentis expositis, rebusque mature perpensis, utentes facultatibus Nobis a Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX tributis, omnes et singulas Indulgentias ac Privilegia in Summario recensita, tam pro Ven. Archisodalitate Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. in hac Alma Urbe erecta, ac pro quacumque alia ejusdem tituli Sodalitate, vel Pia Unione ipsi canonice aggregata, seu in posterum aggreganda, quam pro universis aliis Christifidelibus concessa, quatenus opus sit, confirmamus, ac de novo perpetuis futuris temporibus valitura, concedimus absque ulla Brevis expeditione, dummodo tamen unaquæque ex appositis conditionibus fideliter adimpleatur, revocantes quamcumque aliam præcedentem Indulgentiarum sive privilegiorum concessionem, ac proinde hoc idem Summarium uti authenticum a Nobis recognitum approbamus, typisque imprimi, ac publicari posse mandamus. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 19 januarii 1850.

D. A. Card. Bianchi Pro-Præf.
Jacobus Gallo Secret.

637. — Prière à Notre-Seigneur.

Urbis et orbis. — Cum statutum sit hominibus semel tantum mori, et a mortis momento pendeat æternitas, sive gloriæ in cœlum, sive perditionis apud inferos, congruum est, ut omnes Christifideles pias sæpius preces apud Deum Patrem misericordiarum effundant, ad implorandum iis, qui in extremo vitæ statu constituti animam agunt, divinæ gratiæ auxilium, sine quo impossibile est æternam vitam ingredi; quo fit, ut clementissimus Dominus eamdem et ipsis misericordiam pro infinita sua bonitate concedet, qui hoc caritatis officium pro animam agentibus in vita præstiterint Quapropter Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, ut majorem in modum excitati Christifideles in hujusmodi pio exercitio orandi pro animam agentibus intendant, precibusque sibi porrectis ad sacros Indulgentiæ thesauros

impertiendos annuens, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui præfatam Orationem, quæ incipit : *O Clementissime Jesu*, cum versiculo *Cor Jesu*, quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, corde saltem contrito, ac devote recitaverint, centum dierum Indulgentiam pro qualibet vice, benigne concessit. Iis vero, qui eadem animi dispositione, saltem ter in qualibet die, tribus tamen distinctis diei temporibus, per mensem tum Orationem tum versiculum recitaverint, Indulgentiam Plenariam, acquirendam die eorum arbitrio eligendo, quo, vere pœnitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, necnon aliquam Ecclesiam, vel publicum Oratorium visitaverint, ibique juxta mentem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium oraverint, pari benignitate elargitus est. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione, et cum facultate easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi.

Datum Neapoli in suburbano Portici die 2 februarii 1850.

F. Card. Asquinius Præf.

Ed. Borromæus Pro-Secret.

O clementissime Jesu, amator animarum, obsecro Te per Agoniam Cordis Tui Sanctissimi, et per dolores Matris Tuæ Immaculatæ; lava in Sanguine Tuo peccatores totius mundi nunc positos in agonia, et hodie morituros. Amen.

Cor Jesu in agonia factum, miserere morientium.

638. — Mois du Précieux Sang.

Urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito pio exercitio in Ecclesiis seu publicis Oratoriis per integrum mensem in honorem Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. peragendo (quocumque anni die, ac præviis debitis facultatibus, initium habeat) devote interessentibus, quo die præfati mensis id egerint, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, benigne concessit. Iis vero Christifidelibus, qui eidem pio exercitio decies jam interfuerint, Indulgentiam Plenariam, acquirendam semel infra dictum mensem, vel infra septem dies ipsum mensem immediate sequentes, die uniuscujusque arbitrio eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi ac S Communione refecti, aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, clementer est elargitus; itemque præfa-

tum Exercitium ut supra, quocumque similiter anni die incipiendo, sed privatim sive per peculiaria obsequia sive per devotas preces aut alios virtutum actus in honorem ejusdem Pretiosissimi Sanguinis peragentibus, Indulgentiam tercentum dierum, semel in qualibet ipsius mensis die lucrifaciendam : si vero per integrum mensem præmissa peregerint, Plenariam Indulgentiam vel in ultimo ex triginta diebus, vel pariter in uno ex septem sequentibus diebus consequendam, dummodo singulas injunctas conditiones supra expositas fideliter adimpleant, peramanter impertitus est. Insuper Eadem Sanctitas Sua omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, qui Ecclesiam Archiconfraternitatis Pretiosissimi Sanguinis, vel quamcumque aliam Ecclesiam seu publicum Oratorium, in quo Sodalitas, vel Pia Unio ejusdem tituli canonice reperitur erecta, sive quamcumque ex Ecclesiis Patrum Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis in prima mensis julii Dominica, necnon in feria sexta post quartam Quadragesimæ Dominicam, in qua officium recitatur de Pretiosissimo Sanguine, devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis prædictorum dierum, pari benignitate concessit, facta quoque potestate easdem tam Plenarias, quam Partiales Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi. Præsentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 4 junii 1850.

F. Card. Asquinius Præf.
J. Gallo Secret.

639. — Propagation de la Foi.

Urbis et orbis. — Cum aliqua difficultas irrepserit circa expositionem et intelligentiam articuli secundi alterius Decreti hujus Sac. Congregationis Indulgentiarum diei 17 octobris 1847 pro pia Societate Propagationis Fidei, hinc ipsa Sac. Congregatio, audito iterum Oraculo Sanctissimi Domini Nostri Pii PP. IX, eumdem articulum ita intelligendum esse declaravit : « Plenariam nempe Indulgentiam concessam fuisse omnibus piæ Societati adscriptis semel in anno, die scilicet qua ubique locorum debitis cum facultatibus solemnis commemoratio omnium adscriptorum, qui ex hac vita migrarunt, peragetur ; præterea iis orbis terrarum locis dumtaxat in quibus præfatæ Societatis quædam subdi-

visio existit, vel in posterum existet, in Consiliis videlicet Diœcesanis, Chiliarchiis, Centuriis, Decuriis, aut in aliquibus tamen ex hujusmodi Sectionibus, Indulgentiam similiter Plenariam concessam fuisse, tum die qua præviis jam dictis debitis facultatibus eadem solemnis commemoratio fiet unica vice in quolibet anno ab aliquo Consilio Diœcesano generaliter pro omnibus defunctis sub præfato Consilio dum decesserunt existentibus, acquirendam ab adscriptis tantum sub eodem pariter Consilio tunc existentibus; tum die qua, in omnibus ut supra, eadem commemoratio fiet ab aliqua Chiliarchia pro ipsius Chilarchiæ ex hac vita migratis, lucrifaciendam solummodo ab adscriptis eidem Chiliarchiæ; idemque dicendum de Centuriis et Decuriis; dummodo tamen ea die præfati adscripti singulas injunctas conditiones in eodem secundo articulo enunciatas fideliter adimpleant. Insuper declaravit Eadem Sanctitas Sua hoc sensu intelligenda esse Altaria Privilegiata, sive Ecclesiarum, sive publicorum Oratorium in quibus hujusmodi solemnis commemoratio vel generalis, vel partialis sit ut supra celebranda. Et tandem Idem Sanctissimus Dominus Noster, ut animæ defunctorum ipsius Societatis magis, magisque suffragentur, declaravit omnes et singulas Missas, quæ ubique terrarum sive ab uno sive à pluribus adscriptis pro uno, vel pro pluribus defunctis, dum mortem oppetierunt ad eamdem piam Societatem spectantibus, ad quodlibet Altare celebrari fient, vel a sacerdotibus adscriptis celebrabuntur, eadem in perpetuum gaudere gratia, ac si in Altari Privilegiato celebratæ fuissent. » Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secret. Sac. Congregationis Indul. die 10 septembris 1850.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

640. — Confrérie du Carmel; Scapulaires.

ORDINIS CARMELITARUM EXCALCEATORUM IN DICTIONE BELGICA. — Vicarius Provincialis Carmelitarum Excalceatorum in Belgio exponit in Constitutione Pauli V 30 octobris 1606 in qua conceduntur Indulgentiæ Confratribus et consororibus B M. de Monte Carmelo, disponitur, Indulgentias conferri fidelibus, qui confraternitatem ingrediuntur, et Habitum receperint.

Similiter in Summario Indulgentiarum a Confratribus ipsis lucrandarum, quod anno 1678, 22 martii, recognitum et approbatum fuit a Sac. Congregatione Indulgentiarum et

Reliquiarum, habetur, fideles ad illas consequendas ingredi debere in Confraternitatem canonice erectam, et ut legitimus sit ingressus eorum, oportere quod recipiant Scapulare benedictum a Superiore Religionis, seu ab alio Sacerdote facultatem habente eum benedicendi.

Pari modo Clemens XI in suo Brevi 24 novembris 1702, confirmat quoddam Decretum Eminentissimi Sacripante Ordinis Carmelitarum Protectoris, in quo dicitur: « Admissos ad aliquam canonice erectam Confraternitatem hujusmodi teneri prima vice recipere Habitum, seu Scapulare benedictum a Superioribus Religionis, vel ab alio sacerdote cui dicta benedicendi facultas fuerit attributa. »

Tandem Sac. Congregatio Indulgentiarum anno 1840 declaravit valere adscriptionem fidelium in Confraternitatem Scapularis, dummodo in iis adscribendis serventur substantialia, idest habitus benedictio, illius impositio, et ad Confraternitatem receptio.

Jam vero Sacerdotes Congregationis Sanctissimi Redemptoris solent in Belgio, occasione Sacrarum Missionum, generaliter, et unica formula benedicere nonnulla Scapularia, inter quæ illud B. Mariæ de Monte Carmelo, quæ tunc fideles in manibus gestant, ac postea manibus propriis sibi ipsis imponunt et spargitur in vulgus a sacerdotibus prædictis quod per hoc fideles rite et recte in Confraternitatem admittantur, et Indulgentias acquirant a Summis Pontificibus impertitas illis, qui Confraternitatem ingredientur, et Habitum receperint, et istud ex Rescripto quodam san. me. Pii PP. VII hic ad verbum relato :

« Cum nonnulli Sacerdotes Congregationis Sanctissimi Redemptoris facultatem hodie habeant, et alii imposterum habere possint benedicendi Scapularia quorumdam Ordinum Regularium cum lege eadem imponendi singulis illis fidelibus, qui iis uti exoptant, adhibendo formulam in actu impositionis : *Accipe Scapulare etc.* et cum obligatione eisdem fidelibus tradendum proprium nomen describendum in Albo illius Ordinis, ad quem pertinet Scapulare ; cumque occasione Sacrarum Missionum in actu prædicationis, innumera a fidelibus exhibeantur Scapularia benedicenda, proindeque præfatus ritus servari nequeat : Superior Generalis prædictæ Congregationis humillimis præcibus petiit a Sanctissimo Domino Nostro Pio VII Pontif. Max. ut in hoc casu, non obstante omissione præscriptæ formæ, fas sit imposterum supradictis sacerdotibus præfata Scapularia benedicere, ac si eadem servata fuerit.

« Sanctitas Sua, me infrascripto Secretario referente, benigne annuit pro gratia juxta petita.

« Die 8 januarii 1803.

« F. De Carpineo, S. R. C. a Secretis. »

Itaque ut habeatur certa regula ad instructionem fidelium, et judicari possit in facto sintne validæ adscriptiones hujusmodi in Confraternitatem Sacri Scapularis, Orator poscit resolutionem sequent. dubiorum:

1°. An Rescriptum san. me. Pii PP. VII extendi possit etiam ad Scapulare B. Mariæ Virginis de Monte Carmelo, licet de eo in supplici libello non fiat expressa mentio?

2°. An Rescriptum san. me. Pii PP. VII *juxta petita* extendi debeat, non solum ad benedicendum Scapularia parva sicuti vult supplex libellus, sed etiam ad dispensandum aggregandos a receptione habitus de manu sacerdotis, et ab eorum formali admissione in Confraternitatem B. Mariæ de Monte Carmelo, quæ sunt res distinctæ a simplici benedictione habitus, cum illæ stare possint sine ista, quemadmodum stant sæpe sæpius in fidelibus aggregatis, et ex mera devotione volentibus benedictionem novi Scapularis substituendi veteri attrito?

3°. An per Rescriptum san. me. Pii PP. VII licet non habeatur clausula *contrariis non obstantibus*, vel quid simile, derogatum sit sufficienter Brevibus Apostolicis, et Decreto Sacræ Congregationis Indulg. supra enumeratis; adeo ut, deficiente impositione Scapularis per manum sacerdotisi bidem præscripta, ac expressa receptione ad Confraternitatem Ordinis, valida sit admissio fidelium in Confraternitatem et fruantur Indulgentiis et gratiis?

4°. An per declarationem posteriorem Sac. Congregationis Indulg. anno 1840, volentem ut substantiale in aggregandis impositionem habitus de manu sacerdotis, etc., censendum sit derogatum Rescripto san. me. Pii PP. VII anno 1803?

Sac. Congregatio die 31 januarii 1848 respondit, ut infra: Ad primum : « Affirmative. » Ad secundum : « Affirmative, facto verbo cum Sactissimo pro sanatione ad cautelam quoad præteritum, et pro concessione extensionis Indulti, quatenus opus sit quoad futurum. » Ad tertium : « Affirmative in sensu præcedenti. » Ad quartum : « Negative. » Et facta de omnibus relatione Sanctissimo Domino Nostro die 19 septembris 1850, Sanctitas Sua benigne annuit in omnibus juxta Sac. Congregationis vota.

641. — Autel privilégié.

Beatissime pater, N., Sacerdos diœcesis Cenomanensis in Gallia, ad pedes S. V. provolutus, humiliter exponit quod ipse personali altaris privilegio ter in hebdomade gaudeat et bona fide crediderit licere eos dies ad applicandam indulgentiam eligere, quibus nigro colore non licet uti, juxta rubricas suæ diœcesis, dictasque dies de industria elegisse, ut circiter 250 missas persolveret, quæ sibi ea conditione datæ erant, ut in iis recitandis Indulgentiam applicaret. Exorto dubio de validitate applicationis indulgentiæ, a S. V. enixe petit num valide sic potuerit de industria dies eligere quibus non licet uti nigro colore, et supposito quod non potuerit, ut sibi benigne de thesauro Ecclesiæ compensare dignetur pro missis invalide sic, quoad Indulgentiæ applicationem, recitatis. Et Deus, etc.

Declaratio. — Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis præposita, die 2 julii 1669, declaravit : « Celebratione missarum sanctorum ritus duplicis revera satisfieri ac suffragari pro missis privilegiato altari addictis, quod postea etiam declaratum est a S. Rituum Congregatione, die 5 aprilis 1687, necnon confirmatum anno subsequenti a Ven. Innocentio XI pro Dominicis aliisque diebus privilegiatis, in quibus defunctorum missæ celebrari vetitum est. Deinde eadem Congregatio, die 20 julii 1751, declaravit quod missæ quæ dicuntur tempore officii generalis pro defunctis vel in festis Sanctorum ritus duplicis, vel in dominicis tunc occurrentibus, gaudeant privilegio. Et non obstante clausura *quandocumque sacerdos aliquis missam defunctorum die*, etc., celebraverit, in concessionibus fortasse apposita, S. M. Clemens XIV, ex audientia die 7 martii 1771, declaravit constare de privilegio ad formam resolutionum S. Congregationis, etc. In quorum fidem, etc.

Datum Romæ ex secretaria S. Congregationis Indulgentiarum, die 11 martii 1851.

A. Archipresbyter Prinzivalli Substitutus.

642. — Œuvre pie des soldats.

Galliarum. — Humillimis delatis precibus Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX ab Ernesto de Rayneval, in ipsis exposuerat Orator quamdam tum Ecclesiasticorum, tum Sæcularium piam Societatem, quæ gallice *L'Œuvre pie des Soldats* dicta est, Lutetiæ Parisiorum ab anno 1848 inchoatam fuisse, cujus peculiaris finis est milites ab ignorantia Catholicæ Religionis avertere, eosque in fidei rudimenta informare; hinc variis in civitatibus per Galliam diffunditur,

atque in Oratoriis vel in cubiculis penes nonnullas Ecclesias eos ad lectionem et scriptionem ediscendam, coadunat, aut eos Christianam edocet Doctrinam, aut eis pietatis libros distribuit, ex qua singulis fere diebus ex præfatis Religionis Scholis, copiosus salutis æternæ fructus dimanat. Cum vero postulasset in eisdem precibus dictus Orator pro aliquibus Indulgentiis elargiendis tam omnibus Christifidelibus præmemoratæ Societatis in quinquaginta fere Galliæ Locis jam existentis, quam aliis in ipsius Galliæ Locis in posterum exstituræ, necnon cæteris Christifidelibus quocumque modo ad præfatam Societatis propagationem cooperantibus, quam singulis militibus pro eorum facultate dictis Lectionibus seu pietatis Collationibus interessentibus, idem Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, enixis Oratoris votis inclinatus, clementer indulsit, ut omnes et singuli Christifideles Sodales cooperatores, et milites, qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium in quatuor infra annum præcipuis festis ad uniuscujusque libitum eligendis, necnon in festivitate S. Mauritii, militum Patroni, vel in quatuordecim diebus unumquodque ex præfatis quinque festis immediate sequentibus devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis ultimi diei uniuscujusque ex prædictis quindenis, ac semel tantum in qualibet quindena lucrifaciendam consequantur: eisdem vero singulis supraenunciatis Christifidelibus qui hujusmodi Collationibus tam ad docendum, quam ad discendum corde saltem contrito interfuerint, quoties id egerint, septem annorum Indulgentiam est impertitus; unicuique tandem militi alicujus Commilitis conversioni pro viribus cooperanti, Indulgentiam unius anni singulis vicibus acquirendam, dummodo actum contritionis eliciat, benigne concessit. Voluit autem Eadem Sanctitas Sua has gratias perpetuis futuris temporibus suffragari. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 12 maii 1851. *F. Card. Asquinius Præf.*

J. Gallo Secret.

643. — Rosaire.

Urbis et Orbis. — Ut magis devotio erga Deiparam semper Virginem in fidelium cordibus incrementum suscipiat, præsertim vero per efficacissimam Sanctissimi Rosarii depre-

cationem, in qua mysteria quoque nostræ reparationis recoluntur, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, humillimis precibus tum Vicarii generalis, tum generalis Procuratoris totius Ordinis Patrum Prædicatorum, benigne inclinatus, prævia confirmatione singularum Indulgentiarum, quæ per gloriosos Prædecessores suos tam sodalibus Confraternitatis Sanctissimi Rosarii, quam universis Christifidelibus Rosarium recitantibus fuerant elargitæ, ipsis sodalibus ceterisque fidelibus Rosarium recolentibus novas Indulgentias clementer impertitus est: indulsit nempe ut Confratres et Consorores cujuscumque sodalitatis Sanctissimi Rosarii tam canonice erectæ quam in posterum canonice erigendæ, qui aliquam Ecclesiam in sequentibus festivitatibus Conceptionis, scilicet, Nativitatis, Annunciationis, Visitationis, Purificationis, Præsentationis et Assumptionis B. Mariæ Virginis, itemque in duabus tantum Quadragesimæ feriis sextis, ad uniuscujusque libitum eligendis, necnon in Resurrectionis D. N. J. C. Dominica, in Ejusdem Ascensionis festo, ac in Dominica Pentecostes devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, Indulgentiam Plenariam, incipiendam a primis vesperis usque ad occasum solis duodecim prædictorum dierum, consequantur, dummodo iis diebus vere pœnitentes, confessi sacraque Communione fuerint refecti. Decem vero annorum totidemque quadragenarum Indulgentiam, semel in die lucrifaciendam, sodalibus aliisque Christifidelibus qui corde saltem contrito tertiam Rosarii partem devote, sive domi, sive in Ecclesiis, seu publicis vel privatis Oratoriis conjunctim recitaverint, peramanter est elargitus. Iis tandem fidelibus hujusmodi sodalitati haud adscriptis, qui præfatam tertiam Rosarii partem ter saltem in qualibet hebdomada eodem modo recitare pro more habuerint, Indulgentiam Plenariam in ultima singulorum mensium Dominica acquirendam, si vere pœnitentes, ut supra, confessi ac sacra Synaxi refecti, aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, ibique juxta præmemoratum finem per aliquod spatium temporis oraverint, benigne concessit. Voluit autem Eadem Sanctitas Sua, ut omnes et singulæ præfatæ Indulgentiæ, non modo animabus in purgatorio existentibus applicabiles, sed etiam perpetuis futuris temporibus sint valituræ absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 12 maii 1851. *F. Card. Asquinius Præf.*

A Columbo Secret.

644. — Confréries du Rosaire.

Præter Indulgentias sodalibus S. Rosarii a summis Pontificibus Ven. Innocentio XI, die 31 julii 1679; Pio VII, 16 februarii 1808, concessas, atque a Ssmo D. N. Pio PP. IX ex decreto S. Congr. Indulgentiarum, die 12 maii 1851, ampliatas; Benedictus PP. XIII, san. me., ex decreto ejusdem S. Congr., die 13 aprilis 1726, omnibus utriusque sexus Christifidelibus Rosarium, vel saltem tertiam ejus partem, corde saltem contrito ac devote recitantibus, pro qualibet Oratione Dominica, et pro qualibet Angelica salutatione, Indulgentiam centum dierum; recitantibus vero quotidie per integrum annum idem Rosarium, vel pariter saltem tertiam ejus partem, Plenariam Indulgentiam semel in anno, dummodo vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, benigne concessit, declarando, ut ex alio S. Congr. Decreto diei 12 augusti 1726, quod ipsi Christifideles coronam seu Rosarium habeant a Patribus Ordinis Prædicatorum de more benedictum atque ipsum recitent, Reparationis Nostræ mysteria devote recolentes, quamvis pro præfatis Indulgentiis lucrifaciendis sufficiat idiotis recitatio tantum ejusdem Rosarii, ut ex sua constitutione diei 23 maii 1727. Insuper idem Ssmus D. N. Pius PP. IX, citato Decreto diei 12 maii 1851, universis similiter Christifidelibus concessit decem annorum totidemque quadragenarum Indulgentiam, semel in die acquirendam, si corde saltem contrito, tertiam Rosarii partem devote sive domi, sive in Ecclesiis, seu publicis, vel privatis Oratoriis, conjunctim recitaverint; iis vero qui præfatam tertiam Rosarii partem ter saltem in qualibet hebdomada eodem modo recitare pro more habuerint, Indulgentiam Plenariam in ultima singulorum mensium Dominica percipiendam, si vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, peramanter impertitus est; facta quoque potestate singulas supraenunciatas Indulgentias tam a Benedicto PP. XIII, quam ab eadem Sanctitate sua concessas, animabus in Purgatorio detentis applicandi. Præsentibus in perpetuum valituris. In quorum Fidem, etc.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem S. Congregationis Indulgentiarum, die 2 augusti 1851.

A. Archip. PRINZIVALLI Substitutus.

645. — Propagation de la Foi.

URBIS ET ORBIS. — Cum scopus præclaræ Societatis Fidei Propagationis ille sit, ut Christifideles utriusque sexus huic

cœtui adscripti, et piis precibus, et eleemosynis in id conveniant, ut et Patrem misericordiarum pro dilatatione Fidei Catholicæ exorent, et mediis et sumptibus concurrant iis sustinendis oneribus, quæ pro ejusdem Fidei dilatatione necessaria omnino sunt, hinc ipsi Christifideles, qui eidem adscribuntur, hoc sibi præcipue assumunt, recitandi nempe quotidie Orationem Dominicam, et Salutationem Angelicam cum versiculo : « S. Francisce Xaveri, ora pro nobis » et rite præscriptum obulum hebdomadalem erogandi. Quamvis autem hujusmodi eleemosynæ elargitio admodum tenuis facile a Christifidelibus queat sustineri, nonnulli tamen hominum in hac lacrymarum valle ea rerum conditione sæpe vexantur qua exiguam quidem eleemosynam hebdomadalem præ sua inopia conferre prohibentur. Quare Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, dum Gratias et Indulgentias hucusque Pio Operi Propagationis Fidei a suis Prædecessoribus concessas, servato tamen quoad durationis tempus earumdem concessionum tenore, confirmat, memoria recolens se in terris vices gerere Divini Reparatoris humani generis, qui hoc in mundo, et exemplo paupertatis cultorem se exhibuit, et verbis paupertatem cum virtute conjunctam in honore voluit haberi, hujusmodi vere pauperibus Christifidelibus Ecclesiæ thesauros aperuit, ac propterea clementer indulsit, ut si qui Christifideles ita pauperes sint, ut hebdomadalem obulum omnino nequeant elargiri (quod uniuscujusque conscientiæ remittendum esse mandavit) et rite adscribi possint inter Sodales, vel jam adscripti, sed qui in posterum id præstare non possent, tanquam sodales omnino habeantur, ita ut omnibus Indulgentiis et Gratiis Fidei Propagationis Sodalibus concessis fruantur, dummodo tamen quidpiam pecuniæ, etiam in minima quantitate, juxta uniuscujusque vires et conscientiam, saltem quolibet mense, Societatis Propagationis Fidei collectoribus, usquedum in hoc veræ paupertatis statu maneant, elargiantur, quibuscumque in contrarium non obstantibus. Cæterum, dum Sanctitas Sua hoc speciali Decreto consuluit ne hujusmodi vere pauperes Christifideles gratiis ac Sac. Indulgentiarum thesauro priventur, expresse etiam mandavit, ut omnes terrarum Orbis Christifideles magis magisque in Domino excitentur, præcipue autem ii, quos bonorum omnium largitor Deus fortunis ac reditibus locupletavit, singuli autem pro eorum viribus, ut piæ huic Societati nomen dare quamprimum solliciti precibus ac eleemosynis ad finem præclarum Catholicæ Fidei propagationis concurrant, ac Indulgentis et Gratiis a pia Matre Ecclesia copiose concessis perfruantur. Quapropter animarum Pas-

tores, et præcipue Locorum Ordinarii, Fidei ac Religionis dilatandæ zelo succensi, verbis et scriptis subditos sibi fideles ad præclarum opus substentandum inflamment, et simul omnes preces, supplicationesque apud Deum Patrem Omnipotentem offerre quotidie non cessent, ut cum messis multa sit, mittere dignetur operarios in vineam suam, et opportunis subveniat auxiliis ad onera ingentia ubique terrarum perferenda pro majori Catholicæ Ecclesiæ dilatatione, ut omnibus tandem hominibus in unitatem fidei occurrentibus fiat unum ovile, et unus Pastor. Præsenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secret. Sac. Congregationis Indulgentiarum die 5 augusti 1851.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

646. — Prière à la Sainte Vierge contre les tentations.

Urbis et orbis. — Cum Reverendissimus P. Præpositus Generalis Societatis Jesu humillime exposuisset, nonnullos ejusdem Societatis alumnos instituendis in pietate et litteris adolescentibus potissimum addictos, ad elidendos conatus inimici humanæ naturæ, qui malis artibus, instigatione et consiliis pravorum ejusdem ætatis sociorum, ipsorum etiam non raro parentum exemplis in perniciem, præsertim ad mores dissolutos trahere eos nititur, præsentissimum auxilium se habituros confidere si ipsis insinuare valeant, ut in periculis seu tentationibus contra castitatem ad Beatæ Virginis Mariæ patrocinium confugiant; cumque ad hunc finem consequendum ipsi Societatis Jesu alumni præopportunam esse experti sint praxim recitandi mane et vespere post Salutationem Angelicam præfatam orationem : *O Domina mea! O Mater mea! Tibi me totum*, etc., et in quavis tentatione aspirationem breviorem : *O Domina mea! O Mater mea! Memento me*, etc., hinc supradictus Reverendissimus P. Generalis enixis precibus supplicationem porrexit Sanctitati Suæ ad facilius inducendos juvenes ad eamdem praxim amplectendam ut Sacro Indulgentiarum thesauro de benignitate Apostolica illam adhibentes ditare velit. Quapropter Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, enunciatis precibus benigne annuens, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui præfatam Orationem quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, mane et vespere post dictam cum fervore, et corde saltem contrito, Salutationem Angelicam, recitaverint, Indulgentiam centum dierum semel in die; iis vero qui singulis diebus per mensem id præstiterint, Plena-

riam, semel in mense acquirendam, ea die qua vere pœnitentes, confessi ac sacra Communione refecti aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ oraverint; et quoties in quavis tentatione præfatam aspirationem tantum breviorem, quocumque pariter idiomate, dummodo versio sit fidelis, corde pariter contriti, ac devote recitaverint, toties quadraginta dierum Indulgentiam clementer elargitus est. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione, et cum facultate easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 5 augusti 1851.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Colombo Secret.

ORATIO.

O Domina mea! O Mater mea! Tibi me totum offero, atque ut me Tibi probem devotum, consecro Tibi hodie oculos meos, aures meas, os meum, cor meum, plane me totum. Quoniam itaque tuus sum, o bona Mater, serva me, defende me, ut rem ac possessionem tuam.

Aspiratio in quavis tentatione. — O Domina mea! O Mater mea! memento me esse tuum. Serva me, defende me, ut rem ac possessionem tuam.

647. — Couronne angélique en l'honneur de s. Michel archange.

Ex pia quadam traditione fertur Sanctum Michaelem Archangelum, cœlestis militiæ principem, anteactis temporibus cuidam piæ feminæ speciale cultum illi præstanti quotidie, significasse gratum sibi futurum, si particularis precationis formula in usum induceretur ad sui Angelorumque omnium honorem, quo potiora beneficia præstarentur publicis in necessitatibus, præsertim catholicæ Ecclesiæ, cui ut olim Synagogæ Israelitæ, incessanter opitulatur. Familiaris erat hæc precandi formula cuidam sanctimoniali ex Ordine Carmelitarum degenti in asceterio Fori Cassii, diœcesis Viterbiensis, quæ cum bona sanctitatis fama vita cessit, anno 1751, post multas infirmitates, easque gravissimas ad plurimos annos ad heroicæ patientiæ gradum toleratas, et pia hæc consuetudo usque ad præsens interrupta nunquam, utiliter perseverat. Cupientes vero nonnullæ ex eisdem sanctimonialibus ut spiritualia jam assequnta bona fidelibus omnibus communia reddantur, Sanctissimum Do-

minum Nostrum Pium Papam IX humillime rogarunt, per eamdem precationem, quæ *Corona Angelica* audit, posse ab omnibus, qui devote illam recitaverint, assequi sequentes indulgentias, nimirum:

I. Septem annorum cum totidem quadragenis pro qualibet vice.

II. Centum dierum pro qualibet die, quo quis penes se se habeat Coronam prædictam, vel deosculetur numisma Angelorum illi appensum.

III. Plenariam semel in mense, si quotidie illam recitaverit quisquam, si vere pœnitens sacraque synaxi refectus speciatim oraverit pro exaltatione Sanctæ Matris Ecclesiæ et conservatione Summi Pontificis.

IV. Eamdem plenariam iisdem sub conditionibus sequentibus in festis : Apparitionis S. Michaelis Archangeli, die 8 maii; 2. Dedicationis ejusdem, die 29 septembris; 3. S. Gabrielis Archangeli, die 24 octobris; 4. SS. Angelorum custodum, die 2 octobris.

Sanctitas Sua, referente me subscripto secretario, attentis expositis aliisque peculiaribus circumstantiis animum suum moventibus, de speciali gratia benigne in omnibus annuit juxta expositas preces, præcepitque, ut per Sacrorum Rituum Congregationem, absque ulla Brevis expeditione, decretum ederetur concessionis prædictarum indulgentiarum recitantibus recensitam Angelicam Coronam, ac specialis facultatis confessario pro tempore prædicti asceterii benedicendi in forma consueta easdem Coronas. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 8 mensis augusti anno 1851.

A. C. Lambruschini, S. R. C. Præf.
J. F. FATATI S. R. C. Secr.

Ex audientia Sanctissimi, die 24 novembris 1851. Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX indulgentias tam plenarias, quam partiales per decretum Sacrorum Rituum Congregationis die 8 augusti 1851, ut in precibus concessas, declaravit applicari posse animabus etiam in purgatorio detentis. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum.

F. C. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secr.

648. — Archiconfrérie de la Trinité des Pèlerins, à Rome.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Summarium uti authenticum recognovit, ac typis imprimi et publicari posse censuit. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 9 augusti 1851.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Colombo Secret.

649. — Jaculatoire en l'honneur de Notre-Seigneur.

Urbis et orbis. — Ad humillimas preces P. Procuratoris Generalis Clericorum Regularium de Somascha nuncupat. Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX benigne inclinatus, universis Christifidelibus, qui cordem saltem contrito sequentem Jaculatoriam, uti asseritur, a S. Hieronymo Æmiliani eorumdem Clericorum Regularium Fundatore, recitatam : *Dulcissime Jesu, ne sis mihi Judex, sed Salvator*, quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, devote recitaverint, Indulgentiam quinquaginta dierum, pro qualibet ipsius Jaculatoriæ recitatione peramanter in perpetuum est elargitus. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 augusti 1851.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Colombo Secret.

650. — Chapelet des Cinq plaies.

Urbis et orbis — Cum pietas ac devotio fidelium erga Divini Reparatoris Nostri Passionem ubique suscipiat incrementum, per spiritualia præsertim exercitia, sacrasque Missiones, quæ ab Alumnis Ven. Congregationis Clericorum Regularium Excalceatorum Sanctissimæ Crucis et Passionis D. N. J. C. peraguntur, Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX humillimas porrexit preces Reverendissimus Præpositus Generalis ejusdem Congregationis ut Indulgentias universis Christifidelibus Coronam quinque Vulnerum Christi Domini Salvatoris a sa. me. Leone PP. XII Prædecessore Suo elargitas, de Apostolica benignitate extendere dignaretur. Votis itaque Oratoris clementissime susceptis, Sanctitas Sua ut Crucifixi Passionis et Plagarum memoria per frequentiorem præfatæ Coronæ recitationem in fidelium cordibus validius infigatur, non modo confirmavit singulas

Indulgentias in Summario Sac. hujus Congregationis Indulgentiarum sub die 20 decembris 1823 recensitas, verum etiam omnibus utriusque sexus Christifidelibus ipsam Coronam decies saltem in quolibet mense devote recitantibus, Indulgentiam Plenariam in festivitatibus Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniæ, Sanctissimi Nominis Jesu, Dominica Resurrectionis, Ascensionis, Corporis Christi, ac Transfigurationis D. N. J. C. vel in eorum octiduis, incipiendam a primis vesperis prædictarum festivitatum usque ad totas earumdem festivitatum Octavas, semel tantum spatio uniuscujusque octidui ab unoquoque acquirendam, dummodo iis diebus vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, peramanter voluit impertiri. Facta quoque potestate easdem Indulgentias animabus in Purgatorio detentis applicandi. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituris, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secret. Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 augusti 1851.

F. Card. Asquinius Præf.
J. Gallo Secret.

651. — Ecoles nocturnes de Rome.

Urbis. — Cum Pium Institutum, vulgo *delle Scuole Notturne di Religione* nuncupatum, pluribus ab hinc annis in hac alma Urbe exortum sit, cumque in erudienda spiritu intelligentiæ ac pietatis juventute quotidie suscipiat incrementum, R. P. D. Carolus Aloisius Morichini, Archiepiscopus Nisibensis, illius Instituti Præses, SS. Dominum Nostrum Pium IX enixis precibus rogavit, ut ad zelum in viros ecclesiasticos, cœterosque Instituti cooperatores inflammandum, atque ad pietatem in adolescentium corda quam maxime excitandam, de Apostolica benignitate nonnullas Indulgentias ac Privilegia elargiri dignaretur. Quapropter Sanctitas Sua, votis ipsius Oratoris Præsidis clementissime susceptis, ea propria manu remisit die 29 julii hujus anni ad me infrascriptum Sac. Congregationis Indulgentiarum Secretarium pro opportuna de his eidem Sanctissimo relatione facienda : qua absoluta in Audientia diei 15 septembris currentis anni, eas omnes et singulas Indulgentias Privilegia de Ecclesiæ thesauro præfato Instituto dignatus est impertiri. Quas quidem Indulgentias et Privilegia voluit Eadem Sanctitas Sua non modo perpetuis futu-

ris temporibus fore valitura, verum etiam simillibus Institutis extra Urbem erectis ac in posterum erigendis in perpetuum pariter communicabiles per Præsidem pro tempore Romani Instituti; dummodo tamen tales erectiones de respectivi Locorum Ordinarii licentia sint peractæ vel peragendæ. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsentibus valituris absque ulla Brevis expeditione.,

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 15 septembris 1851.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Colombo Secret.

652. — Autel privilégié.

Incerti loci. — Cum ex Decreto Sac. Congregationis Rituum sub die 2 septembris 1741, in Missis defunctorum in paramentis nigris non ministretur Eucharistia per modum Sacramenti extrahendo pixidem a custodia et paramenta nigra hic exclusive intelligantur, ita ut liceat ministrare Eucharistiam per modum sacramenti, si Missa de Requiem dicatur in paramentis violaceis (S. Ligor. de Euchar. num. 249); et ex altera parte, ex responso Sac. Congregationis Indulgentiarum sub die 11 aprilis 1840, cum Sacerdos debeat celebrare in paramentis nigro colore diebus non impeditis, ut Altaris Privilegiati Indulgentiam consequatur, quæritur :

1°. Utrum in allata responsione Sac. Congregationis Indulgentiarum 11 aprilis color niger pariter sensu exclusivo debeat intelligi, ita ut Indulgentiam Altaris Privilegiati non consequatur qui (v. gr. ad administrandum Eucharistiam per modum sacramenti) cum paramentis violaceis missam de Requiem celebraret.

2°. Utrum qui hac vel alia quacumque ratione Indulgentiam Altaris Privilegiati non lucretur, possit satisfacere applicando aliam Indulgentiam Plenariam defunctis pro quibus ad Altare privilegiatum celebrare debuerat?

Sac. Congregatio respondit. Ad primum : « Ut fruatur Altari privilegiato sacerdos diebus non impeditis celebrare debet missam defunctorum, et uti paramentis nigris, vel ex rationabili causa violaceis. »

Ad secundum : « Negative. » Et ita decrevit die 16 februarii 1852.

653. — Autel privilégié.

Incerti loci. — Caius sacerdos, habens Privilegium personale Altaris privilegiati bis aut ter in hebdomada, accepto stipendio pro Missa celebranda in Altari privilegiato, ex prætextu personalis privilegii ejusdem Altaris privilegiati, celebrat in Altari non privilegiato.

Quæritur an bene se gerat, et utrum oneri suscepto satisfaciat.

Sac. Congregatio respondit : « Affirmative. » Die 16 februarii 1852.

654. — Jubilé.

Urbis et orbis. — In Sacra Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, apud Vaticanas Ædes die 16 februarii 1852 habita, duo enodanda delata fuerunt dubia : 1°. An scilicet in Jubilæo tum ordinario, tum extraordinario, servandæ sint omnes regulæ a S. P. Benedicto XIV traditæ, quibus non adversatur Bulla Jubilæi ? 2°. In Bulla Jubilæi solet prescribi visitatio plurium Ecclesiarum ejusdem civitatis aut loci : sed plurimis in locis unica adest Ecclesia. An in hoc casu Episcopus possit visitationem cœterarum Ecclesiarum in aliud opus pium commutare; vel etiam Cappellam, Altare, Crucem, aliumve pium locum Ecclesiarum loco visitandum designare? Cum vero Eminentissimi Patres in generalibus comitiis ut supra habitis, re mature perpensa, fuerint in voto quoad primum : « Affirmative; » quoad vero secundum : « Supplicandum a Sanctissimo ut per Decretum generale facultatem tribuat Ordinariis toties visitandi unicam Ecclesiam quot sunt Ecclesiæ pro acquisitione Jubilæi visitandæ ; » de omnibus per me infrascriptum Sac. Congregationis Cardinalem Præfectum Sanctissimo Domino Nostro PP. Pio IX facta fuit relatio in Audientia diei 15 martii 1852, et Sanctitas Sua de Apostolica benignitate, resolutionem ejusdem Sac. Congregationis approbavit, ac propositam facultatem Ordinariis in casu et ad effectum de quo supra benigne concessit, et ut prædicta concessio omnibus patefiat, per Decretum generale publicandam esse mandavit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Columbo Secret.

655. — Confréries.

BRIOCEN. — Ante tempora luctuosæ memoriæ perturbationis in Gallia anno 1769 in pluribus Diœcesis Briocensis Ecclesiis parochialibus existebant Confraternitates quæ canonice fuerant erectæ, sicuti adhuc pro aliquibusdam constat authenticis monumentis, quæ quidem Ecclesiæ dispersis seu occisis pastoribus, derelictæ fuerunt vel dirutæ. Vi Concordati de rebus ecclesiasticis inter primum Consulem et Almam Curiam (anno 1801 die 15 julii, artic. 9), nova circumscriptio sæculo præsenti ineunte facta fuit Pareciarum in Diœcesi Briocensi, sed nonnullæ e præfatis et antiquis Ecclesiis parochialibus in nova restauratione comprehensæ non fuerunt : longiore adhuc elapso tempore et dolendæ nimium perturbationis difficultatibus remotis, quædam ex his Ecclesiis cum approbatione Gubernii Gallici nec non Ordinarii de novo titulum Ecclesiæ Parochialis obtinuerunt.

Nunc quærit :

1°. An Indulgentiæ rite olim concessæ Ecclesiis de quibus supra agitur adhuc reviviscant cum eædem Ecclesiæ canonice pareciales iterum factæ sunt?

2°. An Confraternitates quæ olim in hisce prædictis parochialibus Ecclesiis existebant, adhuc gaudeant ejusdem erectionis canonicæ titulo, necnon Indulgentiis ab Alma Curia concessis harum Confraternitatum Sociis?

Sac. Congregatio, auditis consultorum votis, respondit die 16 februarii 1852. Ad primum : « Consulendum Sanctissimo pro confirmatione Indulgentiarum ad cautelam. » Ad secundum « Constito prius de nova canonica erectione providebitur. » Et facta relatione ab Eminentissimo Cardinali Fabio Asquinio Præfecto Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX in Audientia diei 15 martii 1852, Sanctissimus quoad primum confirmationem Indulgentiarum in perpetuum concessarum, ad cautelam benigne impertitus est, servato in omnibus earumdem concessionum tenore.

Quoad vero secundum videnda quoque est Resolutio in una Cameracensi, sub die 22 februarii 1847.

656. — Indulgence plénière quotidienne et perpétuelle.

La Confrérie de la sainte Trinité ayant obtenu l'indulgence plénière quotidienne et perpétuelle *pro vivis et defunctis*, demande si cette indulgence peut être gagnée chaque jour par ceux qui, confessés et communiés, visitent l'église ou seulement une fois l'an.

Sacra Congregatio sub die 16 februarii 1852 præfato dubio rescripsit : « *Dilata,* » sed in Audientia Sanctissimi sub die 15 martii 1852, habita ab Eminentissimo Card. Asquinio hujus Sac. Congregationis Præfecto, Sanctissimus Indulgentiam Plenariam quotidianam perpetuam vel ad tempus concessam visitantibus aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium ita semper intelligendam esse mandavit, ut semel in anno tantum ab unoquoque fideli acquiri possit, excepto solummodo casu quod in Decreto, Rescripto, Brevi etc. concessionis favore alicujus Ecclesiæ seu publici Oratorii clare et explicite expressum sit Indulgentiam Plenariam reapse quotidie ab unoquoque Christifideli rite disposito acquiri posse.

657. — Sourds-muets.

Urbis et orbis. — Cum ad Indulgentias acquirendas persæpe contingat, ut inter præscriptas conditiones, vocales quoque preces injungantur, postulante Eminentissimo et Reverendissimo Domino Cardinali Jacobo Aloisio Brignole, Pii Instituti Surdorum ac Mutorum in Urbe Protectore, cum etiam plures Moderatores horum Institutorum idipsum enixe postulaverint, propositum fuit dubium huic Sacræ Congregationi Indulgentiarum : An et quomodo Surdo-Muti supplere valeant impotentiæ, qua detinentur preces recitandi pro Indulgentiis acquirendis injunctas? Re mature discussa, tum prius ab uno ex præfatæ Congregationis Consultoribus, tum demum ab Eminentissimis Patribus in Comitiis generalibus apud Vaticanas Ædes die 16 februarii hujus anni habitis, Ipsi Eminentissimi Patres, ejusdem Consultoris voto adhærentes, responderunt : « Supplicandum Sanctissimo pro generali Decreto ab hac Sacra Congregatione evulgando, atque Apostolica Auctoritate firmando, cujus vi statuendum : 1. Quod si inter opera pro lucranda Indulgentia præscripta sit visitatio alicujus Ecclesiæ, Surdo-Muti Ecclesiam ipsam devote visitare teneantur, licet mentem tantum in Deum elevent, et pios affectus. 2. Quod si inter opera sint publicæ preces, Surdo-Muti possint lucrari Indulgentias iis adnexas corpore quidem conjuncti cæteris fidelibus in eodem loco orantibus, sed pariter mente tantum in Deum elevata, et piis cordis affectibus. 3. Quod si agatur tandem de privatis orationibus, proprii Mutorum et Surdorum Confessarii valeant easdem orationes commutare in alia pia opera aliquo modo manifestata, prout in Domino expedire judicaverint. Facta itaque de præfatis omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX per me infrascrip-

tum Sac. Congregationis Indulgentiarum Cardinalem Præfectum relatione in Audientia diei 15 martii currentis anni, Sanctitas Sua non modo prædictum votum approbavit, verum etiam hujusmodi gratiam ac concessionem peramanter elargitam per generale Decretum publicari mandavit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ die 15 martii 1852.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

658. — Translation de Fêtes; Confession.

BRIOCEN. — Episcopus Briocensis proponit casus infrascriptos :

1°. Indulgentia concessa pro aliquo festo cessatne cum illud festum transfertur ?

2°. Sacerdos qui habet facultatem applicandi tantum privatim Indulgentias piis rebus potestne in fine officii publici applicare Indulgentias iisdem rebus depositis super aliquo Altari quod designavit ?

3°. Indulgentia concessa pro festo S. Mariæ Magdalenæ (de Pazzis) estne lucranda die 25 vel 27 mensis maii ? (In Diœcesi Briocensi illud festum die 27 maii celebratur).

4°. Si Christifidelis culpæ certæ immemor est ex ultima absolutione, teneturne ad absolutionem recipiendam ut lucrari possit Indulgentias pro quibus confessio sacramentalis præscribitur ?

Sacra Congregatio diei 16 februarii 1852 respondit : « Ad primum : Supplicandum Sanctissimo pro generali concessione translationis Indulgentiarum cum Solemnitas festi cui adnexæ sunt Indulgentiæ (non tamen quoad officium tantum) legitime transfertur. » Ad secundum : « Negative » Ad tertium. « Lucretur in casu die 27 maii. » Ad quartum : « Affirmative. »

Et facta de omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relatione ab Eminentissimo Card. Asquinio Præfecto, in Audientia 6 maii 1852, Sanctissimus resolutiones Sac. Congregationis approbavit, et quoad primum, mandavit publicari Decretum Generale juxta mentem ut infra ; et quoad quartum jussit rescribi : « Affirmative, servato Decreto Sac. Congregationis Indulgentiarum diei 9 decembris 1763 a san. me. Clementis XIII approbato. »

659. — Translation de Fêtes.

Urbis et orbis. — Cum potestas conferendi Indulgentias a Christo Ecclesiæ concessa sit in fidelium utilitatem, atque earum usum Christiano populo maxime salutarem esse affirmet Sancta Tridentina Synodus (Sess. 26, dec. de Indulg.), congruum omnino videtur omne studium impendere ut Indulgentias, quæ occasione dierum festorum vel concessæ jam sunt vel concedentur, fideles facilius lucrari possint, eoque magis cum ingens populi Christiani concursus ad ea festa celebranda conveniat. Jam vero cum, hac nostra præsertim ætate, maxime ob Ecclesiasticas Conventiones ab Apostolica Sede cum exteris nationibus initas, festorum legitimæ translationes occurrant; et generatim cum per hujusmodi translationes ex justis causis, debitis tamen cum facultatibus factas (licet etiam pro sola externi cultus celebratione quin et una simul Officium cum Missa transferatur), fidelium devotio excitetur ad laudandum Dominum in Sanctis ejus, huic fidelium pietati fovendæ atque animarum saluti quam maxime interest ut etiam Indulgentiæ his festis adnexæ transferantur. Quamvis autem alias tum a S. Rituum Congregatione, tum ab hac Sacra Congregatione Indulgentiis sacrisque Reliquiis præposita quæsitum fuerit, utrum in translatione festorum etiam translatæ intelligantur adnexæ Indulgentiæ, et vel negativa intercesserit responsio, vel in singulis casibus recurrendum esse ad hanc Sac Congregationem sancitum esset, nec unquam generali decreto publice evulgato usquedum huic translationi Indulgentiarum provisum fuerit; attamen Eminentissimi Patres in generalibus comitiis hujus Sacræ Congregationis, attentis actualibus temporum hujusmodi et peculiaribus locorum et ecclesiarum et fidelium circumstantiis, atque etiam die 16 februarii currentis anni pro concessione generali translationis Indulgentiarum occasione translationis festorum supplicandum Sanctissimo unanimiter censuerunt. Sanctissimus itaque Dominus Noster Pius PP. IX, audita de his omnibus relatione per me infrascriptum Secretariæ ejusdem Sac. Congregationis Substitutum in Audientia diei 9 augusti 1852 facta, benigne mandavit ut omnes Indulgentiæ quæ hucusque quibusdam festis concessæ fuerunt ac in posterum concedentur, vel quæ pro iisdem festis aliquibus Ecclesiis et publicis Oratoriis pariter concessæ fuerunt et in posterum concedentur, vel etiam si libuerit de consensu Ordinarii illæ concessæ in Sacris Supplicationibus, aut in Novendialibus, vel Septenariis, sive Triduanis precibus ante vel post festum vel ejus Octavario perdurante; trans-

latæ intelligantur pro eo die quo festa hujusmodi vel quoad solemnitatem tantum et externam celebrationem (non tamen quoad Officium et Missam) in aliquibus locis, vel Ecclesiis, publicisque Oratoriis, sive in perpetuum sive aliqua occasione, sive ad tempus, eoque durante, legitime transferuntur. Cum vero transfertur tantum Officium cum Missa, non autem Solemnitas et exterior celebratio festi, Indulgentiarum nullam fieri translationem decrevit.

Hanc autem Apostolicæ benignitatis concessionem Eadem Sanctitas Sua quibuscumque in contrarium non obstantibus, ac perpetuis futuris temporibus, absque ulla Brevis expeditione valituram, per hoc Sac. Congregationis Decretum typis impressum publicari voluit, dummodo ceteræ omnes aliæ conditiones in particularibus vel generalibus concessionibus prædictarum Indulgentiarum pro iis adipiscendis præscriptæ omnino serventur.

Datum Romæ ex eadem Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 augusti 1852.

F. Card. Asquinius Præf.
Aloisius Archipr. Prinzivalli Substit.

660. — Adoratrices perpétuelles du S. Sacrement, à Rome.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Summarium cum suis Originalibus mature collatum uti authenticum recognovit, typisque imprimi ac publicari posse permisit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 1 martii 1853.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

661. — Objets de piété bénis par le Pape,

Indulgentiæ quas Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX benedicendo Coronas, Rosaria, Cruces, Crucifixos, parvas Statuas, Numismata *Medaglie* vulgo nuncupata, impertitur Christifidelibus qui secum habentes vel apud se retinentes aliquod ex præfatis, infrascripta pia opera implebunt

Utriusque sexus Christifideles in primis admonitos vult Sanctitas Sua, ut quis consequi valeat Indulgentias, quas in præfata benedictione concedit, necessario requiri aliquod ex enunciatis Numismatibus, Coronis etc., secum habere, aut apud se retinere.

Item orationes, devotasque preces infrascriptas, uti conditiones pro Indulgentiarum consecutione requisitas unumquemque teneri recitare, vel secum deferendo Coronam,

Crucifixum etc. vel si quis secum non habeat eadem in cubiculo, vel alio decenti loco suæ habitationis retinere, et coram eis respectivas preces recitare debebit.

Præterea ab hujusmodi benedictione Sanctitas Sua rejicit Imagines sive impressas, sive depictas, necnon Cruces, Crucifixos, parvas Statuas, Numismata, vulgo *Medaglie* nuncupat., quæ ex stamno, plumbo, vel ex fragili alia materia facilisque consumptionis conficiuntur. Notandum tamen Sanctitatem Suam ea etiam quæ ex ferro confecta sunt admittere, licet usque nunc prohibita essent.

Vult denique Sanctitas Sua Imagines, et Icones benedicendas representare Sanctos, vel jam canonizatos, vel in Martyrologio Romano descriptos.

His pro clariori intelligentia prænotatis, Indulgentiarum series, quas quis consequi potest, necnon piorum operum implendorum elenchus recenseatur, prout infra, videlicet :

Quicumque semel saltem in singulas hebdomadas Coronam Domini, aut Beatissimæ Virginis, vel Rosarium ejusve tertiam partem, aut Officium sive divinum, sive parvum ejusdem Beatissimæ Virginis, vel Defunctorum, aut septem Psalmos Pœnitentiales, vel Graduales recitabit, aut rudimenta Fidei tradere, aut detentos in carcere, vel alicujus domus hospitalis ægrotos visitare, aut pauperibus subvenire, aut Missam audire, vel si Sacerdos est celebrare consuevit, si vere pœnitens, et Sacerdoti per Ordinarium approbato confessus, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserit in quolibet ex diebus infrascriptis, nimirum diebus festis Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi; Epiphaniæ, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, SS. Trinitatis, et Corporis Christi, tum diebus Purificationis, Annunciationis, Assumptionis, Nativitatis et Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis, necnon diebus Nativitatis S. Joannis Baptistæ, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Andreæ, Jacobi, Joannis, Thomæ, Philippi et Jacobi, Bartholomæi, Matthæi, Simonis et Judæ, Matthiæ, S. Josephi Sponsi B. M. Virginis, atque Omnium Sanctorum, piasque ad Deum preces fuderit pro hæresum atque schismatum extirpatione, Fidei Catholicæ propagatione, pace et Christianorum Principum concordia, cæterisque Romanæ Ecclesiæ necessitatibus, in unoquoque præfatorum dierum plenariam Indulgentiam consequetur.

Qui eadem in aliis festis Domini, seu beatæ Virginis Mariæ peregerit, in quolibet eorum percipiet Indulgentiam septem annorum, ac totidem quadragenarum. Qui vero

quavis dominica, vel alio anni festo, Indulgentiam quinque annorum, totidemque quadragenarum. Qui demum in alio quocumque anni die ea præstabit, Indulgentiam centum dierum.

Quicumque saltem semel in hebdomada recitare consuevit Coronam, aut Rosarium, aut Officium B. M. V. vel Defunctorum, aut Vesperas, vel unum saltem ex Nocturnis, et Laudes, aut septem Psalmos Pœnitentiales cum Litaniis earumque precibus, quo die id egerit, Indulgentiam centum dierum acquiret.

Quisquis animam suam Deo in articulo mortis devote commendans, ipsamque mortem (juxta instructionem fel. rec. Benedicti Papæ XIV enunciatam in sua Constitutione sub datum 5 aprilis 1747, cujus est initium *Pia Mater*), æquo ac libenti animo de manu Domini suscipere paratus, et vere pœnitens, confessus, ac Sacra Communione refectus, si valeat, alioquin contritus Nomen Jesu ore, si potuerit, sin minus saltem corde invocaverit, Plenariam Indulgentiam consequetur.

Quicumque ante Missæ celebrationem, vel sumptionem Eucharistiæ, aut recitationem Divini Officii, vel parvi B. M. V., aliquam devotam præparationem præmiserit, quinquaginta dierum Indulgentiam qualibet vice id egerit, percipiet.

Qui detentos in carcere, aut ægrotos in nosocomiis visitaverit, eos aliquo bono opere adjuvando, aut Doctrinam Christianam in Ecclesia, vel domi filios, aut propinquos, aut famulos docuerit, toties Indulgentiam biscentum dierum consequetur.

Qui ad pulsum campanæ alicujus ecclesiæ mane, aut meridie, aut vespere consuetas preces *Angelus Domini* etc., dicet, vel si eas ignoret, semel *Orationem Dominicam* et *Salutationem Angelicam,* vel dato signo sub horam noctis orandi pro defunctis, psalmum *De profundis*, aut si hunc nesciat, *Orationem Dominicam*, et *Salutationem Angelicam* recitabit, centum dierum Indulgentiam qualibet vice adipiscetur.

Eamdem pariter consequatur Indulgentiam, qui feria sexta devote cogitaverit de Passione, ac Morte D. N. J. C., terque *Orationem Dominicam* et *Salutationem Angelicam* recitabit.

Quisquis vere pœnitens peccata commissa emendare firmiter proponat, conscientiam suam excutiat, ter *Oratione Dominica* et *Angelica Salutatione* devote repetitis in honorem SS. Trinitatis, aut ob reverentiam quinque Vulnerum

Jesu Christi quinquies devote eamdem Orationem et Salutationem recitet, eamdem Indulgentiam lucrabitur.

Qui pro Christifidelibus ægrotis in exitu vitæ constitutis pie Deum orabit et saltem pro ipsis *Orationem Dominicam*, et *Salutationem Angelicam* dicet, quinquaginta dierum Indulgentiam consequetur.

Omnes et singulas antedictas Indulgentias Sanctitas Sua vult unumquemque posse aut pro se ipso adipisci aut fidelibus defunctis per modum suffragii applicari.

Declarat insuper Sanctitas Sua concessione præfatarum Indulgentiarum nullo modo derogare Indulgentiis, quas alii Summi Pontifices Prædecessores jam concessere pro nonnullis ex supra indicatis piis operibus, volens easdem suorum Prædecessorum concessiones in suo robore permanere.

In distribuendis autem hujusmodi Coronis, Crucibus etc. eorumque usu Sanctissimus Dominus Noster servari jubet Decretum fel. rec. Alexandri VII editum sub die 6 februarii 1657, nimirum, ut Coronæ, Cruces, Rosaria etc., ut supra benedicta, quoad Indulgentias non transeant personam illorum quibus concessæ sunt, aut quibus ab iis prima vice distribuuntur; nec aliqua re ex prædictis deperdita, pro ea subrogari altera ullo modo possit, quacumque concessione, aut privilegio in contrarium non obstante; necnon eadem commodari, aut precario dari non possit pro Indulgentiarum communicatione, alioquin amittant Indulgentias jam concessas : tum etiam præfata post Pontificiam Benedictionem vendi non possint, juxta dispositionem *Decreti Sac. Congr. Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum editi die* 5 *junii* 1721.

Insuper Sanctitas Sua confirmat Decretum fel. rec. Benedicti XIV sub datum die 19 augusti 1752, quo expresse declarat Missas ad altare (in quo aliqua ex præfatis sive Crucifixi, sive numismatis imago quoquo modo collocata fuerit) lectas sive a Sacerdote hujusmodi imaginem secum habente celebratas, nullo prorsus, vigore dictæ Imaginis, gaudere privilegio.

Præterea vetat, ne quisquam, quem infirmis morti proximis assistere contigerit, Benedictionem cum Indulgentia Plenaria in articulo mortis vigore hujusmodi imaginis illis impertiri audeat, sine speciali facultate in scriptis obtenta, quoniam ad hujusmodi effectum in supraenunciata Constitutione incipien. *Pia Mater* satis provisum jam fuit.

Tandem vult ac præcipit Sanctitas Sua hunc Indulgentiarum elenchum nunc revisum et emendatum pro majori

fidelium commodo imprimi posse, non solum latina vel itala lingua, sed quocumque alio idiomate, dummodo tamen pro quacumque versione adsit approbatio S. Sedis aut Sac. Congregationis Indulgentiarum, atque hujusmodi impressionem extra Urbem nullo idiomate fieri posse absque eadem approbatione. Quocumque Decreto, Constitutione, aut Ordinatione etiam specialis mentionis digna in contrarium non obstantibus.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum die 11 maii 1853.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

662. — Treizième édition de la Raccolta.

URBIS ET ORBIS. — Cum in Collectione Precum ac Piorum operum vulgo *Raccolta di Orazioni e pie opere per le quali sono state concedute dai Sommi Pontefici le Sante Indulgenze*, duodecies jam Romæ typis evulgata, pro quibus a Summis Pontificibus per generales concessiones Indulgentiæ sunt fidelibus elargitæ, nonnullæ ex iis Indulgentiis non reperiantur fidelibus defunctis applicabiles, nonnullæ vero preces quibus adnexæ sunt Indulgentiæ, latino tantum vel italico idiomate scriptæ sint, et cum pro tertiadecima vice eadem Collectio sit jam jam evulganda, enixis precibus Sanctissimum Dominum Nostrum Pium PP. IX rogavi ego infrascriptus Secretariæ Sac. Congregationis Indulgentiarum Substitutus, in Audientia habita die 30 septembris 1852, ut de Apostolica Sua benignitate clementer indulgere dignaretur, ut deinceps omnes et singulæ Indulgentiæ tam in ipsa tertiadecima editione quam in aliis Romæ in posterum de licentia hujus Sac. Congregationis evulgandis recensendæ, fidelibus etiam defunctis applicabiles esse intelligantur, necnon omnes et singulæ orationes in ipsa pariter decimatertia, ac in aliis ut supra continendæ, quocumque idiomate, dummodo versiones sint fideles, pro Indulgentiarum acquisitione recitari possint. Itaque Sanctitas Sua, præfatis humillimis precibus clementissime exceptis, majori Christifidelium spirituali utilitati prospiciens, maximumque animabus defunctorum solatium afferre peroptans, benigne annuit in omnibus juxta petita. Præterea Eadem Sanctitas Sua mandavit ut si contigerit eamdem Collectionem in aliud verti idioma, hujusmodi versionem typis publicari non posse absque approbatione hujus Sac. Congregationis. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expedi-

tione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 septembris 1852.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Subst.

663. — Salve Regina et Sub tuum.

Declaratio. San. Me. Pius PP. VI, sub die 5 aprilis 1786, omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito ac devote mane recitantibus antiphonam *Salve Regina* etc., vespere *Sub tuum præsidium* etc., cum versiculo *Dignare me* etc. et altero versiculo *Benedictus Deus in Sanctis suis* : Indulgentiam centum dierum in qualibet die; ac in diebus Dominicis Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum benigne concessit. Iis vero qui quotidie supraenunciatas preces fuderint, Indulgentiam plenariam bis in mense lucrandam, in duabus videlicet cujuslibet mensis Dominicis, uniuscujusque arbitrio eligendis, dummodo vere pœnitentes, confessi ac Sacra Communione refecti fuerint et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint : ac similiter plenariam Indulgentiam cum iisdem conditionibus in omnibus et singulis beatæ Mariæ Virginis festivitatibus, necnon in festo omnium Sanctorum clementer est impertitus. Insuper Plenariam Indulgentiam in mortis articulo acquirendam iis qui rite, ut supra dispositi vel saltem corde contriti fuerint, benigne elargitus est. Voluit autem Eadem Sanctitas Sua singulas præfatas Indulgentias in perpetuum fore valituras absque ulla Brevis expeditione.

Et tandem Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX easdem Indulgentias animabus quoque in Purgatorio detentis applicari posse declaravit, ut ex decreto S. Congregationis Indulgentiarum, diei 30 septembris 1852.

In quorum fidem, etc.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die.

664. — Mois de Marie.

Declaratio. San. Me. Pius PP. VII, ex Rescripto diei 21 martii 1815, quod asservatur in Secretaria Vicariatus Urbis, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui publice vel privatim Beatæ Mariæ Virgini peculiaria honoris obsequia in mense maii corde saltem contrito ac devote præstaverint, vel pias preces fuderint, seu alios virtutis actus peregerint,

Indulgentiam tercentum dierum, semel tantum in singulis diebus acquirendam, ac plenariam etiam Indulgentiam in una ejusdem mensis die, uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo tamen ipsi Christifideles eadem die vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, benigne concessit, et ex Decreto S. Congregationis Indulgentiarum diei 18 junii 1822 in perpetuum confirmavit absque ulla Brevis expeditione; easdemque Indulgentias animabus in Purgatorio detentis applicabiles esse declaravit. Tandem Pius PP. IX, ex altero Decreto ejusdem S. Congregationis sub die 8 augusti 1859, clementer indulsit, ut præfata Indulgentia Plenaria infra mensem ut supra acquirenda lucrari possit vel infra eumdem mensem, vel die prima mensis junii, injunctis tamen supraenunciatis conditionibus adimpletis. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex Secretaria dictæ Sac. Congregationis, die.

665. — Confrérie du Précieux Sang.

CONGREGATIONIS PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. J. C. — Ad humillimas preces Congregationis Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis, D. N. J. C. Sanctissimus D. N. Pius PP. IX benigne inclinatus clementer indulsit, ut omnes utriusque sexus Christifideles cuicumque Sodalitati ejusdem Pretiosissimi Sanguinis adscripti ac in posterum adscripturi participes sint singulis bonis ac satisfactoriis operibus, quæ ab Alumnis utriusque sexus, omnium et singulorum Ordinum seu Regularium Congregationum peraguntur. Insuper Idem Sanctissimus Dominus Noster ipsis Sodalibus vere pœnitentibus, confessis, ac Sac. Communione refectis, qui aliquam publicam ecclesiam, uniuscujusque arbitrio eligendam, in festo B. M. V. sub titulo *Auxilium Christianorum* die 24 maii inciden. vel in ejus octiduo devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Indulgentiam Plenariam, fidelibus quoque defunctis applicabilem, incipiendam a primis vesperis usque ad totam ejusdem festivitatis octavam, semel tantum spatio prædictorum dierum per unumquemque lucrifaciendam, benigne concessit; facta quoque Confessariis uniuscujusque Sodalis potestate commutandi in aliis piis operibus supraenunciatam ecclesiæ visitationem, quatenus justa ac rationabilis causa accedat. Præsentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 30 septembris 1852.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archip. Prinzivalli Subst.

666. — Jaculatoire au Cœur de Marie.

Urbis et orbis. — Ut Sanctissimum Deiparæ semper Virginis Mariæ Cor magis ac magis ab omnibus veneretur, ac ejusdem Beatissimæ Virginis auxilium ferventius imploretur, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX ad humillimas preces Joannis Boncompagni de Urbe benigne inclinatus, clementer indulsit, ut omnes et singuli catholici Orbis Christifideles, quoties corde saltem contrito Jaculatoriam : *Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza mia,* a Sac. Rituum Congregatione approbatam, quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, devote recitaverint, Indulgentiam tercentum dierum lucrari possint et valeant. Iis vero Christifidelibus, qui quotidie per integrum mensem eamdem Jaculatoriam recitare pro more habuerint, Indulgentiam Plenariam semel in quolibet mense, una videlicet cujuslibet mensis die uniuscujusque arbitrio eligenda, qua vere pœnitentes, confessi, Sacraque Communione refecti, aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, peramanter est impertitus; facta insuper potestate tam Plenariam, quam Partialem Indulgentiam animabus quoque in Purgatorio detentis applicandi. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 septembris 1852

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archip. Prinzivalli Subst.

667. — Commémoration des Capucins défunts.

Urbis et orbis seu ordinis cappuccinorum. — Cum præter diem in Ecclesia Universali statutam pro speciali animarum in Purgatorio existentium solatio, humillime exposuisset R. P. Procurator Generalis totius Ordinis Seraphici Cappuccinorum in eorum Statutis aliam esse diem adsignatam, quintam scilicet Octobris, vel ea juxta Rubricas impedita, unam aliam infra Octiduum S. Francisci pro Commemoratione omnium de eorum familia defunctorum, in qua specialia suffragia, præsertim in ipsius Ordinis Ec-

clesiis, Religiosis defunctis tribuuntur atque idem Sanctissimum Dominum Nostrum Pium PP. IX enixis precibus rogasset, ut de Apostolica benignitate præfati Ordinis Ecclesias aliqua speciali Indulgentia ditare dignaretur, Sanctitas Sua, referente me Secretariæ Sac. Congregationis Indulgentiarum Substituto in Audientia habita die 30 septembris currentis anni, ejusdem Procuratoris votis clementissime exceptis, benigne concessit Indulgentiam Plenariam omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, præfata die unam ex Ecclesiis præfati Ordinis devote visitaverint, ac ibi juxta mentem Ejusdem Sanctitatis Suæ per aliquod temporis spatium pias ad Deum preces effuderint; facta insuper potestate eamdem Indulgentiam Plenariam hujusmodi defunctis applicandi. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 septembris 1852.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Subst.

668. — Répons en l'honneur du B. Thomas de Cori.

URBIS ET ORBIS. — Ad humillimas preces Vincentii Thomæ Marchetti a Cora Diœcesis Veliternensis Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX benigne inclinatus universis utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito Responsorium cujus initium : *Ostensa quisquis expetit*, cum adnexa oratione in honorem B. Thomæ a Cora, latino vel italico idiomate devote recitaverint, vel legere nescientibus ter orationem Dominicam terque Angelicam Salutationem, totidemque *Gloria Patri etc.* eidem Beato Thomæ corde pariter contrito ac devote fuderint, Indulgentiam centum dierum pro qualibet recitatione clementer concessit. Iis vero Christifidelibus qui supraenunciatas preces per integrum mensem recitaverint, Indulgentiam Plenariam semel in quolibet mense, die uniuscujusque arbitrio eligenda, qua vere pœnitentes, confessi ac Sac. Communione refecti fuerint, et aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, peramanter est elargitus. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congreg. Indulg. die 25 novembris 1852.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secr.

Responsorium in honorem Seraphici beati Thomæ a Cora Confess. in ord. Min. de observantia, et abbatiæ Sublacensis apostoli.

Ostensa quisquis expetit
Mirari grandia insolita
Supplex Thomæ propitium
Nomen vocet auxilio.
Illi procella sternitur
Vis venti, tellus, pluvia
Dirumque mortis spiculum
Brachio refringit valido.
Queis luce carent oculi
Cuique vox hæret faucibus
Qui curis inops angitur
Suppetias affert facilis.
Illi procella etc.
Nec casus Ejus nutibus
Insontes vexat cladibus
Pallentes morbos abigit
Vitale lumen reficit.
Illi procella etc.
Thoma o colende, moribus
Innocuis da nos instrui :
Da fausta pacis munera;
Da beata adire limina.
Illi procella etc.
Virtus, Decus et Claritas
Sit Patri, sitque Filio,
Sit Largitori Flamini
Ævum per omne gloria.
Illi procella etc. Amen.

ORATIO.

Deus, qui Beatum Thomam tuo amore succensum interiori mortificatione et eximia in proximum dilectione decorasti, Ejus meritis, precibusque concede ut nosmetipsos pro Te abnegantes et charitatis opera jugiter exequentes æterna præmia consequi mereamur. Amen.

669. — Religieux et Religieuses de la Merci.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Summarium Indulgentiarum Sodalitatis B. Mariæ Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum ab Eadem Sac. Congregatione die 8 maii 1819 recognitum et approbatum, iterum, uti authenticum una cum extensione elargita a sa. me. Gregorio PP. XVI per Litteras Apostolicas in forma Brevis sub datum in Arce Gandulphi die 7 augusti 1840 recognovit, typisque imprimi, ac publicari posse permisit. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 20 augusti 1852.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

670. — Archiconfrérie du Saint-Sacrement à sainte Marie sur Minerve.

Urbis. — Ad humillimas preces Procuratoris Generalis ac Pro-Vicarii Ordinis Prædicatorum Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX inclinatus omnibus Confratribus et Consororibus Archiconfraternitatis Sanctissimi Sacramenti in Ecclesia S. Mariæ supra Minervam de Urbe canonice erectæ, revocando Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, interessentibus Processioni in Dominica tertia cujuslibet mensis, et in feria quinta in Cœna Domini peragendæ elargitam, benigne concessit Indulgentiam Plenariam, dummodo iisdem diebus non modo Sacram Supplicationem comitati fuerint, verum etiam vere pœnitentes, confessi, ac Sac. Communione refecti, aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint; ac similiter revocata Indulgentia centum dierum iisdem Sodalibus pro visitatione Sanctissimi Sacramenti ubi asservatur in feria quinta Majoris Hebdomadæ concessa, clementer elargitus est Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, semel tantum ea die lucrifaciendam, si corde saltem contrito ac devote ipsum Sanctissimum Sacramentum visitaverint, ac pariter ut supra oraverint. Et tandem Eadem Sanctitas Sua Indulgentiam septem annorum septemque quadragenarum pari benignitate prædictis Sodalibus est impertitus, unica dumtaxat vice singulis anni diebus acquirendam, si corde saltem contrito in aliqua Ecclesia, seu publico Oratorio vespertinis horis Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum visitaverint, et juxta enunciatos fines oraverint, facta quoque potestate easdem Indulgentias animabus fidelium defunctorum applicandi; ipsas-

que cœteris Sodalitatibus præfatæ Archiconfraternitati aggregatis, ac in posterum aggregandis communicandi. Præsentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 13 junii 1853.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Columbo Secret.

671. — Archiconfrérie du Saint-Sacrement érigée à Rome dans l'église de Sainte-Marie sur Minerve.

Summarium omnium et singularum Indulgentiarum quæ Archiconfraternitati Sanctissimi Sacramenti in Ecclesia S. Mariæ supra Minervam de Urbe canonice erectæ a Summis Pontificibus ut infra concessæ sunt.

A Paulo V, 3 novembris 1606.

1°. Indulgentia Plenaria cuicumque ex utriusque sexus Christifidelibus, die qua quisque confessus ac S. Communione refectus Sodalitio nomen dederit.

2°. Indulgentia Plenaria Confratribus et Consororibus ejusdem Sodalitatis, qui vere pœnitentes, confessi et S. Communione refecti Processioni Sanctissimi Sacramenti, quæ die octava solemnitatis Corporis Domini peragi solet singulis annis, interfuerint, illudque associaverint, orantes pro pace et Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione.

Hæc Indulgentia fuit deinde ab Innocentio XII, die 27 novembris 1694, ad feriam sextam post Corporis Domini solemnitatem immediate sequentem translata.

3°. Eamdem Indulgentiam consequi possunt omnes Confratres et Consorores, qui legitime impediti prædictam Processionem comitari nequiverint, dummodo tamen vere pœnitentes, confessi et S. Communione refecti fuerint, et ut supra oraverint.

4°. Indulgentia Plenaria omnibus et singulis Confratribus et Consororibus, qui confessi et S. Communione refecti ac in mortis articulo constituti Sanctissimum Jesu Nomen ore, si potuerint, sin minus corde saltem invocaverint.

5°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Confratribus et Consororibus, qui vere pœnitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in festo Corporis Domini sumpserint, et ut supra oraverint.

6°. Indulgentia centum dierum singulis Confratribus et

Consororibus, quotiescumque Divinis Officiis et Sodalitatis Processionibus interfuerint.

7°. Indulgentia centum dierum Confratribus et Consororibus in qualibet feria sexta totius anni, visitantibus Ecclesiam in qua Confraternitas reperitur erecta.

8°. Indulgentia centum dierum Confratribus et Consororibus qui saltem pœnitentes et confessi, Processionem feria quinta in Cœna Domini peragendam comitati fuerint.

9°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Confratribus et Consororibus, quotiescumque Sanctissimum Sacramentum, quum ad infirmos, vel alio defertur, cum lumine aut sine lumine associaverint.

A Clemente X, die 24 *januarii* 1673.

10°. Indulgentia centum dierum Confratribus et Consororibus pro qualibet vice, qua cadaver alicujus Christifidelis ad sepulturam associaverint.

A Benedicto XIV, die 2 *augusti* 1749.

11°. Indulgentia centum dierum Confratribus et Consororibus, quotiescumque Missis in Ecclesia, seu Cappella, vel Oratorio Confraternitatis pro tempore celebrandis.

12°. Seu Congregationibus publicis, vel privatis Confraternitatis ubivis faciendis

13°. Vel quibuscumque Processionibus de licentia Ordinarii peragendis interfuerint.

14°. Aut pauperes hospitio susceperint.

15°. Vel pacem inter inimicos, aut dissidentes composuerint seu componi fecerint, vel procuraverint.

16°. Vel si impediti Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum tam in processionibus, quam quum ad infirmos, aut alias quocumque et quomodocumque pro tempore deferetur, comitari nequiverint et campanæ ad id signo dato, semel Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam dixerint, aut quinquies Orationem et Salutationem easdem pro animabus defunctorum Confratrum et Consororum ejusdem Confraternitatis recitaverint.

17°. Aut devium ad viam salutis reduxerint.

18°. Vel ignorantes Dei præcepta, et ea quæ ad salutem sunt docuerint.

19°. Vel infirmitate aut carcere detentos visitaverint, aut aliquo spirituali seu temporali subvenerint.

20°. Vel quodcumque aliud pietatis vel charitatis opus exercuerint.

A Pio IX, 13 *junii* 1853.

21°. Indulgentia Plenaria Confratribus et Consororibus,

qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, Processioni in Dominica tertia cujuslibet mensis, et feria quinta in Cœna Domini fieri solitæ interfuerint, et aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, revocata Indulgentia septem annorum etc. in supraenunciatis diebus a Paulo V elargita.

22°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Confratribus et Consororibus qui locum ubi Sanctissimum Sacramentum asservatur feria quinta *in Cœna Domini* corde saltem contrito et devote visitaverint, ac ut supra oraverint, revocata Indulgentia centum dierum ab eodem Paulo V concessa.

23°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Confratribus et Consororibus, semel in die acquirenda, si pariter corde contrito horis vespertinis in aliqua Ecclesia seu publico Oratorio Sanctissimum Sacramentum visitaverint et ut supra oraverint.

Indulgentiæ omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui ad honorem et cultum Sanctissimi Sacramenti sese in sequentibus piis operibus exercuerint, concessæ ab Urbano IV, anno 1264, per suam Bullam incipientem, *Transiturus*, qua festivitatem Corporis Domini instituit, et a Martino V, die 26 maii 1429, ampliatæ et ab Eugenio IV, die 26 maii 1433, confirmatæ et adauctæ.

1°. Indulgentia biscentum dierum omnibus et singulis utriusqne sexus Christifidelibus qui vere pœnitentes et confessi in pervigilio festivitatis Corporis Domini jejunaverint, aut aliud opus pium juxta consilium confessarii peregerint.

2°. Indulgentia quatuor centum dierum cuicumque Christifideli pœnitenti et confesso, qui Officio Divino in primis et secundis vesperis ac Missæ ejusdem festivitatis interfuerint.

3°. Indulgentia centum sexaginta dierum, quotiescumque in prædicto festo, horis Primæ, Sextæ, Nonæ, et Completorii, quis intervenerit, pro qualibet ipsarum horarum.

4°. Indulgentia biscentum dierum, quotiescumque præfatis Sacris functionibus Vesperarum, Matutini et Missæ, diebus Octavæ ejusdem festivitatis, quis interfuerit, pro quolibet ipsorum operum.

5°. Indulgentia octoginta dierum pro singulis reliquis horis in prædictis diebus.

6°. Indulgentia biscentum dierum cuicumque, si Sacerdos

sit Missam celebraverit, si vero Laicus Sanctissimam Communionem devote sumpserit, et Processioni Sanctissimi Sacramenti in dicta festivitate, aut alia octavæ die comitatus fuerit, orando pro pace et S. Matris Ecclesiæ tranquillitate.

A Paulo V, prædicta die 3 *novembris* 1606.

7°. Indulgentia biscentum dierum omnibus Christifidelibus qui Processionem a Sanctissimi Sacramenti Sodalitate in Dominica tertia cujuslibet mensis, et feria quinta *in Cœna Domini* fieri solitam comitati fuerint.

8°. Indulgentia quinque annorum, totidemque quadragenarum parochis, cæterisque utriusque sexus Christifidelibus, qui sine lumine Sanctissimum Sacramentum, quum ad infirmos defertur, aut alio, processionaliter associaverint.

9°. Indulgentia centum dierum omnibus Christifidelibus, qui impediti Sanctissimum Sacramentum, ut supra comitari nequiverint, unum *Pater* et *Ave* recitaverint, et ut supra oraverint.

10°. Indulgentia centum dierum omnibus et singulis mulieribus quæ ex justa causa dictum Sanctissimum Sacramentum associare nequiverint, et unum *Pater noster* et *Ave Maria* recitaverint, ac pro infirmo oraverint

A Ven. Innocentio XI, die 1 *octobris* 1678.

11°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, quotiescumque in quolibet loco Sanctissimum Sacramentum ad infirmos cum lumine prosecuti fuerint, et pro pace et concordia ut supra oraverint.

Ab Innocentio XII, die 5 *januarii* 1695.

12°. Indulgentia trium annorum, totidemque quadragenarum omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui quotiescumque legitime impediti Sanctissimum Sacramentum, quum ad infirmos defertur, comitari personaliter nequiverint, lumen pro illius associatione miserint.

A Benedicto XIV, die 13 *septembris* 1749 *et a Pio IX, die* 13 *julii* 1853.

Omnes et singulæ præfatæ Indulgentiæ sive Plenariæ sive Partiales, possunt animabus fidelium defunctorum per modum suffragii applicari.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præ-

posita præsens Summarium uti authenticum recognovit, typisque imprimi ac publicari posse permisit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis die 14 julii 1853.

A. Archipr. PRINZIVALLI Subst.

672. — Les sept Dimanches en l'honneur de sainte Camille de Lèllis.

URBIS ET ORBIS. — Ut erga Sanctum Camillum de Lellis magis ac magis in fidelium cordibus augeatur devotio, P. Philippus Develaschi, Clericorum Regularium Infirmis Ministrantium Pro-Præfectus, enixis precibus rogabat Sanctissimum D. N. Pium PP. IX ut pro pio exercitio septem Dominicarum in honorem ejusdem Sancti iterum excitato nonnullas Indulgentias de thesauro Ecclesiæ elargiri dignaretur. Oratoris precibus clementissime susceptis, Idem Sanctissimus Dominus Noster benigne indulsit, ut omnes utriusque sexus Christifideles quocumque anni tempore per septem consecutivas Dominicas vel publice vel privatim aliquas pias preces in Sancti Camilli honorem fundentes, dummodo sint corde saltem contrito, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, semel in unaquaque ex septem Dominicis lucrari, possint et valeant; iis vero Christifidelibus qui in septima Dominica præter pias preces ut supra recitandas, etiam vere pœnitentes, confessi, ac S. Communione refecti fuerint, et aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, Plenariam dumtaxat Indulgentiam peramanter est impertitus, cum facultate quoque tam Partialem, quam Plenariam Indulgentiam fidelium defunctorum animabus applicandi. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 8 augusti 1853.

F. Card. Asquinius Præf.

A. COLUMBO Secret.

673. — Neuvaine de s. Bernard.

ORDINIS CISTERCENSIUM. — Ad humillimas preces Reverendissimi D. Theobaldi Cesari, Abbatis Monasterii S. Bernardi de Urbe ac totius Ordinis Cisterciensium Generalis Procuratoris, Sanctissimus D. N. Pius PP. IX benigne inclinatus,

omnibus utriusque sexus Chistifidelibus Sacro Novendiali festum S. Bernardi Abbatis et Ecclesiæ Doctoris immediate præcedenti in quacumque ipsius Ordinis Cisterciensium Ecclesia peragendo interessentibus, quo die corde saltem contrito ac devote interfuerint, Indulgentiam tercentum dierum peramanter est elargitus. Iis vero Christifidelibus, qui præfato Novendiali quinquies jam interfuerint, Indulgentiam Plenariam, semel tantum acquirendam vel in ipso Novendiali, vel in festo et octiduo ejusdem Sancti, si ea die vere pœnitentes, confessi ac Sacra Communione refecti fuerint, et aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, clementer est impertitus; facta quoque potestate tam Plenariam, quam Partialem Indulgentiam animabus in purgatorio detentis applicandi. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 8 augusti 1853.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

674. — Cantiques spirituels.

Urbis et orbis. — Ad humillimas preces F. Joannis Thomæ Ghilardi, ex Ordine Prædicatorum, Episcopi Montis Vici, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX benigne inclinatus, clementer indulsit, ut omnes utriusque sexus Christifideles lucrari possint Indulgentiam unius anni, quoties promoverint cantum spiritualium Laudum quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, et a respectivis Ordinariis approbata, quæ a Sac. Congregatione Rituum revisæ sunt in libello cui titulus : *Novissima scelta di Laudi sagre approvate dal Vescovo di Mondovi ad uso della sua Diocesi. Mondovi, presso Pietro Rossi Tipografa Vescovile* 1852; ac Indulgentiam centum dierum, quoties peregerint hoc exercitium, si tamen fuerint corde saltem contrito. Promoventibus vero, et ipsum exercitium peragentibus, Indulgentiam Plenariam in festo Nativitatis Domini vel in ejus octiduo, semel tantum spatio octo dierum per unumquemque Christifidelem lucrifaciendam, dummodo vere pœnitentes et confessi ac S. Communione refecti, aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, peramanter impertitus est. Præsenti in perpetuum valituro absque

ulla Brevis expeditione; facta quoque potestate easdem Indulgentias animabus in purgatorio detentis applicandi.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 29 novembris 1853.

F. Card. Asquinius Præf

A. Columbo Secret.

675. — Jaculatoire de s. Jérôme Emiliani.

Urbis et orbis. — Ad humillimas preces P. Procuratoris Generalis Clericorum Regularium de Somascha nuncupat. Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX in Audientia diei 11 augusti 1851 benigne inclinatus, omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito sequentem Jaculatoriam, uti asseritur a Sancto Hieronymo Æmiliani eorumdem Clericorum Regularium Fundatore recitatam : *Dulcissime Jesu, ne sis mihi Judex sed Salvator,* quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, devote recitantibus, Indulgentiam quinquaginta dierum pro qualibet ipsius Jaculatoriæ recitatione peramanter fuerat impertitus. Novis tandem precibus ab eodem Procuratore Generali Sanctissimo delatis in Audientia diei 29 novembris labentis anni, Eadem Sanctitas Sua clementer indulsit, ut ipsi Christifideles præfatam Jaculatoriam per integrum annum, una saltem vice singulis diebus ut supra recitantes, Indulgentiam Plenariam a primis vesperis usque ad totum octiduum festi ejusdem S. Hieronymi die vigesima julii inciden, semel tantum spatio prædictorum dierum ab unoquoque acquirendam, dummodo ea die vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti, aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, in perpetuum lucrari possint et valeant, cum facultate quoque tam Partialem, quam Plenariam Indulgentiam animabus piacularibus flammis addictis applicandi. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 29 novembris 1853.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Columbo Secret.

676. — Prière de s. Ignace de Loyola.

Urbis et orbis. — Plurimorum utriusque cleri sacerdotum preces Sanctissimo Domino Nostro PP. Pio IX fuerunt

delatæ, ut de Apostolica Sua benignitate prorogare, et quatenus opus esset, de novo concedere dignaretur Indulgentias, quæ concessæ dicuntur iis, qui in honorem Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti recitant supradictas pias invocationes *Anima Christi*, etc., a S. Ignatio de Loyola, uti asseritur, primo recitatas. Cum vero de hujusmodi Indulgentiis nullum exstet certum documentum, ac diversis in libellis diversæ asseruntur Indulgentiæ pro ipsis invocationibus elargitæ, Sanctitas Sua, præfatis precibus clementissime exceptis, ac ut magis in dies erga tam Venerabile Sacramentum piæ devotionis affectus in fidelium cordibus augeatur, revocata quacumque præcedenti concessione, benigne indulsit, ut omnes utriusque sexus Christifideles, qui corde saltem contrito, ac devote præmemoratas invocationes recitaverint, tercentum dierum Indulgentiam pro qualibet recitatione lucrari valeant; ac Indulgentiam septem tantum annorum una duntaxat vice in die acquirendam, si eas emiserint sacerdotes post peractum Missæ Sacrificium, cæterique fideles postquam fuerint Sacra Communione refecti; si vero per integrum mensem semel saltem in die enunciatas invocationes corde ut supra contrito, ac devote effuderint, Indulgentiam Plenariam, una die cujuslibet mensis uniuscujusque arbitrio eligenda, dummodo vere pœnitentes, confessi sacraque Synaxi refecti, aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Ejusdem Sanctitatis Suæ pie oraverint, consequantur; facta insuper potestate eas omnes, Plenariam nempe et Partiales Indulgentias, animabus in Purgatorio detentis applicandi. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 9 januarii 1854.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

Invocationes in honorem sanctissimi Eucharistiæ sacramenti.

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.

Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me
Et jube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te,
In sæcula sæculorum. Amen.

677. — Cisterciens de Belgique.

Ordinis cisterciensis in belgio. — Duplici Constitutione diei 20 junii et 6 septembris 1591 sa. me. Gregorius XIV Congregationi Cisterciensi Hispaniæ, necnon Congregationi Cisterciensi S. Bernardi in Italia benigne communicavit singula privilegia, quibus aliæ ejusdem Ordinis Congregationes fruebantur. Cum vero exortum dubium sit : *An Cistercienses Belgii præfatorum privilegiorum participes sint effecti,* D. Robertus Van Ommeren, Superior Abbatiæ S. Bernardi Ordinis Cisterciensium in Belgio, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium PP. IX enixe rogavit, ut de Apostolica benignitate, ablato dubio, eamdem privilegiorum communicationem Cisterciensibus in Belgio elargiretur; cujus precibus clementer susceptis, Sanctitas Sua benigne annuit in omnibus pro gratia juxta preces. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 februarii 1854.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

678. — Confrérie des dévots de Jésus au Calvaire, érigée à Rome.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Indulgentiarum et privilegiorum Summarium venerabilis sodalitii devotorum Jesu Christi ad Calvarium, vulgo *Sacconi Rossi*, cum suis originalibus concessionibus collatum, uti authenticum recognovit atque probavit, necnon typis imprimi, ac publicari posse permisit. In quorum fidem, etc.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum die 8 februarii 1854.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

679. — Prière pour les prêtres avant la confession.

Urbis et orbis. — Ad preces humillimas Reverendissimi Patris Jacobi Pignone del Carretto, Clericorum Regularium Theatinorum Præpositi Generalis, Sanctissimus Dominus

Noster Pius PP. IX benigne inclinatus, omnibus et singulis confessariis in universo Orbe Catholico existentibus infrascriptam Orationem, antequam ad sacramentales excipiendas confessiones assideant, corde saltem contrito, et devote recitantibus, centum dierum Indulgentiam, semel tantum in die acquirendam, clementer est elargitus. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 27 martii 1854.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

Oratio recitanda ante sacramentales confessiones excipiendas.

Da mihi, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam, ut sciam judicare populum tuum in justitia, et pauperes tuos in judicio. Fac me ita tractare claves regni cœlorum, ut nulli aperiam cui claudendum sit, nulli claudam cui aperiendum sit. Sit intentio mea pura, zelus meus sincerus, charitas mea patiens, labor meus fructuosus. Sit in me lenitas non remissa, asperitas non severa, pauperem ne despiciam, diviti ne aduler. Fac me ad alliciendos peccatores suavem, ad interrogandos prudentem, ad instruendos peritum. Tribue, quæso, ad retrahendos a malo solertiam, ad confirmandos in bono sedulitatem, ad promovendos ad meliora industriam: in responsis maturitatem, in consiliis rectitudinem, in obscuris lumen, in implexis sagacitatem, in arduis victoriam, inutilibus colloquiis ne detinear, pravis ne contaminer, alios salvem, meipsum non perdam. Amen.

680. — Offrandes du précieux Sang de Notre-Seigneur.

La pieuse union de l'Immaculée Conception, erigée à Rome, sollicite des indulgences spéciales pour les offrandes du Sang précieux de Notre-Seigneur à la Sainte-Trinité, en action de grâces des dons et priviléges dont fut enrichie la sainte Vierge, surtout dans son Immaculée Conception.

Ces indulgences sont de trois cents jours, chaque fois, et une indulgence plénière, aux conditions ordinaires, pour ceux qui, pendant un mois entier, ont récité ces offrandes. On demande aussi que ces indulgences soient applicables aux âmes du purgatoire.

Romæ die 18 junii 1854.

Benigne annuimus pro gratia juxta petita, servatis conditionibus necessariis ad Indulgentiam lucrandam.

Pius PP. IX.

681. — Dévotion à s. Stanislas Kostka.

Urbis et orbis. — Præter quamplurimas Plenarias et Partiales Indulgentias, quas ad excitandum in fidelium cordibus devotionis affectum erga S. Stanislaum Kostkam, tum in ejus festo celebrando, tum in decem Dominicis ante dictum festum peragendis, tum pro aliis piis exercitationibus in ejusdem sancti honorem persolvendis, ipsis fidelibus elargiti sunt Summi Pontifices Pius VII et Leo XII gloriosæ recordationis, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX concessionem Indulgentiæ quoque tercentum dierum omnibus Christifidelibus semel in quolibet anni die lucrifaciendæ, tres orationes corde saltem contrito recitantibus, tam ad impetrandas puritatis et charitatis virtutes, quam gratiam Bonæ Mortis meritis et intercessione ejusdem Sancti a Deo obtinendam, die 22 mensis martii anni 1847 propria manu obsignavit. Enixis iterum delatis precibus eidem Sanctissimo Domino Nostro ex parte Reverendissimi P. Salvatoris Pascale, Procuratoris Generalis Congregationis vulgo *de' Pii Operaj* in Urbe, ut Plenariam etiam Indulgentiam pro tribus præfatis orationibus dignaretur elargiri, Sanctitas Sua, referente me infrascripto Sac. Congregationis Indulgentiarum Secretario, in Audientia diei 10 julii 1854, Oratoris votis clementissime exceptis, indulsit, ut omnes utriusque sexus Christifideles, qui singulis diebus cujuslibet mensis tres enunciatas orationes dominicas et *Angelicas Salutationes* et *Gloria Patri*, etc., semel saltem in die recitaverint, indulgentiam Plenariam, semel in unoquoque mense, lucrari possint et valeant, ea scilicet die, qua vere pœnitentes, confessi sacraque Synaxi refecti aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, quas Indulgentias tam partiales pro singulis diebus quam Plenarias pro singulis mensibus voluit etiam ut unusquisque e Christifidelibus animabus in Purgatorio detentis applicare queat. Præsentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 10 julii 1854.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

682. — Pieuse maison de retraite au Transtevère, à Rome.

Urbis. — *Decretum. Ex Audientia Sanctissimi, die* 21 *augusti anni* 1854. — Pia Exercitiorum Spiritualium Domus in Transtyberina regione existens, quæ olim, uti asseritur,

Sanctæ Franciscæ Romanæ domicilium erat, pluribus fuit a felic. record. Pio PP. VII, privilegiis, gratiis et Indulgentiis cumulata, tam pro cœtu presbyterorum in eadem domo adlaborantium, quam pro Christifidelibus iis in ædibus spiritualibus exercitiis sacrisque recessibus per annum incumbentibus. Cum vero de aliquibus tantum privilegiis et indulgentiis apud eos adsit documentum, de aliis vero duntaxat exstet traditio, ipse presbyterorum cœtus enixe Sanctissimum Dominum Nostrum Pium PP. IX rogavit, ut de Apostolica sua benignitate gratias non modo concessas confirmare, sed novas etiam prout in summario recensitas concedere dignaretur. Hinc Sanctitas Sua, humillimis præfatorum sacerdotum precibus clementer exceptis, omnes et singulas facultates, Indulgentias et gratias in eodem Summario duobus et viginti articulis digesto contentas, benigne confirmavit, ac de novo concessit, dummodo tamen singulæ injunctæ conditiones in quolibet ex præfatis articulis appositæ integre et fideliter adimpleantur. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti valituro absque ulla brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum.

D. Card. Savelli Pro-Præf.

A. Columbo Secret.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita præsens Summarium uti authenticum recognovit, ac typis imprimi ac publicari posse permisit. In quorum fidem.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 novembris 1854.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

683. — Confréries des Trinitaires.

Summarium omnium Indulgentiarum concessarum Confraternitatibus erectis et institutis ab Ordine Fr. calceatorum Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum, divina revelatione fundato a Sanctis Joanne de Matha et Felice Valesio.

A Paulo V. Brevi Cœlestes Ecclesiæ thesauros,
diei augusti 1608.

1°. Indulgentia Plenaria et omnium peccatorum remissio, omnibus Christifidelibus utriusque sexus vere pœnitentibus, confessis ac S. Communione refectis, prima die qua induti fuerint S. Scapulario Ordinis et adscripti sint Confraternitati Sanctissimæ Trinitatis absque alicujus voti emissione.

2°. Indulgentia Plenaria ut supra, eisdem Confratribus et Consororibus in mortis articulo, dummodo S. Scapulario induti, ac vere pœnitentes, confessi Sacraque Communione refecti fuerint, Sanctissimumque Jesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint.

3°. Indulgentia Plenaria ut supra, si vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis in festo Sanctissimæ Trinitatis devote visitantibus Ecclesiam aliquam, aut Cappellam sive Oratorium Ordinis, vel Confraternitatis ejusdem, et ibi deprecati fuerint pro pace et concordia inter Principes Christianos, pro hæresum extirpatione, et S. Matris Ecclesiæ exaltatione.

4°. Indulgentia plenaria ut supra eisdem Confratribus, et Consororibus, qui in partibus infidelium ad redemptionem captivorum profecti fuerint, si antequam pergant, vere pœnitentes, confessi sacraque fuerint Communione refecti.

5. Indulgentia Plenaria ut supra, ipsis captivis redemptis, si post redemptionem infra mensem vere pœniteant, et rite confessi, ad Sacram Eucharisticam Mensam accedent.

6°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Confratribus et Consororibus, qui gestantes pro affectu Sacrum Scapulare benedictum atque signo nostræ redemptionis munitum, quotidie recitaverint sexies Orationem Dominicam, cum versiculo *Gloria Patri,* etc., ac etiam sexies Angelicam Salutationem cum eodem versiculo *Gloria Patri,* etc., pro pace Christianorum Principum, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione.

7°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum eisdem, qui devote visitaverint Ecclesiam, aut Oratorium Ordinis sive Confraternitatis diebus Nativitatis et Resurrectionis D. N. J. C., Assumptionis B. M. V. ac in festo S. Agnetis secundo (qua die divina revelatione Ordo Sanctissimæ Trinitatis institutus fuit), et deprecati fuerint pro pace inter Christianos Principes, necnon hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione.

8°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum eisdem, si vere pœnitentes et confessi intervenerint ad S. Scapularis processionem in una cujuslibet mensis Dominica a Superioribus Ordinis determinanda, de licentia tamen Ordinarii loci.

9°. Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum eisdem, qui piis operibus tam spiritualibus quam corporalibus vacaverint pro suorum peccatorum remissione, ac pro captivorum a servitute Turcarum et aliorum infidelium redemptione.

10°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum eisdem si rite confessi, aut saltem cum proposito confitendi, intervenerint processioni quæ fit, quando peracta redemptione, in aliqua Ecclesia, Cappella, aut Oratorio Ordinis vel Confraternitatis recipiuntur captivi redempti.

11°. Indulgentia septem annorum eisdem semel in anno die ad libitum eligenda, si vere pœnitentes riteque confessi, ac S. Communione refecti, quotidie per annum dixerint ter *Pater, Ave* et *Gloria,* etc., et semel *Salve Regina,* etc., orantes pro captivis christianis ut Nomen Salvatoris nostri non abnegent, sed cum fortitudine in sancta fide permaneant et quantocius a barbarorum servitute sint liberi.

12°. Indulgentia quinque annorum et totidem quadragenarum eisdem comitantibus cum lumine vel sine lumine, si non possint, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, cum ad infirmos defertur.

13°. Indulgentia centum dierum, quoties comitantur ad sepeliendum corpora defunctorum tam sodalium quam aliorum, orantes pro ipsis defunctis.

14°. Indulgentia centum dierum, quoties interveniant Missis, aliisque Divinis Officiis, quæ in Ecclesiis, Capellis, aut Oratoriis Confraternitatis celebrantur, ac insuper intervenientibus ad publicas seu privatas ejusdem Confraternitatis Congregationes, et quando pauperibus hospitalitatem præstent, operibusque pietatis et charitatis dent operam.

A Paulo V. Brevi Pias Christifidelium, etc., *diei* 16 *novembris* 1620.

15°. Indulgentia Plenaria et remissio omnium peccatorum Confraternitati Sanctissimæ Trinitatis, et B. M. V. de Remedio ejusdem Ordinis, si vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti interfuerint processioni, quæ ut moris est, fit in Ecclesiis Ordinis et Confraternitatis una ex dominicis cujuslibet mensis, et ibi oraverint pro pace et concordia inter Christianos Principes, pro extirpatione hæresum et exaltatione S. Matris Ecclesiæ.

A Clemente X. Brevibus dierum 11 *februarii et* 3 *junii* 1673.

16°. Indulgentia Plenaria ut supra Confratribus et Consororibus qui in festo Nativitatis B. M. V. vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti visitaverint Ecclesiam, aut Cappellam Ordinis seu Confraternitatis, et ibi pro pace et concordia Christianorum Principum, pro hæresum extirpatione et exaltatione Sanctæ Matris Ecclesiæ ac pro captivorum redemptione eorumque in sancta fide perseverantia oraverint.

17°. Indulgentia Plenaria ut supra, eisdem et cum singulis præenunciatis conditionibus in sequentibus diebus scilicet: in festo Purificationis B. M. V.

18°. In Dedicatione S. Michaelis Archangeli.

19°. In festo S. Clementis Papæ et Martyris.

20°. In festo Inventionis S. Crucis.

21°. In Nativitate S. Joannis Baptistæ.

22°. In festo S. P. N. Joannis de Matha.

23°. In festo S. P. N. Felicis Valesii.

Ab Innocentio XI. Brevi diei 14 decembris 1678.

24°. Indulgentia Plenaria recensita sub numeris 18°, 19°, 20°, 21°, translata fuit ad dies 28 Januarii (festum Apparitionis S. Agnetis Virginis et Martyris, Ordinis Patronæ) ad feriam IV cinerum, ad Dominicam secundam octobris, et ad festum S. Catharinæ Virginis et Martyris (25 *novembr.*).

2°. Supraenunciatus Pontifex Clemens X citato Brevi diei 11 februarii 1673 eisdem Confratribus et Consororibus concessit Indulgentias quoque sacrarum Urbis Stationum visitantibus aut Ordinis aut Confraternitatis Ecclesias. Indulgentiæ vero præfatarum Stationum a Sac. Congregatione Indulgentiarum ex Decreto diei 9 julii 1777 postea declaratæ fuerunt, scilicet :

In Quadragesima.

Die cinerum et in Dominica IV, Indulgentia quindecim annorum totidemque quadragenarum.

In Dominica in Palmis, Indulgentia vigintiquinque annorum, et totidem quadragenarum.

Feria V in *Cœna Domini*, Indulgentia Plenaria.

Feria VI et Sabbato Majoris Hebdomadæ, Indulgentia triginta annorum, totidemque quadragenarum.

In reliquis omnibus quadragesimæ diebus tam festis, quam ferialibus, Indulgentia decem annorum totidemque quadragenarum.

In Pascha Resurrectionis Domini.

In Dominica : Indulgentia Plenaria.

In singulis vero octidui diebus usque ad Dominicam in albis inclusive, Indulgentia triginta annorum et totidem quadragenarum.

In Ascensione Domini.

Indulgentia Plenaria.

In festo Pentecostes.

In Sabbato ante Dominicam Pentecostes, Indulgentia decem annorum totidemque quadragenarum.

In ipsa vero Pentecostes dominica et in singulis octidui diebus usque ad sabbatum sequentem inclusive, Indulgentia triginta annorum totidemque quadragenarum.

In Adventu Domini.

In Dominicis I, II et IV, Indulgentia decem annorum totidemque quadragenarum.

In Dominica III, Indulgentia quindecim annorum et totidem quadragenarum.

In Nativitate Domini.

In vigilia, in nocte, et in Missa auroræ, Indulgentia quindecim annorum totidemque quadragenarum.

In festo vero Nativitatis ejusdem, Indulgentia Plenaria.

In festis S. Stephani Protomartyris, S. Joannis Apostoli, Sanctorum Innocentium, Circumcisionis et Epiphaniæ Domini, itemque in Dominica Septuagesimæ, Sexagesimæ et Quinquagesimæ, Indulgentia triginta annorum totidemque quadragenarum.

Singulis diebus Quatuor Temporum, Indulgentia decem annorum et totidem quadragenarum.

In festo tandem S. Marci Evangelistæ. et in quolibet ex tribus Rogationum diebus, Indulgentia triginta annorum totidemque quadragenarum.

A Benedicto XIV. Ex Sac. Congr. Indulgentiarum Decr. 16 *decembris* 1752.

26°. Benedictio et Absolutio generalis omnibus Confratribus et Consororibus diebus ut infra :

1. In festo SS. Trinitatis. 2. In festo S. Agnetis secundo (28 *jan.*). 3. In festo S. Catharinæ V. et M. (25 *nov.*) 4. In feria cinerum. 5. In feria quinta in *Cœna Domini*. 6. In festo S. P. N. Joannis de Matha (8 *febr.*). 7. In festo S. P. N. Felicis Valesii (20 *nov.*). Animadvertendum vero est quod diebus quibus datur benedictio et absolutio generalis proprie non absolvitur a culpa, ut declaravit Clemens VIII Brevi *Decet Romanum Pontificem* diei 9 maii 1612, sed fit communicatio Indulgentiarum, bonorum et suffragiorum Religiosis omnibus vere pœnitentibus, confessis et S. Communione refectis, qui huic sacræ interfuerint functioni, in ecclesiis Ordinis peragendæ.

A Clemente XIII. Decreto Sac. Cong. Indulgentiarum diei 29 *novembris* 1768.

27°. Si festum S. P. N. Joannis de Matha (8 *febr.*) incidat in feria quarta cinerum aut in Dominicam primam Quadra-

gesimæ tunc transfertur in diem sequentem una cum gerali absolutione.

A Pio IX. Ex rescripto Sac. Congr. Indulgentiarum diei 22 *martii* 1847.

28°. Omnibus Confratribus et Consororibus S. Scapulare SS. Trinitatis gestantibus, ac recitantibus singulis anni diebus ter *Pater, Ave* et *Gloria* in honorem ejusdem SS. Trinitatis, Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum pro qualibet die; iis vero Sodalibus qui præfatas preces per integrum mensem recitare pro more habuerint, Indulgentia Plenaria, semel in quolibet mense, uniuscujusque arbitrio eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti fuerint, et aliquam publicam ecclesiam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Summi Pontificis oraverint.

Pro universis Christifidelibus ab Innocentio XII.

Brevi Salvatoris et Domini, etc., *diei* 27 *junii* 1693, *confirmato a Gregorio XVI, Brevi* Paterna qua nitimur, etc., *diei* 11 *septembris* 1832.

29°. Visitantibus ecclesias aut cappellas Ordinis Sanctissimæ Trinitatis participatio omnium Indulgentiarum, Privilegiorum, Prærogativarum et Gratiarum quæ concessa sunt cuilibet Domui, Conventui, aut Loco pio tam Canonicorum quam Clericorum Regularium, Mendicantium, et non Mendicantium Monasticorum cujusvis Ordinis sint.

A Clemente X. Brevi Redemptoris *diei* 20 *decembris* 1670.

30°. Indulgentia Plenaria in festis SS. Fundatorum Ordinis scilicet S. Joannis de Matha (8 februarii) et S. Felicis Valesii (20 novembris) iis omnibus qui vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti aliquam Ordinis ecclesiam vel oratorium visitaverint et ibi juxta mentem Summi Pontificis oraverint.

A Clemente XI.

31°. Indulgentia Plenaria, in omnibus ut supra in festo Sanctissimæ Trinitatis.

A Clemente XII. Ex Decreto Sac. Congregationis Indulgentiarum diei 1 *septembris* 1767.

32°. Indulgentia Plenaria, etiam a primis vesperis diei 28 septembris, visitantibus cum iisdem conditionibus aliquam ecclesiam seu publicum oratorium ordinis (exceptis tamen ecclesiis Monialium dicti Ordinis, in quibus acquiritur duntaxat a Monialibus et Commorantibus).

A Pio IX, duobus Brevibus dierum 18 *decembris* 1857 *et* 26 *januarii* 1858.

33°. Indulgentia Plenaria a primis vesperis cum iisdem conditionibus, tam die quo in ecclesiis Ordinis festum Sanctissimi Redemptoris de licentia Ordinarii celebratur, quam diebus decimo quarto mensis februarii, et quinto julii.

Ex concessione generali a Clemente XIV. Ex Decreto Sac. Congregationis Indulgentiarum die 26 *junii* 1770.

34°. Indulgentia centum dierum iis Christifidelibus, qui corde contrito adorantes Sanctissimam Trinitatem devote recitaverint Trisagium : *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus exercituum : plena est terra gloria tua. Gloria Patri, gloria Filio, gloria Spiritui Sancto;* semel tantum in die acquirenda; ter vero lucrifacienda in singulis anni Dominicis, in festo et octiduo Sanctissimæ Trinitatis; iis demum fidelibus qui præfatum Trisagium semel saltem in die per integrum mensem recitare pro more habuerint, Indulgentia Plenaria, una cujuslibet mensis die arbitrio uniuscujusque eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi et S. Communione refecti fuerint, et aliquam ecclesiam visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Summi Pontificis oraverint.

A Pio IX. Ex Decreto ejusdem Sac. Congregationis diei 8 *augusti* 1847.

35°. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum, semel in qualibet die Tridui, aut Novendialis, quod sive publice, sive privatim in honorem Sanctissimæ Trinitatis, tam ante festivitatem ejusdem, quam quocumque anni tempore corde contrito peragetur; iis vero qui præfatum Triduum vel Novendiale integre persolverint, Indulgentia Plenaria, ea die in qua vere pœnitentes, confessi Sacraque Communione refecti aliquam ecclesiam publicam visitaverint, et ibi per aliquod temporis spatium juxta mentem Summi Pontificis oraverint.

A Pio IX. Ex Decretis dictæ Sac. Congregationis dierum 17 *junii* 1847, 30 *septembris* 1852, *ac duobus Brevibus dierum decembris* 1857 et 26 *januarii* 1858.

36°. Omnes et singulæ supraenunciatæ Indulgentiæ animabus quoque in Purgatorio detentis sunt applicabiles.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita præfatum Indulgentiarum summarium, pluries recognitum, ac præsertim die 5 maii 1719, et die 14 augusti 1857, nunc in præsens iterum revisum et cum suis originalibus

plene collatum uti authenticum recognovit, typisque imprimi posse ac publicari permisit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 14 aprilis 1858.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. Prinzivalli Substit

684. — Visites au Saint-Sacrement et à la sainte Vierge, composées par s. Alphonse de Liguori.

Sœur Marie Pallavicini ayant fait réimprimer les Visites au Saint-Sacrement et à la sainte Vierge, composées par S. Alphonse de Liguori, sollicite les Indulgences suivantes pour quiconque récitera les prières au Saint-Sacrement devant le Saint-Sacrement et celles de la sainte Vierge devant son image. Ces Indulgences, concédées à perpétuité, sont de trois cents jours chaque fois, et une Indulgence plénière une fois le mois, pour qui a pratiqué cette dévotion pendant un mois entier. Elles sont aussi applicables aux âmes du purgatoire.

Romæ, die 7 septembris 1854.

Benigne annuimus pro gratia.
Pius pp. ix.

685. — Vœu héroïque pour les âmes du Purgatoire.

Urbis et orbis. — Cum sancta sit ac salubris pro defunctis exorandi cogitatio, ut ab eorum solvantur peccatis, ad excitandos erga eos militantis Ecclesiæ fideles Romanorum Pontificum Apostolica sollicitudo numquam defuit in elargiendis de ipsius Ecclesiæ thesauro pene innumeris Indulgentiis, animabus præsertim in Purgatorio detentis applicabilibus, tam in quarumdam orationum recitatione, quam in nonnullis piis operibus peragendis' ut citius, e piacularibus flammis solutæ, ad supernorum civium societatem evolarent. Ut maximum autem eisdem animabus procuraretur solatium, sedente Benedicto XIII fel. rec. pia quædam devotio, quam Votum, seu Oblationem appellant, a P. D. Gaspare Oliden, ex Clericorum Regularium Theatinorum familia, fuit instituta, aut saltem per Catholicum Orbem propagata, per quam Christifideles ipsam amplectentes omnia propria meritoria opera, dum in terris morantur, ac singula eorum suffragia, cum ex hac vita decesserint, defunctis fidelibus singulari pietate offerunt, atque in eorum cedunt utilitatem, idemque prælaudatus Pontifex Benedictus XIII omnibus hanc oblationem emittentibus peculiares elargitus est Indulgentias, quas rursus, postulante eorumdem Theati-

norum Præposito Generali, die 12 decembris 1788 Summus Pontifex Pius VI sua auctoritate confirmavit, et in Audientia 30 septembris 1852 Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, instantibus nonnullis ecclesiasticis viris, non modo eas iterum confirmavit, verum etiam voluit eas, ut infra, declarare:

1. Quod sacerdotes ipsam oblationem profitentes Indulto Altaris Privilegiati personalis gaudere possint singulis anni diebus.

2. Quod omnes Christifideles, qui idem votum, seu oblationem emittunt, Indulgentiam Plenariam, fidelibus tantum defunctis applicabilem, lucrari queant, quocumque die ad Sacram Communionem accesserint, et qualibet anni feria secunda Sacrum Missæ Sacrificium in suffragium eorumdem defunctorum fidelium audierint, dummodo in utroque casu aliquam ecclesiam, seu publicum oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint.

3. Quod ipsis Christifidelibus omnes et singulas Indulgentias quocumque modo concessas, vel in posterum concedendas, quas lucrari possunt, animabus pariter defunctorum applicare liceat.

4. Quod ut magis ac magis animabus piacularibus flammis addictis perenne tribuatur auxilium, ad universi Orbis Christifideles dictam oblationem exsolventes, quatenus opus sit, hoc Indultum extensum habeatur.

Præterea Eadem Sanctitas Sua præ oculis habens tum adolescentes nondum ad Sacram Communionem accedentes, tum vero infirmos, senes, villicos, in carceribus detentos, cæterosque fideles, qui aut ad sacram Synaxim accedere, aut in feria secunda Sacrum Missæ Sacrificium audire nequeunt, in Audientia diei 20 novembris labentis anni clementer indulsit, ut omnibus et singulis Christifidelibus, qui legitimo impedimento nequeunt Sacrum audire in feria secunda, pro acquisitione supraenunciatæ Indulgentiæ, in qualibet secunda feria, ut supra, concessæ suffragetur Missa quam die Dominico ex præcepto audire tenentur; pro omnibus et singulis vero fidelibus, qui aut nondum Sacræ Eucharistiæ sumendæ capaces, aut legitima alia ratione hoc Sacramentum sumere nequeunt, benigne remisit facultatem arbitrio respectivi pro tempore Ordinarii Locorum subdelegandi confessarios ex approbatis pro opportuna communionis in aliis piis operibus commutatione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Præsenti perpe-

tuis futuris temporibus valituro, absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secr. Sac. Congr. Indulg. die 20 novembris 1854.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

686. — Chapelet du Sacré Cœur de Marie.

Veronen. seu urbis et orbis. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX universis Christifidelibus coronam S. cordis Mariæ corde saltem contrito ac devote recitantibus Indulgentiam tercentum dierum, semel tantum in qualibet die acquirendam, benigne concessit; iis vero Christifidelibus, qui præmemoratam Coronam per integrum mensem recitaverint, Indulgentiam Plenariam, semel in quolibet mense lucrifaciendam, die uniuscujusque arbitrio eligendo, in quo vere pœnitentes, confessi, sacraque Communione refecti fuerint et aliquam ecclesiam seu publicum oratorium devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint, clementer impertitus est. Facta quoque potestate easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 11 decembris 1854.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

687. — Treizième édition de la Raccolta.

Authenticitatis opusculi vulgo della raccolta di orazioni etc., dec. tertiæ edit. romanæ. — Romani Pontifices, quibus præcipua demandata est cura de Christi gregis æterna procuranda salute, apertis Ecclesiæ thesauris, pene innumeras Indulgentias concesserunt ad spiritualem Christianorum utilitatem, cum *Indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem esse* Sac. Trid. Synod. doceat (Sess. 25 in Decr. de Indulg). Accidit tamen, et persæpe evenire solet, ut a fidelibus præfatæ Indulgentiæ non acquirantur ex eo quod vel earum concessiones, aut injunctæ conditiones adimplendæ omnino ignorantur, vel ex eo quod in nonnullis præsertim opusculis, aut impressis foliis, quæ per orbem absque hujus Sacræ Congregationis approbatione circumferuntur, ne quid de illis dicatur, quæ apocriphæ quoque sunt et falsæ, nec singulæ nec integræ conditiones declarentur. Quamobrem opportunum ac necessariam jam-

dudum Sac. eidem Congregationi videbatur, ut preces ac pia opera, illa præcipue quibus ex generalibus Summorum Pontificum elargitionibus Indulgentiæ sunt adnexæ ex suis germanis fontibus fideliter hausta et simul collecta atque ordine digesta in vulgus ederent. Quod quidem ad annum usque millesimum octogesimum quadragesimum quartum perfecit clar. me. Canonicus Telesphorus Galli, hujus Sac. Congregationis Consultor. Ne autem posteriores Indulgentiarum concessiones tum a felic. rec. Gregorio PP. XVI, tum a Pio IX Pontifice Optimo Maximo peractæ in præfata collectione deessent, ipsas Aloisius Prinzivalli, Archipresbyter insignis Basilicæ S. Mariæ in Cosmedin de Urbe, Secretariæ ejusdem Sacræ Congregationis Substitutus, in decima secunda Editione collectas, in hac Urbe evulgavit, atque iterum ab eo ex Typographia Salvioniana novis generalibusque concessionibus locupletata in lucem emittitur.

Itaque Sacra hæc Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita non solum prædictum opus omnibus Christifidelibus vivis ac defunctis maxime perutile fore probavit et ut authenticum recognovit, verum etiam monuit, ut si in quacumque ejusdem operis editione seu versione cujuscumque idiomatis tam intra quam extra Urbem jam exarata, vel in posterum exaranda, dubium aliquod subinde emerserit sive quoad Indulgentiarum concessiones, sive quoad præscriptas conditiones adimplendas, ad præsentem decimamtertiam Romanam editionem in actis ipsius Sac. Congregationis relatam, recursus habeatur; ac propterea ut hoc decretum omnibus omnino pateat, typis similiter tum latino tum italico idiomate impressum, ad calcem præfatæ editionis apponi mandavit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congr. Indulg. die 15 decembris 1854.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

688. — Indulgence plénière à l'article de la mort.

DITIONIS BELGICÆ. — Cum Sac. Congregatio Indulgentiarum in una Valentinen sub die 5 februarii 1841 resolutionem dedisset sequenti dubio : Utrum infirmus pluries lucrari possit Indulgentiam Plenariam in mortis articulo a pluribus sacerdotibus facultatem habentibus impertiendam? Respondit : « Negative in eodem mortis articulo. » Exinde quæritur.

1°. Utrum vi præcedentis resolutionis prohibitum sit infirmo, in eodem mortis periculo permanenti, impertiri plu-

ries, ab eodem vel a pluribus sacerdotibus hanc facultatem habentibus Indulgentiam Plenariam in articulo mortis, quæ vulgo Benedictio Papalis dicitur?

2°. Utrum vi ejusdem resolutionis item prohibitum sit, impertiri pluries infirmo in iisdem circumstantiis ac supra constituto, Indulgentiam Plenariam in articulo mortis a pluribus sacerdotibus hanc facultatem ex diverso capite habentibus ratione aggregationis Confraternitati Sanctissimi Rosarii, S. Scapularis de Monte Carmelo, Sanctissimæ Trinitatis etc.?

Sac. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis præposita, postquam in generalibus comitiis habitis die 5 martii 1855 apud Ædes Vaticanas votum Consultoris super præfatis dubiis audisset, ac per me infrascriptum ejusdem Sac. Congregationis Secretarium die 12 ejusdem mensis Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX de omnibus relatione peracta, respondit : « Ad primum et ad secundum. Negative, firma remanente resolutione Valentinen. sub die 5 februarii 1841. »

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 12 martii 1855.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

689. — Bénédiction des Chapelets, Croix et Médailles.

Verdunen. — Enixis precibus Verdunensis Episcopus huic Sac. Congregationi Indulgentiis sacrisque Reliquiis præpositæ exposuerat, quod hactenus Coronæ deprecatoriæ, Numismata sacra, Cruces, antequam tali vel tali personæ distribuantur, in globo benedicantur cum applicatione Indulgentiarum a sacerdotibus qui hujusmodi facultatem a S. Sede impetraverunt; et exinde quærebat, utrum valida sit benedictio, ita ut Indulgentias prædictas adnexas possit quisque lucrari. Proposito itaque dubio in generali Eminentissimorum Patrum conventu in Palatio Apostolico Vaticano die 5 martii 1855 habito, Sacra Congregatio, voto Consultoris audito, respondit : « Affirmative. » Et facta per me infrascriptum Sac. Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relatione in audientia diei 12 ejusdem mensis, Sanctitas Sua votum Sacræ Congregationis confirmavit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis die 12 martii 1855.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

690. — Absolution plénière.

MASSILIEN. — Ex parte Clarissarum civitatis Massiliensis in Gallia humillime exponuntur sequentia dubia:

Ferraris (Biblioth. Canon. Verbo Indulg.). « Ex concessione Leonis X, Clarissæ possunt consequi plenariam absolutionem et Indulgentiam, ac insuper Papalem Benedictionem, quatuor in anno diebus quibus maluerint, et traditur formula :

Confiteor etc. Misereatur etc. Indulgentiam etc. « Dominus Noster Jesus Christus per merita suæ Sanctissimæ Passionis vos absolvat, et gratiam suam vobis infundat. Et ego auctoritate ipsius et BB. Apostolorum Petri et Pauli et Summorum Pontificum Ordini Nostro ac vobis concessa, et mihi in hac parte commissa, absolvo vos ab omni vinculo excommunicationis majoris vel minoris et interdicti, si quod forte incurristis, et restituo vos unioni et participationi fidelium necnon sacrosanctis Ecclesiæ Sacramentis. Item eadem auctoritate absolvo vos ab omni transgressione votorum et regulæ, Constitutionum, Ordinationum majorum nostrorum, ab omnibus pœnitentiis oblitis seu etiam neglectis, et ab omnibus peccatis vestris, quibus contra Deum et proximum fragilitate humana, ignorantia vel malitia deliquistis, concedens vobis remissionem et Indulgentiam Plenariam omnium peccatorum vestrorum confessorum, et etiam cunctorum de quibus non recordamini aut oblitæ fuistis, in quantum claves Ecclesiæ se extendunt, et restituo vos illi innocentiæ in qua eratis, quando baptizatæ fuistis, et quomodo Sanctitas Domini Nostri N. Papæ faceret, si Ipsemet in confessione peccata vestra auscultasset etc. ac eadem auctoritate Apostolica Benedictionem Papalem vobis impertior. In nomine Patris etc. Deinde injungitur pœnitentia. Ite in pace et gratia Dei, et orate pro me.

Item ex concessione ejusdem Leonis X possunt consequi Plenariam Absolutionem et Indulgentiam in omnibus solemnitatibus, seu festis Domini Sabaoth, et B. M. V. omniumque Sanctorum et Apostolorum Petri et Pauli, ac S. Patris Francisci, et S. Claræ, et per totam majorem hebdomadam, et insuper in festo S. Catharinæ V. et M. et traditur formula.

(Hæc formula eadem est ac prior, excepto quod terminetur ad hæc verba : Baptizati fuistis).

De quibus enixe quæritur :

1°. An gratiæ prædictæ sint adhuc adnexæ his formulis, non obstante Bulla Pauli V de Indulgentiis Regularium ?

2°. An retineri vel introduci possit usus illas impertiendi?

3°. An per festa Domini Sabaoth, intelligendæ sunt : Nativitas, Circumcisio, Epiphania, Pascha, Ascensio, Pentecostes, et etiam festum Trinitatis, et Corporis Christi?

4° An per festa B. Mariæ V. intelligenda sunt : Purificatio, Annuntiatio, Assumptio, Nativitas, Præsentatio, et Conceptio.

5°. Quia de priori formula dicitur, quod debeat recipi de consensu confessarii, an sufficiat, ut Abbatissa illum ab eo expostulet, quibusdam diebus ante nomine sororum?

6°. An confessarius, et cappellanus qui non esset confessarius, possint illas impertire ex delegatione Ordinarii, cui Clarissæ subjiciuntur?

Cum ex parte Clarissarum civitatis Massiliensis proposita fuissent supraenunciata dubia huic Sacræ Indulgentiarum Congregationi, Eminentissimi Patres in generalibus comitiis habitis in Apostolico Palatio Vaticano quinta die martii currentis anni, audito prius Consultoris voto, rebusque mature perpensis, respondendum esse duxerunt, ut infra :

Ad primum : « Affirmative, excepta Indulgentia Plenaria pro vivis. »

Ad secundum : « Affirmative, juxta modum ut in prima. »

Ad tertium : « Affirmative, juxta consuetudinem. »

Ad quartum : « Affirmative, juxta consuetudinem. »

Ad quintum : « Affirmative. »

Ad sextum : « Affirmative. »

Cum vero de præmissis Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX a me subscripto ejusdem Sac. Congregationis Secretario facta fuisset relatio in Audientia diei 12 ipsius martii, Sanctitas Sua præfatas Eminentissimorum Patrum resolutiones benigne approbavit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 12 martii 1855.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

692. — Confession hebdomadaire, Indulgence plénière en forme de Jubilé.

Veronen. — Episcopus Veronensis cum Sacræ Congregationi Indulgentiarum dubia ut infra enodanda proposuisset, nempe :

1°. Utrum privilegium Clementis XIII quod qui assolent confiteri semel saltem in hebdomada possint lucrari Indulgentias Plenarias infra hebdomadam occurrentes, cum sola

communione, quamvis in Brevi Apostolico confessio prescripta sit, valeat et extendatur etiam pro lucranda Indulgentia vulgo de Portiuncula die 2 augusti?

2°. Utrum præfatum privilegium suffragetur etiam illis qui non assolent confiteri semel saltem in hebdomada, sed rarius, attamen confessi sunt intra hebdomadam ante festivitatem, cui est adnexa Indulgentia?

3°. Utrum confessio hebdomadalis valeat etiam pro lucranda Indulgentia in forma Jubilæi, et extendatur Decretum Clementis PP. XIII Veronæ, idest qui sæpius assolent confiteri, possint lucrari Indulgentiam, etiamsi confessio non sit hebdomadalis?

Eminentissimi Patres in generalibus comitiis apud Vaticanas Ædes quinta die martii ineuntis anni habitis, præcedentibus hujus Sacræ Congregationis decretis rite perpensis, votoque Consultoris audito, respondendum esse censuerunt :

Ad primum : « Affirmative. »

Ad secundum : « Negative. »

Ad tertium : « Negative ad primam partem; non expedire ad secundam. »

Facta demum de his omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX per me infrascriptum Sacræ Congregationis Secretarium relatione in Audientia diei 12 ejusdem mensis, Sanctitas Sua præfatas resolutiones benigne approbavit.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 12 martii 1855.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Columbo Secret.

693. — Chemin de la Croix.

Ditionis belgicæ. — Jacobus Ludovicus Levasseur, Missionarius Apostolicus, Præpositus Generalis Societatis presbyterorum Misericordiæ sub titulo Beatæ Mariæ in Conceptione sua Immaculata, ad S. V. pedes provolutus, humillime exponit duplex dubium circa usum facultatis sibi suisque concessæ quoad erectionem Stationum Viæ Crucis, nempe:

1°. Cum in rescripto enuncietur facultas erigendi stationes in publicis ecclesiis dubium exortum est, utrum his verbis *in publicis ecclesiis*, excludantur ecclesiæ seu oratoria Hospitiorum, Seminariorum, Communitatum, Institutionum etc. quæ ad usum tantum personarum intra septa illa

degentium ædificata sunt, et publico usui exterorum nonnisi quandoque et per accidens inserviunt?

2°. Dubitatur etiam utrum exigendum sit in unaquaque diœcesi exemplar authenticum prædictæ facultatis a S. Sede concessæ, quod ab Episcopo de scripto cognoscatur, an vero sufficiat testimonium Præpositi Generalis mentionem faciens rescripti de quo supra, ut possit Episcopus licentiam dare presbyteris Societatis erigendi Stationes, servatis de cætero reliquis conditionibus a SS Pontificibus præscriptis. Duplex illud dubium magni momenti videtur, sive ob validitatem erectionum quæ multis ab hinc annis factæ sunt, sive in posterum providentur.

Propositis supraenunciatis duobus dubiis in Sacra Congregatione Indulgentiarum die 5 martii currentis anni apud Vaticanas Ædes habita, Eminentissimi Patres, voto Consultoris audito, respondendum esse duxerunt : « Ad primum. Facultatem erigendi Stationes in publicis ecclesiis, de qua in rescripto intelligendam esse etiam pro oratoriis auctoritate Episcopi institutis, et per viam publicam ingressum habentibus. Ad secundum. Provisum per Regulas generales. » Et facta de his Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX per me subscriptum Sac. Congregationis Secretarium relatione in Audientia diei 12 ejusdem mensis, Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum resolutiones benigne approbavit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 12 martii 1855.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

693. — Autel privilégié.

Veronen. — Joannes Baptista Biadego, cancellarii Episcopalis munere fungens in civitate et diœcesi Veronensi, huic Sacræ Indulgent. Congregationi proposuit dubia ut infra :

1. Une messe célébrée à un autel privilégé est-elle privilégiée par elle-même ou est-il nécessaire que celui qui offre l'aumône ou le prêtre ait l'intention d'appliquer le privilége?

2. La messe de *Requiem* chantée pour un défunt le jour de l'obit, le troisième et le trentième jour après la mort et le jour anniversaire, est-elle privilégiée?

Eadem Sacra Congregatio in generalibus comitiis habitis in Palatio Apostolico Vaticano die 5 martii ineuntis anni, audito prius Consultoris voto, respondendum esse duxit :

Ad primum. « Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam. »

Ad. secundum. « Negative. »

Et facta de his omnibus per me infrascriptum Sacræ Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relatione in Audientia diei 12 ejusdem mensis, Sanctitas Sua resolutiones Sacræ Congregationis benigne approbavit.

Datum Romæ ex Secretaria ipsius Sac. Congregationis Indulgentiarum die 12 martii 1855.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

694. — Prière Sacrosanctæ ; Scapulaires ; Petit Office de la sainte Vierge; Hymne Veni Creator; Antienne Regina cœli.

Melden. — Ab hac Sacra Indulgentiarum Congregatione sequentium dubiorum solutionem postulabat Ludovicus Renard, majoris Seminarii Meldensis moderator :

1°. An ad lucrandam Indulgentiam, vel fructus orationis « Sacrosanctæ » necessario flexis genibus hæc oratio sit dicenda, vel an saltem in casu legitimi impedimenti ambulando, sedendo, recitari valeat ?

2°. An parvi habitus seu Scapularia sint necessario immediate super corpus deferendi ita ut illud physice tangant, vel an super vestes retineri possint ?

3°. An Indulgentiæ adnexæ ad recitationem parvi Officii B. M. V. a san. me. Pio V valeant pro solo Officio Romano, vel an etiam pro variis Officiis B. M. V. ab auctoritate episcopali compositis ad instar Officii Romani ?

4°. Qui recitat hymnum *Veni Creator etc.* non juxta correctionem metri, sed juxta pristinum metrum, lucraturne Indulgentias ? Doxologiæ (hymni *Veni Creator etc.*) variatio intra Tempus Paschale et extra de essentia estne operis ad lucrandas Indulgentias ? In Galliis hymn. *Veni Creator etc.* Doxol. ab auctoritate episcopali proposita, qui prædictum Hymnum recitant cum ista Doxologia valentne suas illius facere Indulgentias ?

5°. Antiphona *Regina Cœli etc.*, quæ dici solet tempore paschali loco precum *Angelus Domini etc.*, recitatur in aliquibus locis cum versiculo et respons. diversis ab illis quæ dantur in Breviario Romano : an recitatio prædictæ Antiphonæ cum ista commutatione jus dat æquale ad Indulgentias ?

Quibus dubiis ab Eminentissimis Patribus Sacris Indulgentiis præpositis, in generali Congregatione apud Vati-

canum die quinta martii 1855 habita, mature perpensis, votoque Consultoris audito, fuerunt in voto rescribendum esse:

Ad primum. « Affirmative ad primam partem ; Negative ad secundam. »

Ad secundum. « Negative ad primam partem ; Affirmative ad secundam. »

Ad tertium. « Affirmative ad primam partem ; Negative ad secundam. »

Ad quartum. « Negative in omnibus. »

Ad quintum. « Negative. »

Factaque de omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX per me infrascriptum Secretarium relatione in Audientia diei 12 ejusdem mensis, Sanctitas Sua Sac. Congregationis votum benigne approbavit. In Audientia autem Sanctissimi diei 26 julii prædicti anni habita a subscripto Cardinali Præfecto, Sanctitas Sua ex speciali gratia clementer indulsit, ut Oratio Sacrosanctæ etc. pro lucranda Indulgentia a Leone X adnexa, seu fructu dictæ Orationis, etiam non flexis genibus recitari possit ab iis qui legitime impediti fuerint infirmitatis tantum causa. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria præfatæ Sac. Congregationis die 26 julii 1855.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

695. — Prière Sacrosanctæ.

URBIS ET ORBIS. — Cum Sacræ huic Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ in una Melden. inter alia exhibitum fuisset dubium enodandum : An ad lucrandam Indulgentiam vel fructum orationis *Sacrosanctæ et individuæ* etc., necessario flexis genibus hæc oratio sit dicenda, vel an saltem in casu legitimi impedimenti ambulando, sedendo recitari valeat? Eminentissimi Patres in generalibus comitiis die 5 martii superioris anni apud Vaticanas Ædes habitis respondendum esse duxerunt : « Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam. » Facta itaque Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relatione per me infrascriptum Sac. Congregationis Secretarium die 12 ejusdem mensis, Sanctitas Sua votum Eminentissimorum Patrum approbavit. In Audientia vero Sanctissimi die 26 julii ejusdem anni ab Eminentissimo Cardinali Sac. Congregationis Præfecto habita, Eadem Sanctitas Sua ex speciali gratia

clementer indulsit, ut Oratio *Sacrosanctæ* etc., pro lucranda Indulgentia a sa. me. Leone PP. X adnexa, seu fructu dictæ orationis, etiam non flexis genibus recitari possit ab iis, qui legitime impediti fuerint infirmitatis tantum causa. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione; non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congr. Indulg. die 7 januarii 1856.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

696. — Traduction française de la Raccolta.

Cum piorum operum ac precum Collectionem, quibus ex generalibus Summorum Pontificum elargitionibus Indulgentiæ sunt adnexæ jam Romæ pro decimatertia vice in lucem editam Sacerdos Aloisius Pallard in gallicum idioma vertisset, enixis precibus rogabat, ut ab hac Sacra Indulgentiarum Congregatione hujusmodi versio approbaretur, ita ut typis quoque mandari posset; Sacra Eadem Congregatio, attenta revisione unius ex suis Consultoribus, non modo approbandam, atque authenticam recognoscendam esse duxit, verum etiam typis imprimi ac publicari posse permisit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 28 martii 1856.

F. Card. Asquinius Præf.
Pro R. P. D. A. COLUMBO Secret.
A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

697. — Prière à la sainte Famille.

Frère Bernardin de Roccarasa, de l'Ordre des Mineurs observants, implore humblement des indulgences spéciales pour les membres de la pieuse Société des *Amants de la sainte pureté* qui réciteront dévotement, chaque jour, trois *Pater*, *Ave* et *Gloria* en l'honneur de la Sainte-Famille ou les quatre oraisons suivantes :

1°. O Jésus, fils de Dieu, etc
2°. O très pure et toujours Immaculée Vierge Marie, etc.
3°. O époux très chaste de Marie Immaculée, etc.
4°. O vous qui aimâtes Jésus, Marie et Joseph, etc.

Sanctissimus Dominus Noster Papa Pius IX, cui per Reverendissimum Dominum Cardinalem majorem Pœnitentiarum facta fuit relatio prædicti supplicis libelli, omnibus præfatas preces qualibet vice devote recitantibus Indulgentiam tercentum dierum; illis vero qui per integrum mensem eas

preces quotidie recitaverint, et ad sacramenta Pœnitentiæ et Eucharistiæ in dicto mense semel accesserint, Plenariam Indulgentiam benigne concessit.

Datum Romæ in Sacra Pœnitentiaria, die 27 februarii 1862.

A. Rubini, S. P. Secret.

Præsens Rescriptum cum supraenunciatis Orationibus exhibitum fuit in Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum, juxta Decretum ejusdem S. Congregationis die 14 aprilis 1856. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex eadem Secretaria die 30 aprilis 1862.

A. Archip. Prinzivalli Subst.

698. — Décret général sur la sainte Famille.

Urbis et orbis. — Sacræ Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, quæ juxta institutionem a sa. me. Clemente PP. IX peractam Constitutione quæ incipit : « In ipsis Pontificatus primordiis, sub die 6 julii 1669, facultate instructa est omnem difficultatem ac dubietatem in Sanctorum Reliquiis, aut Indulgentiis emergentem... expediendi; ac si qui abusus in eis irrepserint, illos... corrigendi, et emendandi... falsas, apocryphas indiscretasque Indulgentias typis imprimi vetandi, impressas recognoscendi, et examinandi, ac ubi Romano Pontifici retulerit, illius auctoritate rejiciendi, » pluries Indulgentiæ typis impressæ delatæ sunt, quæ licet falsæ omnino, apocryphæ et indiscretæ, attamen huc illuc, sive hominum malitia, sive incuria, et absque ulla prorsus auctoritate typis mandantur et circumferuntur. Unde illud haud parum detrimenti provenit, quod et in errorem inducantur Christifideles, et apud S. R. Ecclesiæ hostes Indulgentiæ ipsæ irrisionibus pateant.

Quapropter Sac. Congregatio, in generalibus comitiis in Palatio Apostolico Vaticano die 31 martii proxime elapsi habitis, plures hujusmodi Indulgentias typis excusas tamquam apocryphas, nullas et indiscretas habendas esse declaravit, et locorum Ordinariis, per quorum Diœceses Indulgentiæ ejusmodi circumferuntur, commendandum censuit, ut Sac. Congregationis Decreta in hanc rem edita omni studio observari curent.

Quum vero incongruum prorsus sit omnia semper summaria, libellos, folia etc. persequi, quæ indiscretas, falsas apocryphasque Indulgentias descriptas continent, et qualibet vice prodierint specialibus decretis eliminare, SS. D. N. Pius PP. IX, in Audientia diei 14 aprilis 1856, præmissam

Eminentissimorum Patrum sententiam auctoritate Sua Apostolica approbando, cupiens insuper ut ad inæstimabilem Indulgentiarum thesaurum quod attinet, omnia pie, sancte et incorrupte fiant, mandavit ut hoc Decreto omnes per orbem Ordinarii hortentur, ut pro ea qua pollent, et qua uti debent sollicitudine in Dominici gregis bonum usque procurandum, invigilent non modo uti ejusmodi Indulgentiæ falsæ et apocryphæ, quantum fieri potest, minime circumferantur, easque e fidelium manibus removeant, verum etiam satagant, ut Decreta a Sac. Congregatione salubriter edita, ac præsertim super earumdem Indulgentiarum publicatione et impressione observentur, in primis vero Decretum sub die 19 januarii 1756 latum, et a sa. me. Benedicto PP. XIV die 28 ejusdem mensis approbatum, quod ita se habet: « Cum experientia quotidie comperiatur, complu-« res Indulgentiarum concessiones generales expediri ins-« cia ipsa Sacra Congregatione, ex quo multi promanant « abusus, ac confusiones, re mature perpensa, præsenti De-« creto declaravit, impetrantes posthac hujusmodi generales « concessiones, teneri sub nullitatis pœna gratiæ obtentæ « exemplar earumdem concessionum ad Secretariam ejus-« dem Sac. Congregationis deferri. »

Cæterum ad falsas apocryphasque Indulg. a veris et genuinis haud difficili negotio internoscendas, ea etiam recolere locorum Ordinarios juverit, quæ sapienter, de more, et hac in re idem fel. me. Pontifex Benedictus XIV in opere *de Synodo Diœcesana* edocuit Et si præterea aliquibus in rerum adjunctis super Indulgentiarum quarumcumque authenticitate ac genuinitate dubii hærerent, ad Sac. Congregationem recurrant, ut inde opportunam dubiorum resolutionem assequantur.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 14 aprilis 1856.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

699. — Autel du Pardon à Mexico.

MEXICANA. — Cum ad Sacram Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum Congregationem delatum sit, Altare vulgo *del Perdon* in Ecclesia Cathedrali Mexicana pene innumeris ditatum esse Indulgentiis ac privilegiis, eadem Sac. Congregatio in generalibus comitiis apud Vaticanas Ædes habitis die 31 martii ineuntis anni, singulas assertas concessiones examinavit, auditoque Consultoris voto, ad dubium : An gratiæ, Indulgentiæ et privilegia de quibus in casu

genuina putanda sint, an apocrypha, respondendum esse duxit : « Negative ad primam partem, Affirmative ad secundum. » Facta itaque de his omnibus per me infrascriptum Sac. Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX fideli relatione, Sanctitas Sua resolutionem Sac. Congregationis approbando, necnon quatenus opus sit quamcumque præcedentem concessionem abrogando, ne fidelium tepescat devotio, ac animabus in Purgatorio detentis deficiat solatium, benigne declaravit idem Altare Privilegiatum pro Missis, quæ in eodem a quocumque sacerdote sive sæculari, sive regulari in suffragium fidelium defunctorum celebrabuntur. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluit insuper Eadem Sanctitas Sua, ut ad præfatum Altare, veteri amota Indulgentiarum ac Privilegiorum abella, taltera hujus Pontificiæ novæ elargitionis affigatur.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgent. die 14 aprilis 1856.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

700. — Autel privilégié.

Mexicana. — Cum in Sac. Congregatione Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum in Palatio Vaticano habita die 31 martii 1856 singulæ Indulgentiæ ac Privilegia quibus Altare vulgo *del Perdon* in Ecclesia Cathedrali Mexicana asserebatur ditatum, apocrypha et falsa sint declarata, quæque ab Apostolica Sede anno 1833 etiam majori Altari Ecclesiæ Monialium S. Bernardi ejusdem civitatis fuerant communicata, hinc Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, cui de omnibus per me infrascriptum Sac. Congregationis Secretarium facta fuerat fidelis relatio, non modo resolutionem ejusdem Sac. Congregationis approbavit, verum etiam quatenus opus sit, præfatam communicationem abrogando, benigne declaravit Privilegiatum quotidianum præmemoratum Altare majus Ecclesiæ Monialium S. Bernardi pro Missis, quæ in eodem a quocumque sacerdote sive sæculari, sive regulari in suffragium fidelium defunctorum celebrabuntur, ea tamen conditione, ut ab ipso Altari, veteri amota, si qua sit, nova affigatur tabella hujus Pontificiæ elargitionis. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 14 aprilis 1856.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

701. — Tertiaires franciscains; Scapulaire de l'Immaculée Conception.

TARANTASIEN. — Quamvis nonnulla dubia in Sacra Indulgentiarum Congregatione die 5 martii 1855 apud Vaticanum habita proposita fuissent, in relatione tamen Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX ab infrascripto Cardinali Præfecto die 26 julii ejusdem anni peracta, Sanctitas Sua præcipiendum esse duxit, ut in alia Congregatione iterum proponerentur, addito quoque alterius Consultoris voto. Ipsa vero dubia perspicuitatis gratia in meliorem formam redacta fuerunt uti sequuntur:

1°. An Sodales Tertiarii Ordinis S. Francisci Assisinatis cujuscumque Provinciæ sint, lucrifaciant Stationes, Indulgentias, remissiones tum Urbis, quam etiam Portiunculæ, sive Jerusalem, et S. Jacobi in Compostella, recitando sex *Pater*, *Ave* et *Gloria,* scilicet quinque pro felici statu S. Matris Ecclesiæ, sextum autem pro intentione Summi Pontificis concedentis?

2°. An Sodales Scapularis cærulei Immaculatæ Conceptionis recitando *sex Pater*, *Ave* et *Gloria* in honorem Sanctissimæ Trinitatis, et Deiparæ Virginis Immaculatæ, orando pro hæresum extirpatione, exaltatione S. Matris Ecclesiæ, atque Christianorum Principum pace et concordia, omnes lucrifaciant Indulgentias Septem Basilicarum Romæ, Portiunculæ, Jerusalem, et S. Jacobi de Compostella?

3°. An Indulgentias, de quibus in superioribus dubiis, lucrentur toties quoties, et an in quocumque loco preces ipsas fuderint?

4°. An ad easdem lucrandas Indulgentias recitare sufficiat sex tantum *Pater, Ave* et *Gloria,* ita ut necesse minime sit alias preces addere, quomodo in Indulgentiarum concessionibus atque rescriptis orandi per aliquod temporis spatium juxta intentionem Pontificis, seu pro hæresum extirpatione, exaltatione S. Matris Ecclesiæ, atque Christianorum Principum pace et concordia etc. injungi consuetum est?

5°. An ad memoratas Indulgentias, de quibus scilicet in dubiis I et II consequendas, necessaria sit sacramentorum Pœnitentiæ et Eucharistiæ susceptio?

6°. An denique hæ ipsæ Indulgentiæ omnes animabus in Purgatorio detentis applicari possint?

Itaque Eminentissimi Patres in comitiis generalibus apud Vaticanas Ædes habitis die 21 martii currentis anni, rebus mature perpensis, altero quoque voto audito, respondendum esse duxerunt, ut infra :

Ad primum. « Affirmative. » Ad secundum. « Affirmative. » Ad tertium. « Affirmative juxta votum Consultoris, nempe servato Decreto Sac. Congregationis die 7 martii 1678 approbato ab Innocentio XI cujus initium. *Delatæ sæpius.* » Ad quartum. « Affirmative. » Ad quintum. « Negative. » Ad sextum. « Affirmative. » Facta denique de his omnibus per me infrascriptum Sac. Congregationis Secretarium Eidem Sanctissimo fideli relatione in Audientia diei 14 aprilis ejusdem anni, Sanctitas Sua resolutiones præfatæ Sac. Congregationis benigne approbavit.

Datum Romæ ex Secretaria ipsius Sac. Congregationis Indulgentiarum die 14 aprilis 1856.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Columbo Secret.

702. — Tertiaires franciscains; Portioncule.

Tertii ordinis s. francisci. — Cum ex parte Fratrum Tertii Ordinis S. Francisci in Gallia huic Sac. Indulgentiarum Congregationi remissæ fuissent nonnullæ preces, tria formulata sunt dubia :

1°. An, scilicet, Tertiarii sæculares, seu in propria domo viventes, gaudeant omnibus Indulgentiis, peccatorum remissionibus etc. quibus potiuntur Fratres Ordinis Minor. S. P. Francisci, vigore communicationis?

Et quatenus Affirmative.

2°. An sub hac generali communicatione veniat quoque privilegium Indulgentiæ Portiunculæ de secunda die augusti cujusque anni, alias vulgo *il Perdono d'Assisi?*

Et in casu etiam Affirmative.

3°. An præfata gaudeant earumdem etiam Ecclesiæ, Oratoria, Cappellæ in Ecclesiis licet parochialibus existentes, seu intra eas comprehensæ pro omnibus Christifidelibus?

Sacra itaque Congregatio in Palatio Apostolico Vaticano die 31 martii currentis anni habita, audito Consultoris voto, rescribendum esse censuit : « Ad primum. Affirmative, ad formam Brevis Sanctissimi Domini Nostri Pii PP. IX sub die 11 martii 1831 quod incipit *Cum sicut nobis nuper.* » Ad secundum « Juxta votum Consultoris. » Ad tertium. « Nega-

tive juxta votum Consultoris. » In Audientia vero Sanctissimi die 14 aprilis anni 1856 per me infrascriptum Sac. Congregationis Secretarium Eidem Sanctissimo relatione peracta, Sanctitas Sua præfatis resolutionibus censuit annuere, ad primum, scilicet, « Affirmative juxta præmemoratum Breve. » Ad secundum. « Juxta votum Consultoris, scilicet, Affirmative. » Ad tertium. « Negative juxta Consultoris votum. »

Datum ex Secretaria ipsius Sac. Congregationis Indulgentiarum die 14 aprilis 1856.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

703. — Tertiaires franciscains.

Ordinis minor. obser. s. francisci. declaratio. — Ad preces humillimas Reverendissimi Patris Venantii a Celano, totius Ordinis Min. Observ. S. Francisci Ministri Generalis, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX clementer inclinatus, audito prius voto Sacræ Eminentissimorum Patrum Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis præpositæ, quæ apud Vaticanas Ædes die 31 martii ineuntis anni est habita, benigne declaravit, omnes et singulas Indulgentias, privilegia, communicationes etc. Tertiariis S. Francisci a glorioso prædecessore suo Benedicto XIII concessas, tam vigore constitutionis *Paterna Sedis* diei 10 decembris 1725, quam alterius *Singularis devotio* diei 5 julii 1726, atque ab ipsa Sanctitate Sua tum Tertiariis Franciscalibus Galliarum per Literas Apostolicas in forma Brevis *Supremi Apostolatus* diei 7 julii 1848 confirmatas, tum per alias literas *Cum sicut nobis nuper* diei 11 martii 1851 ad preces Reverendissimi Patris Ministri Generalis Ord. Minor. Conventualium S. Francisci iterum concessas, extendi ad omnes et singulos S. Francisci Tertiarios sub quacumque directione existentes, sive Ordinis Minor. Observantium, sive Ordinis Minorum Conventualium, sive Ordinis Cappuccinorum, sive denique sub directione cujuscumque sacerdotis tam sæcularis quam regularis, legitima tamen facultate pollentis tam erigendi quam moderandi Tertiariorum S. Francisci sodalitates, seu congregationes, ita ut unusquisque Tertiarius, qui cuilibet ex præfatis directionibus subsit, dummodo injuncta opera adimpleat, omnibus et singulis Indulgentiis, privilegiis, communicationibus, ut supra, elargitis ac confirmatis, gaudere possit et valeat. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus Constitutione Benedicti XIV anni 1751, quæ incipit *Ad Roma-*

num Pontificem et aliis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgent. die 14 aprilis 1856.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

704. Crucifix indulgenciés.

Ditionis helveticæ seu urbis et orbis. — In Congregatione generali Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita ad Ædes Apostolicas Vaticanas habita die 31 proxime elapsi martii, ad preces Patris Laurentii Hecht, monachi Benedictini in Ditione Helvetica, quærentis num authenticæ revera sint Indulgentiæ quædam, quas in schedula gallice conscripta exhibuerat, quasque adnexas Crucifixi sculptæ imagini benedictæ asserebat, et quæ sonant ut sequitur :

Indulgences accordées par N. T. S. P. le Pape Pie VII.

En vertu d'un pouvoir spécial obtenu de S. S. Pie VII, le 1er juin 1804, confirmé par rescrit obtenu en audience, le 16 novembre 1805, puis confirmé par N. S. P. le Pape Pie IX, le 15 novembre 1852, sont accordées à ce crucifix les indulgences suivantes :

1. Une indulgence plénière à l'article de la mort pour quiconque baisera ce crucifix ou l'aura sur son lit.

2. Cent jours d'indulgence pour quiconque récitera devant ce crucifix trois *Pater*, *Ave* et *Gloria* aux intentions du Souverain Pontife, et cela chaque fois.

3. Cent autres jours d'indulgence, chaque fois, pour qui le baisera dévotement et invoquera au moins de cœur l'assistance divine.

4. Indulgence plénière deux fois le mois, au choix de chacun, si l'on communie.

5. Indulgence de sept ans et sept quarantaines pour quiconque recevra la bénédiction avec ce crucifix après le sermon.

6. Lesdites indulgences sont immédiatement attachées au crucifix et non à la croix; en conséquence, elles ne se perdent pas si l'on place le crucifix sur une autre Croix.

7. Elles ont toutes la même durée que la vie du propriétaire du crucifix.

8. Elles passent successivement aux personnes à qui le propriétaire laisse le crucifix soit comme don, soit comme prêt, soit comme legs.

Le propriétaire du crucifix (et non celui à qui il est prêté)

pourra en outre, s'il se trouve légitimement empêché gagner les indulgences des Stations en disant sept *Pater* et sept *Ave*, et les indulgences du Chemin de la Croix en disant quatorze *Pater* et *Ave*.

Eminentissimi Patres, Consultoris voto audito, rescripserunt : « Indulgentias de quibus supra, non esse attendendas utpote apocryphas, » quam Eminentissimorum ac Reverendissimorum sententiam Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX in Audientia diei 14 aprilis omnino approbavit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 14 aprilis 1856.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

705. — Procession du Rosaire; Autel privilégié; Nom de Jésus ajouté à l'Ave Maria.

TARANTASIEN. — Huic Sacræ Indulgentiarum Congregationi in Apostolico Vaticano palatio habita die 31 martii 1856 propositis dubiis a presbytero Missionario Anselmo Collombe Tarantasiensis Diœcesis scilicet :

Mgr Bouvier, dans son *Traité des Indulgences*, dit : que tous ceux qui assistent à la procession du Rosaire, qui se fait le premier dimanche de chaque mois, gagnent chaque fois une indulgence de sept ans et sept quarantaines. L'opuscule intitulé *le Rosaire de Marie*, imprimé à Rome, ne parle pas de cette indulgence. On demande :

1. Si cette indulgence est authentique.
2. Si elle est accordée pour tous les fidèles qui assistent à la procession ou seulement aux confrères du Rosaire.
3. Le susdit opuscule dit que l'autel est privilégié pour tous les prêtres qui font partie de la Confrérie ; mais d'autres auteurs ajoutent que l'indulgence de l'autel privilégié ne peut s'appliquer qu'aux confrères défunts. On demande si cette indulgence est applicable aux seuls confrères ou à tous les fidèles indistinctement.
4. Une indulgence de cinq ans et cinq quarantaines a été accordée aux confrères du Rosaire qui ajoutent le saint nom de Jésus après chaque *Ave Maria*. Cette concession est-elle accordée pour chaque fois et comment?

Eminentissimi Patres, voto unius ex Consultoribus audito, respondendum esse duxerunt: Ad primum. « Affirmative etiam pro non Confratribus. » Ad secundum. « In voto Consultoris. » Ad tertium. « Juxta votum Consultoris. » Facta itaque per me infrascriptum Sac. Congregationis Se-

cretarium opportuna de præmissis relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX in Audientia diei 14 currentis aprilis, Sanctitas Sua præfatam responsionem quoad primum dubium approbans, tum Altaris Privilegiati Sanctissimi Rosarii nempe gratiam pro omnibus Christifidelibus favore Confratrum sacerdotum, de quo in secundo dubio, tum nempe Indulgentias de quibus agitur pro qualibet vice Sanctissimum Nomen Jesu in fine cujuslibet Angelicæ Salutationis in recitatione Rosarii a Confratribus invocatum fuerit, lucrari, de quo in tertio dubio, in perpetuum intelligendum esse benigne declaravit, atque auctoritate sua Apostolica concessit. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

706, — Prière pour le soulagement des infirmes.

Urbis et orbis. — Cum Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX orationem ad infirmorum solatium recitandam, quæ incipit *Divine Jesu, Fili Dei incarnate*, cum indulgengentiæ tercentum dierum eamdem recitantibus concessione perpetua jam typis imprimi curaverit; ut benigne hujus largitionis gratiæ documentum exstaret, eamdem in Actis Secretariæ Sac. Congregationis Indulgentiarum ac Sac. Reliquiarum, prout hoc rescripto in dictis Actis servando constat, adnotari mandavit Præterea Sanctitas Sua prædictam Indulgentiam lucrari qualibet vice præfatam orationem fideles recitaverint declaravit, necnon eamdem animabus etiam defunctorum applicari posse clementer est elargitus. Præsentibus valituris absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque die 10 junii 1856.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

ORATIO AD INFIRMORUM SOLATIUM DEVOTE RECITANDA.

Divine Jesu, Fili Dei incarnate, qui pro nostra salute in stabulo nasci, vitam in paupertate, ærumnis et miseria degere, et in crucis doloribus mori dignatus es, divino tuo Patri dic, quæso, in momento mortis meæ : *Pater, ignosce ei;* dic Matri tuæ dilectæ: *Ecce filius tuus;* dic animæ meæ :

Hodie mecum eris in paradiso. Deus meus, Deus meus, ne derelinquas me in illa hora! *Sitio :* utique Deus meus, anima mea sitit ad Te, qui es fons aquarum viventium. Vita mea præterit velut umbra; adhuc modicum, et consummata erunt omnia! Quapropter, o Salvator mi adorabilis, ex hoc momento in omnem æternitatem *in manus tuas commendo spiritum meum.* Domine Jesu, accipe animam meam. Amen.

707. — Ouvrage français sur les Indulgences.

Cum diversa pia opera ac preces, quibus Summorum Pontificum elargitionibus Indulgentiæ sunt adnexa, necnon complura Sacræ Indulgentiarum Congregationis decreta ac resolutiones ex genuinis fontibus in opusculo, cui titulus : *Le Chrétien éclairé sur la nature et l'usage des Indulgences,* gallico idiomate exaratum accurate collegisset R. P. Antoninus Maurel e Societate Jesu, Sac. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis præposita ad ejusdem preces declarat hujusmodi collectionem authenticam esse, ac proinde publicari posse. Insuper, cum aliquibus precibus in eodem opusculo versio gallica a prædicto P. Maurel apposita fuerit, eaque a novissima decimatertia Romana editione operis, cui titulus : *Raccolta di orazioni, e pie opere per le quali sono state concedute dai Sommi Pontefici le S. Indulgenze etc.* diligenter, fideliterque deprompserit, Sacra eadem Congregatio versiones ipsas fideles declarat, et approbat.

Datum Romæ ex Secretaria præfatæ Sac. Congregationis die 11 julii 1856.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

708. — Prière perpétuelle à Notre-Dame de la Sainte-Espérance.

Pius PP. IX. Ad perpetuam rei memoriam. Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem cœlestibus ecclesiæ thesauris pia charitate intenti, omnibus et singulis e pia sodalitate, cui vulgo titulus : *La prière perpétuelle à Notre-Dame de la Sainte-Espérance,* ad S. Lupi, Trecen. diocesis, canonice, ut asseritur, institutæ, nunc et pro tempore existent. Christifidelibus, qui per integrum mensis curriculum saltem bis in die precationem : *Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous,* devote pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac sanctæ matris Ecclesiæ exaltatione recitaverint, dummodo die ejusdem mensis cujusque arbitrio eligenda, sacra exomolegesi

rite piati, ad mensam Eucharisticam accesserint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Quoties vero memoratam precationem corde saltem contrito, ut supra recitaverint, centum dies de injunctis eis seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus. In contrarium facientibus non obstantibus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romæ apud S. Mariam-Majorem sub annulo Piscatoris, die 16 septembris 1856, Pontificatus nostri anno undecimo.

Pro D. Cardinali Macchi.

Io. B. Brancaleoni Castellani Substitutus. »

Indulgences.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX per breve apostolicum datum Romæ apud S. Mariam-Majorem sub annulo Piscatoris, die 16 septembris præteriti, largiri dignatus est Indulgentias piæ Sodalitati, cui titulus : *La prière perpétuelle de Notre-Dame de la Sainte-Espérance.* Quapropter Sacræ Congregationi Indulgentiarum supplicatur, ut infrascriptum earum summarium, lingua gallica exaratum, recognoscere et approbare dignetur, quod postea typis mandari queat.

Indulgences concédées à la pieuse association de la prière perpétuelle de Notre-Dame de la Sainte-Espérance, canoniquement érigée dans l'église de Saint-Loup, diocèse de Troyes, par Bref apostolique du 16 septembre 1856.

I. Indulgence de cent jours, toutes les fois que les Associés réciteront, avec un cœur contrit, pour la concorde des princes chrétiens, pour l'extirpation des hérésies, et pour l'exaltatation de la Sainte Mère Eglise, l'invocation : *Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous.*

II. Indulgence plénière, une fois par mois, au jour que chacun choisira à son gré, laquelle gagneront ceux des Associés qui auront récité, au moins deux fois par jour pendant le mois entier, ladite invocation comme ci-dessus, pourvu que le même jour ils se confessent et fassent la sainte communion.

Supraenunciatæ Indulgentiæ cum injunctis conditionibus sodalibus piæ Unionis Orationis perpetuæ B. Mariæ Virginis Sanctæ Spei canonice erectæ in ecclesia Sancti-Lupi, diœcesis Trecensis, elargitæ, plene et ad verbum concordant cum litteris apostolicis in forma Brevis, sub die 16 septembris 1856 expeditis, atque in secretaria hujus Sacræ Indulgentiarum

Congregationis, hoc die 24 januarii 1857, exhibitis et ostensis. In quorum fidem, etc.

Datum Romæ ex eadem Secretaria die et anno ut supra.

A. Archip. PRINZIVALLI Substitutus.

709. — Scapulaire du Carmel.

Bernardinus Blancheles, parochus Ecclesiæ S. Hieronymi in diœcesi Massiliensi, humiliter postulat a Sanctitate Vestra:

1°. An qui rite semel adscripti in Sodalitate Scapularis B. M. V. de Monte Carmelo, postea habitum Sacrum Sodalitatis dimiserunt, teneantur ad novam sacri habitus receptionem a potestatem habente, si velint Indulgentias prædictæ Sodalitati a Summis Pontificibus concessas lucrari, vel an sufficiat ut habitum sacrum ipsi denuo resumant simpliciter?

2°. Et quatenus affirmative ad primum : Quodnam temporis spatium a dimissione habitus sacri requiratur ut nova receptio a potestatem habente necessaria sit?

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita ad præfata dubia respondit ut infra :

Ad primum. « Negative ad primam partem, Affirmative ad secundam. » Ad secundum. « Provisum in primo. »

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 27 maii 1857.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

710. — Ouvrage français sur les Indulgences.

Cum Sacræ huic Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ exhibitum fuerit opusculum gallice conscriptum, cui titulus : *Choix de pieuses pratiques auxquelles sont attachées des Indulgences plénières et partielles,* eadem Sac. Congregatio, ad concessiones Indulgentiarum in eo contentas quod attinet, necnon ad conditiones pro iis lucrandis ibidem propositas, authenticas esse declarat, easdemque typis imprimi, ac publicari posse permittit; et mandat, ut duplex hujus editionis exemplar, in ejusdem Actis adservandum, quam primum transmittatur.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 30 maii 1857.

A. Card. Asquinius Præf.

A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

711. — Ouvrage français sur les Indulgences.

Cum inter Decreta in Indice Librorum prohibitorum comprehensa (§ III n° 12) statutum sit : « Indulgentiarum libros omnes, Diaria, Summaria, libellos, folia in quibus earum concessiones continentur non esse edenda absque licentia Sac. Congregationis Indulgentiarum, » hæc Sacra Congregatio precibus sacerdotis Vincentii Terrasson, qui librum, cui titulus : « Recueil d'Indulgences plénières d'une pratique facile, etc. » in quo concessiones Indulgentiarum continentur, edere cupit, annuens, attento voto Aloisii Archipresbyteri Prinzivalli, Sacræ Congregationis Substituti, benigne illum quoad spectat ad concessiones Indulgentiarum in eodem libro collectas typis edendi facultatem cum peractis correctionibus concedit.

Datum Romæ ex Secretaria ipsius Sac. Congregationis Indulgentiarum die 24 novembris 1857.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Subst.

712. — Ouvrage français sur les Indulgences.

Cum R. P. Antoninus Maurel e Societate Jesu novam editionem operis cui titulus : *Le Chrétien éclairé sur la nature et l'usage des Indulgences*, typis mandare cupiat, in quo alia decreta et Indulgentias addidit iis quæ in prima editione publicaverat, Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita ejus precibus, postquam opus fuerit diligenter examinatum, annuens, illud publicari posse libenter permittit, quoad spectat ad decretorum et Indulgentiarum collectionem quæ in eo continetur; ita ut hujusmodi editioni secundæ in iis quæ ad præfata Decreta et Indulgentias attinent, omnino sit attendendum.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiis et Sacris Reliquiis præpositæ die 12 decembris 1857.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Subst.

713. — Confréries.

TORNACEN. — Cum in Sac. Congregatione Indulgentiarum, quæ die 14 decembris 1857 apud Vaticanas Ædes habita fuit, ex parte Vicarii Generalis Diœcesis Tornacensis propositum fuisset dubium : Utrum antiquæ sodalitates quæ post concordatum anni 1801 noviter ac canonice erectæ non fuerunt, privilegia et Indulgentias ipsis concessas amise-

rint? Eminentissimi Patres, audito prius Consultoris voto, responderunt : « Affirmative. »

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 14 decembris 1857.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

714. — Chemin de la Croix.

Tornacen. — Beatissime Pater, A. P. V. Descamps, Vicarius generalis Diœcesis Tornacensis, humiliter exponit, ut infra : Cum rescripta Sacræ Congregationis Indulgentiarum quibus facultas erigendi Viam Crucis sacerdotibus sæcularibus conceditur, eamdem facultatem delimitent ad Ecclesias seu publica vel privata Oratoria de Diœcesi locorum in quibus Ordo Minor. Observ. S. Francisci Assisiensis non existit, diversæ circa horum verborum sensum moventur quæstiones ; ideo Sanctitati Vestræ supplicatur quatenus sequentia dubia solvere dignetur.

1°. Quid per loca in quibus Ordo Min. Observ. S. Francisci Assisiensis non existit, intelligendum sit in casu, an Civitas, Oppidum, Pagus, cum respectivis suburbiis, sive locis eis adjacentibus? Et quatenus negative.

2°. An intelligendum sit Parecia vel universa Diœcesis, aut alia quælibet Diœcesis sectio, seu pars?

3°. An per formulam rescripti censeatur prohibitum, quominus Via Crucis erigatur extra Ecclesias, vel Oratoria sive publica sive privata, ex. gr. in cœmeteriis, vel in claustris?

4°. An sub pœna nullitatis apponatur facultatis delimitatio ad loca ubi Ordo Min. Observ. S. Francisci non existit, et ad Ecclesias et Oratoria tantum ejusmodi locorum?

Cum in Sacra Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum Congregatione habita die 14 decembris 1857 in Palatio Apostolico Vaticano proposita fuissent quatuor supraenunciata dubia a Vicario Generali Diœcesis Tornacensis, Eminentissimi Patres, rebus mature discussis, respondendum esse decreverunt, ut infra : « Ad primum. » Affirmative. » « Ad secundum. » Provisum in primo. » « Ad tertium et quartum. « Affirmative. »

Datum Romæ ex Secr. ejusdem Sac. Congr. Indulgentiarum.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

715. — Impression des recueils d'Indulgences.

PETROCOREN. — Beatissime Pater, in decretis de libris prohibitis quæ post Regulas Indicis addita sunt, hæc leguntur, § III, N° 12: « Indulgentiarum libri omnes, Diaria, Summaria, Libelli, Folia etc. in quibus earum concessiones continentur, non edantur absque licentia Sac. Congregationis Indulgentiarum. »

Cum vero circa hujus regulæ interpretationem plura dubia exorta sint, ad pedes Sanctitates Vestræ provolutus Episcopus Petrocorensis et Sarlatensis in Galliis ab Ipsa efflagitat humillime :

1°. Utrum præfata regula ita intelligenda sit ut nulla Summaria, Catalogi, folia Indulgentiarum ipsa auctoritate Ordinarii imprimi possint, absque speciali licentia Sac. Congregationis Indulgentiarum, etiam quando ipsi certo constat authenticas etc. illas Indulgentias, verbi gratia, quia penes se habet Catalogos aut Summaria Romæ impressa?

2°. An vero hæc impressio et evulgatio solum prohibeatur Ordinario, quando non ipsi certo constat jam a Sac. Congregatione Indulgentiarum evulgatas fuisse has Indulgentias?

Exhibitis ab Episcopo Petrocorensi duobus supraenunciatis dubiis in Sacra Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, quæ apud Vaticanas Ædes die 14 decembris 1857 habita est, Eminentissimi Patres, audito prius Sac. Congregationis Consultore, ac rebus mature perpensis, fuerunt in voto quoad utrumque dubium ut infra : « Articulum 12, § III Decretorum post Regulas Indicis editorum ita esse intelligendum, et in praxim deducendum, ut si agatur de edenda concessione alicujus Indulgentiæ, vel Summarii Indulgentiarum, quod ex Brevi Apostolico, vel Rescripto desumendum est, aut de Summario ex auctoritate Sacræ Congregationis jam vulgato, in potestate Ordinarii sit licentiam concedere earumdem Indulgentiarum concessiones typis imprimendi (dummodo pro aliquo elencho non sit specialis et expressa prohibitio); e contra vero si sermo sit de Summario vel antea collecto, sed numquam approbato, vel nunc primum ex diversis concessionibus colligendo, requiritur expressa Sacræ Congregationis Indulgentiarum licentia. Addita tamen conditione « Facto verbo cum Sanctissimo. » Factaque per me infrascriptum Sac. Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX fideli relatione in Audientia diei 22 januarii 1858, Sanctissimus votum Eminentissimorum Patrum approbavit.

Datum Romæ ex Secretaria præfatæ Sac. Congregationis Indulg.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

716. — Rosaire.

Porrectis precibus a P. Procuratore Ordinis Prædicatorum huic Sacræ Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ Eminentissimis Patribus in generalibus Comitiis apud Vaticanas Ædes die 14 decembr. 1857 habitis, propositum fuit dubium dirimendum : An scilicet, consulendum sit Sanctissimo ut concedere dignetur, ut omnes utriusque sexus Christifideles Rosarium, vel tertiam saltem ejusdem partem in communi recitantes lucrentur Indulgentias a felic. rec. Benedicto Papa XIII concessas, licet manu non teneant Rosarium benedictum, ac sufficere ut una tantum persona, quæcumque sit ex communitate illud manu teneat, eoque in recitatione de more utatur? Qui, audito prius Consultoris voto, ac rebus mature discussis, responderunt : « Affirmative. » Facta itaque per me infrascriptum Sacr. Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relatione fideli in Audientia diei 22 januarii 1858, Sanctitas Sua precibus ejusdem Patris Procuratoris Generalis inclinata, necnon votum Sacræ Congregationis obsecundans, benigne annuit, addita tamen expressa conditione, quod fideles omnes, cæteris curis semotis, se componant pro oratione facienda una cum persona, quæ tenet Coronam, ut Rosarii Indulgentias lucrari queant.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 22 januarii 1858.

F. Card. Asquinius Præfectus.
A. COLUMBO Secret.

717. — Chemin de la Croix; Rosaire.

GALLIARUM. — Cum in sacra Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum Congregatione proposita fuissent dubia : 1°. An fideles lucrentur Indulgentias Viæ Crucis, dummodo quatuordecim Stationes visitent in uno eodemque die, etiam non uno tractu, sed interposito majori minorive inter Stationes intervallo? Item an pro libitu vel commodo dividi possit Rosarium B. Mariæ Virginis, ita ut acquirantur tum Indulgentiæ adnexæ recitationi quotidianæ unius Coronæ, dummodo intra diei spatium licet non uno tractu, sed diversis temporibus recitentur quinque denaria cum Indul-

gentiis specialis Sodalitatis Sanctissimi Rosarii, dummodo intra hebdomadam quindecim denaria recitentur licet in plures quam tres partes dividantur? Et quatenus negative. 2°. An supplicandum sit Sanctissimo pro concessione? Eminentissimi Patres in comitiis generalibus diei 14 decemb. 1857 in Palatio Apostolico Vaticano habitis, audito Consultoris voto, responderunt : Ad primum. « Ad utrumque negative, exceptis Confratribus quod attinet ad Indulgentias ipsis concessas pro recitatione integri Rosarii intra hebdomadam. » Ad secundum. « Ipsi Eminentissimi Patres, non obstantibus rationibus P. Consultoris, et conditionibus ab eo propositis sub quibus gratiæ impetratio a Sanctissimo postulari posset, nempe tollerari saltem posse, ut fideles in privato tantum pio exercitio Viæ Crucis, necnon in privata recitatione tertiæ partis Sanctissimi Rosarii sine amissione Indulgentiarum eisdem piis operibus concessarum dividere possint in casu tantum legitimæ causæ Stationes Viæ Crucis, et denaria, seu vulgo *poste* Sanctissimi Rosarii, dummodo adimpleant omnia intra diei unius spatium, necnon cæteras conditiones injunctas, responderunt :« Non expedire. » Itaque facta per me subscriptum Sac. Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio Papæ IX de his omnibus fideli relatione in Audientia diei 22 januarii 1858, Sanctitas Sua resolutiones Sacræ Congregationis confirmavit.

Datum Romæ ex Secr. ejusdem Sac. Congregationis Indulgent.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

718. — Prière En ego.

Urbis et orbis. — Quum sæpe ex pluribus Orbis partibus ad hanc Sac. Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum Congregationem deferantur dubia circa conditiones adimplendas pro acquisitione Plenariæ Indulgentiæ tum a Summis Pontificibus Clemente VIII et Benedicto XIV elargitæ, tum a Pio VII et Leone XII confirmatæ, iis Christifidelibus qui ante quamcumque Crucifixi Imaginem Orationem *En ego etc.* quocumque idiomate recitaverint, eadem Sac. Congregatio ne fideles in errorem inducantur, censuit : « Consulendum esse Sanctissimum, ut de Apostolica Sua benignitate declarare dignaretur singulas conditiones, quæ sunt a fidelibus adimplendæ, ut præfatam Plenariam Indulgentiam adipiscantur. » Hinc facta per me infrascriptum Secretariæ ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum Substitutum

Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX de omnibus fideli relatione in Audientia diei 31 julii 1858, Sanctitas Sua, inhærendo Decretis Prædecessorum suorum, eorumdemque concessiones confirmando, etiam quoad applicationem pro animabus in Purgatorio detentis, benigne declaravit præmemoratam Indulgentiam Plenariam lucrari ab iis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere pœnitentes, confessi, sacraque Communione refecti, dictam Orationem *En ego etc.* quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, ante quamcumque Sanctissimi Crucifixi Imaginem devote recitaverint ac insuper per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint.

Quapropter ut ab universis Christifidelibus hoc generale Decretum facile dignoscatur, typis imprimi ac publicari mandavit. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria ipsius Sac. Congreg. Indulgentiarum die 31 julii 1858.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Subst.

719. — Oraison Pietate tua.

ORDINIS CISTERCIENSIUM. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX clementer indulsit ut omnes Cisterciensis Ordinis Religiosi pro Oratione *Pietate Tua*, quæ absoluta Divini Officii recitatione de more ab ipsis recitatatur, omnes et singulas Indulgentias tantum a san. mem. Leone PP. XII sub die 9 julii 1828 elargitas, lucrari possint et valeant, quamvis prædicta oratio, quæ in Breviario ejusdem Ordinis recensetur, aliquantulum differat ab ea quæ ab Eodem Leone XII Indulgentiis ditata fuerat, dummodo tamen injunctas conditiones adimpleant; facta insuper potestate easdem Indulgentias animabus in Purgatorio detentis applicandi. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 31 julii 1858.

F. Card. Asquinius Præf.
Aloisius Archipr. PRINZIVALLI Substit.

720. — Autel privilégié.

CONGREGATIONIS SANCTISSIMI REDEMPTORIS. — Extat in Ecclesia Congregationis Sanctissimi Redemptoris, vulgo *S. Ma-*

riæ in Monterone, de Urbe quædam pia Sodalitas ad solatium animabus in Purgatorio detentis porrigendum, canonice erecta, quæ a san. me. Gregorio PP. XVI per Litteras Apostolicas in forma Brevis diei 19 januarii, et 4 maii 1841 Indulgentiis et privilegiis donata, ac diei 8 junii ejusdem anni Archisodalitatis titulo decorata fuit. Cum vero in enunciatis Brevibus quoad privilegium Altaris pro defunctis adscriptis requirebatur Missa de *Requie*, et quoad partiales Indulgentias injungebatur Sacramentorum susceptio; hinc Procurator Generalis præfatæ Congregationis enixis precibus exoravit Sanctissimum Dominum Nostrum Pium PP. IX ut de Apostolica benignitate dignaretur commutare celebrationem Missæ defunctorum iis præcipue diebus a Rubricis impeditis, ita ut Missa eodem modo suffragetur, quamvis sub ritu duplici sit celebranda; necnon dispensare Sodales a Sacramentorum susceptione pro acquirendis partialibus Indulgentiis in præfatis Brevibus enunciatis. Quamobrem facta per me infrascriptum Sacræ Congregationis Secretarium eidem Sanctissimo de omnibus relatione, Sanctitas Sua circa Altaris privilegium mandavit servari Decretum Sacræ Congregationis diei 2 julii 1689, confirmatum a san. mem. Clemente XIV die 7 martii 1771, in quo declaratum est, celebrationem Missarum Sanctorum ritus duplicis revera satisfieri, ac suffragari pro Missis privilegiato Altari addictis pro Dominicis, aliisque diebus, in quibus defunctorum Missas celebrare vetitum est; quoad vero præfatas Indulgentias partiales in allatis Brevibus jam elargitas, clementer indulsit, ut Sodales, cæteris adimpletis conditionibus injunctis, loco Sacramentorum susceptionis, corde sint saltem contrito. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent. die 24 januarii 1859.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

721. — Tertiaires de s. François.

Fodian. — In Fodiana civitate Congregatio Tertii Ordinis S. Francisci sub gubernio ac directione PP. Minorum de Observantia existebat in propria Ecclesia, quæ extat apud Ecclesiam prædictorum Patrum Observantium. Cum vero nuper ab Ordinario eadem Congregatio a Patribus de Observantia fuerit separata, eique ab ipso Ordinario Rector de sæculari clero fuerit constitutus, dubium exinde huic

Sacræ Congregationi Indulgentiarum propositum fuit : An ob allatam separationem Congregationis Tertii Ordinis S. Francisci canonica erectio adhuc vigeat, et Indulgentiæ quibus antea fruebatur adhuc perseverent? Eodemque tempore ipsa Tertii Ordinis Congregatio Sanctissimum Dominum Nostrum Pium PP. IX humillimis precibus rogavit, ut in casu negativo providere dignaretur. Audita itaque prius Ordinarii informatione, ex qua eruitur absoluta necessitas præfatæ separationis rationabilibus ex causis, ac facta de omnibus Eidem Sanctissimo relatione per me infrascriptum Sac. Congregationis Indulgentiarum Secretarium, Sanctitas Sua benigne commisit Ordinario, ut quatenus opus sit, iterum canonice erigat prædictam Tertii Ordinis Congregationem ad effectum ut ipsi Confratres omnes et singulas Indulgentias, quibus antea fruebantur, omnibus injunctis operibus adimpletis, lucrari possint et valeant; facta quoque Rectori pro tempore, ab Ordinario eligendo, potestate Christifideles in Sodales recipiendi, Scapularia, seu Cordulas pro ipsis benedicendi ; servata tamen in reliquis Constitutione Clementis VIII, quæ incipit *Quæcumque a Sede Apostolica*, diei 7 decembris 1604. » Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secret. Sac. Congreg. Indulg. die 24 januarii 1859.

F. Card. Asquinius Præf.
A. COLUMBO Secret.

722. — Visites au Saint-Sacrement et à la sainte Vierge composées par s. Alphonse de Liguori.

Le général de la Congrégation du S. Rédempteur expose qu'une équivoque s'est élevée entre l'édition romaine et l'édition française à l'occasion des indulgences accordées à la demande de Sœur Pallavicini pour les visites au saint Sacrement et à la sainte Vierge, composées par S. Alphonse de Liguori. Il demande que ces indulgences puissent se gagner par ceux qui récitent la seule oraison assignée par S. Alphonse, pour tous les jours du mois, devant le S. Sacrement, et qui commence par ces mots : *Mon Seigneur Jésus*, comme aussi par ceux qui réciteront l'autre prière : *Très sainte Vierge*, devant son image.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, attentis expositis, benigne declaravit, Indulgentiam tercentum dierum, de qua in precibus, lucrari ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus pro qualibet vice recitantibus orationem *Signo* -

mio Gesù Cristo, etc., ante Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum; ac pro qualibet vice recitantibus aliam orationem *Santissima Vergine*, etc., ante Imaginem B. M. V., dummodo tamen sint corde saltem contrito. Insuper indulsit, ut ipsi Christifideles, qui, semel saltem in qualibet die per integrum mensem unam ex duabus præfatis orationibus recitare pro more habuerint, Indulgentiam Plenariam lucrari possint et valeant semel tantum in quolibet mense, ea scilicet die, qua vere pœnitentes, confessi, ac Sac. Communione refecti fuerint, et per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint; facta insuper potestate easdem Indulgentias in suffragium fidelium defunctorum applicandi. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congr. Indulg. die 8 augusti 1859.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

723. — Crucifix de cuivre.

Urbis et orbis. — Ut universi utriusque sexus Christifideles Passionis Domini Nostri Jesu Christi facilius memoriam agant, eodemque tempore omnes et singulas Indulgentias pio ac salubri Viæ Crucis exercitio adnexas lucrari possint et valeant, delatæ fuerunt preces Summo Pontifici Clementi XIV tenoris, ut infra :

« Les infirmes, les voyageurs sur mer, les prisonniers et ceux qui demeurent dans les contrées des infidèles ou qui sont légitimement empêchés de faire le Chemin de la Croix, supplient Votre Sainteté qu'Elle daigne les consoler au milieu de leurs tribulations en leur permettant de gagner les indulgences desdites stations par la récitation de quatorze *Pater* et *Ave*, et, à la fin, de cinq autres *Pater* et *Ave*, en mémoire de la Passion de Notre-Seigneur, pourvu qu'ils tiennent en main un petit crucifix de cuivre, béni par un gardien ou supérieur majeur soumis au Révérendissime Père Général de tout l'ordre à *Ara Cœli.* »

Quas quidem preces idem Summus Pontifex clementissime excepit ac in Audientia diei 26 januarii 1773 benigne annuit pro gratia juxta petita. Contrariis non obstantibus.

Jam vero circa hanc concessionem duo exorta sunt dubia; primum scilicet, an quatuordecim tantum *Pater* et *Ave*, et iterum quinque *Pater* et *Ave*, ut supra expositum

est, recitanda sint, vel juxta formam rescriptorum Sacræ hujus Congregationis corde saltem contrito, ac devote *viginti Pater, Ave* et *Gloria,* unum nempe pro qualibet Statione, quinque in Sanctorum Domini Nostri Jesu Christi vulnerum memoriam, ac unum juxta mentem Sanctitatis Suæ recitari debeant; alterum vero, an per verbum *Ottone* exclusa reputanda sit quæcumque alia materia, ex qua Crucifixi conficiantur.

Facta itaque de præfatis dubiis Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX per me infrascriptum Sacræ Congregationis Indulgentiarum Secretarium relatione in Audientia diei 8 augusti 1859, Sanctitas Sua benigne respondit quoad primum : « Servandam esse ejusdem Sac. Congregationis consuetudinem; » et quoad secundum declaravit : » Per verbum *Ottone* intelligendam esse exclusam materiam fragilem dumtaxat. »

Hæc autem omnia Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita typis edi jussit, ut utriusque sexus Christifideles, qui a visitandis S. Viæ Crucis Stationibus legitime impediti, istiusmodi Crucifixis, facultate a Summis Pontificibus tributa, benedictis utentur, noverint præsens Decretum ab omnibus esse servandum, non obstantibus in contrarium quibuscumque.

Datum Romæ ex Secr. ejusdem Sac. Congr. die 16 sept. 1859.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

724. — Prière pour les agonisants.

Urbis et orbis. — In Collectione, vulgo *Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concedute dai Sommi Pontefici le sante Indulgenze etc.,* quæ Romæ jam terdecies edita est, inter alias generales Indulgentiarum concessiones ea invenitur inserta a sa. me. Pio PP VII facta per Decretum Eminentissimi Sui in Urbe Pro-Vicarii sub die 18 aprilis 1809, cujus vigore universi Christifideles lucrari possunt Indulgentiam tercentum, dierum quoties orantes pro fidelibus in extremo agone positis recitaverint ter *Pater, Ave* et *Gloria* in memoriam Passionis et Agoniæ Domini Nostri Jesu Christi, ac ter *Angelicas Salutationes* in memoriam dolorum, quos B. Maria Virgo in Agonia dilecti Filii sui pertulit, necnon Plenariam Indulgentiam, semel in quolibet mense, si præmissa peregerint, semel saltem in singulis cujuslibet mensis diebus, ea scilicet die acquirendam in qua vere pœnitentes, confessi, ac S. Communione refecti fuerint,

ac per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint. Cum vero in enunciato concessionis Decreto diei 18 aprilis 1809 præscribatur, ut fideles, dictas preces recitent *flexis genibus, quatenus aliqua corporis indispositione non impediantur,* dubium propositum fuit : *An non obstante prædictæ injunctæ conditionis omissione, Indulgentias Christifideles acquirant?* Et facta per me infrascriptum Sacræ Congregationis Indulgentiarum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX fideli relatione, Sanctitas Sua clementer indulsit, ut Christifideles ut supra orantes, et præfatas preces recitantes, præmemoratas Indulgentias lucrari possint et valeant, non obstante omissione de qua supra, usque dum omissa conditio non inseratur in nova Collectione typis Romæ evulganda. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secret. ejusdem Sac. Congreg. Indulg. die 8 augusti 1859.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

725. — Archiconfrérie des âmes du Purgatoire, érigée à Rome dans l'église de Sainte-Marie in Monterone.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita Summarium una cum articulo de Altari Privilegiato recognitum et revisum et cum suis originalibus plene collatum uti authenticum recognovit typisque imprimi ac publicari posse permisit.

Datum Romæ ex Secret. ejusdem Sac. Congreg. Indulg. die 5 julii 1860.

F. *Card. Asquinius Præf.*
A. Archip. Prinzivalli Substit

726. — Scapulaire de l'Immaculée Conception.

Summarium Sacrarum Indulgentiarum, quibus fruuntur Christifideles parvum cæruleum Scapulare in honorem Immaculatæ Conceptionis B Mariæ Virginis a Clericis Regularibus Congregationis Teatinæ, vel ab aliis sacerdotibus facultatem habentibus benedictum gestantes, quas sa. me. Gregorius Papa XVI Decreto Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ die duodecima julii 1845 probavit et confirmavit, quasque Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX, die septima junii 1850, etiam animabus in Purgatorio existentibus suffragari posse declaravit.

Indulgentiæ Plenariæ.

Die qua quis sacro induitur Scapulari.

In præcipuis festis Clericorum Regularium Congregationis Teatinæ (1).

Si adscriptus ordinetur Sacerdos, cum primam Missam celebrat.

In articulo mortis.

Cum spiritualia exercitia peraguntur, *semel in anno.*

Prima cujuslibet mensis dominica die.

In Sabbatis Quadragesimæ.

Dominica die et feria sexta hebdomadæ Passionis.

Feria quarta, quinta et sexta hebdomadæ Majoris.

In solemnitatibus Nativitatis, Paschatis, Ascensionis D. N. Jesu Christi, Pentecostes et Sanctissimæ Trinitatis.

In festis Conceptionis Immaculatæ, Nativitatis, Purificationis, Annunciationis et Assumptionis B. Mariæ Virginis.

Die 19 mart. In festo Transitus S. Josephi, Sponsi B. M. Virginis.

Die 24 mart. (Celebratur festum B. Josephi Mariæ Card. Thomasii Conf. Clerici Regularis.)

Die 3 maii. In festo Invent S. Crucis D. N. J. C.

Die 17 junii (Celebratur festum B. Pauli Buralis Card. de Aretio Conf. Clerici Regularis).

Die 24 junii. In festo Nativit. S. Joannis Baptistæ.

Die 29 junii. In festo Ss. Apost. Petri et Pauli.

Ultima die dominica mensis julii.

Die secunda augusti in festo B. Mariæ Angelorum, vulgo *della Porziuncula.*

Die 28 aug. In festo S. Augustini.

Die 29 sept. In festo S. Michaelis Archangeli.

Die 2 oct. In festo Ss. Angelorum Custodum.

Die 15 oct. In festo S. Teresiæ Virginis.

Die 1 nov. In festo Omnium Sanctorum.

Die 13 dec. (Celebratur festum B. Joannis Marinonii Conf. Clerici Regularis).

Prima et ultima die novendialium Nativ. D. N. J. C.

In expositione Sanctissimi Sacramenti per horas Quadraginta, *semel in anno.*

(1) Die 7 augusti - In festo S. Cajetani Thienæi C., ejusdem Congregationis Fundatoris, et Clericatus Regularis Patriarchæ.

Die 14 septembris - In festo Exaltationis S. Crucis, qua die Congregationis Clericorum Regularium initium sumpsit.

Die 10 novembris - In festo S. Andreæ Avellini C. Cler. Reg.

Quotidiana *semel in anno* acquirenda.

Semel in anno, die a P. Præposito Generali Clericorum Regularium statuenda (1).

Indulgentiæ Stationum Ecclesiarum Urbis, ut videre est in Missali Romano, dummodo quis adeat Ecclesiam Clericorum Regularium Congreg. Teatinæ, ibique oret.

Indulgentiæ septem Basilicarum Urbis, *bis in mense*, dummodo oretur ante septem Altaria in dicta Ecclesia Clericorum Regularium.

Indulgentiæ quas lucrifaciunt qui visitant S. Sepulcrum et Terram Sanctam Palestinæ, *bis in mense*, orando in eadem Ecclesia.

Insuper si quis recitet *sex Pater, Ave et Gloria* in honorem Sanctissimæ Trinitatis et B. Mariæ Virginis sine labe conceptæ, orando, ut dignetur Deus sanctam Ecclesiam catholicam triumphis quotidie augere, hæreses extinguere, pacem et concordiam inter christianos principes fovere, universas sibi comparat Indulgentias septem Urbis Basilicarum, Portiunculæ, Jerusalem, et S. Jacobi Compostellæ.

Præterea Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita in comitiis generalibus habitis die 31 martii 1856 decreto suo declaravit, supradictas Indulgentias septem Urbis Basilicarum, Portiunculæ, Jerusalem, et S. Jacobi Compostellæ toties quoties acquiri posse, et quocumque loco, neque oportere alias preces addere, ac Sacramentorum Pœnitentiæ et Eucharistiæ susceptionem præmittere, sed sufficere *sex* tantum *Pater*, *Ave et Gloria* recitare uti supra, easque applicabiles etiam esse animabus in Purgatorio degentibus. Quod quidem Decretum Sanctissimus D. N. Pius Papa IX die 14 aprilis ejusdem anni 1856 benigne approbavit (2).

(1) Statuitur autem a P. Præposito Generali die 12 aprilis Anniversaria Canonizationis S. Cajetani.

(2) Notandum est quod Indulgentia Plenaria pro vivis, concessa in diem certum, Ecclesiam locumve visitantibus non acquiritur nisi semel, juxta Decretum Innocentii XI, 7 martii 1678, quod incipit, *Delatæ sæpius*.

Notandum etiam Indulgentiam Plenariam adnexam diebus 24 martii, 17 junii et 13 decembris lucrandam prædictis diebus ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus confessis et Sacra Communione refectis, visitando Ecclesiam Teatinorum, concessam fuisse a Sanctissimo D. N. Pio PP. IX per Breve diei 24 julii 1860, quas Indulgentias Sanctitas Sua per aliud Breve diei 7 septembris 1860 extendit ad omnes utriusque sexus Christifideles qui sacrum Scapulare gestant; ad formam concessionis diei 3 decembris 1847.

Aliæ Indulgentiæ sexaginta annorum.

Quando quis horæ dimidio animam sacris meditationibus exercet.

Viginti annorum.

Quando quis infirmos invisit, ut eos corporaliter vel spiritualiter aliquo modo coadjuvet, aut si impediatur, pro eis recitet quinquies *Pater, Ave et Gloria.*

In octavis festorum Domini.

In festis Sanctorum ex Ordinibus Regularibus Eremitarum S. Augustini, Prædicatorum, Carmelitarum, Sanctissimæ Trinitatis redemptionis captivorum, et Servorum B. Mariæ Virginis (1).

(1) Nempe :

Ex Ordine Eremitarum S. Augustini.

Jan. 19, S. Fulgentii Ruspensis E. C. Febr. 10, S. Wilelmi Ducis Aquitaniæ C. Mart. 17, S. Patritii E. C. Maii 4, S. Monicæ Vid. 17, S. Possidii E. C. Jun. 12, S. Joannis a S. Facundo C. Aug. 13, S. Simpliciani E. C. 16, S. Alipii E. C. 23, S. Liberati et Socior. MM. Sept. 5, S. Antonini Martyris. 10, S. Nicolai a Tolentino C. 18, S. Thomæ a Villanova E. C. Octob. 16, S. Maximæ V. et Socior. MM. Dec. 16, SS. VV. Africæ.

Ex Ordine Prædicatorum.

Jan. 23, S. Raymundi de Pennafort C. Febr. 13, S. Catharinæ de Riccis V. Mart. 7, S. Thomæ de Aquino C. et D. April. 5, S. Vincentii Ferreri C. 20, S. Agnetis a Monte Politiano V. 29, S. Petri M. 30, S. Catharinæ Senen. V. Maii 5, S. Pii V. P. C. 10, S. Antonini E. C. Aug. 4, S. Dominici C. 16, S. Hyacinthi C. 30, S. Rosæ Limanæ V. Octob. 10, S. Ludovici Bertrandi C.

Ex Ordine Carmelitarum.

Jan. 22, S. Anastasii M. 28, S. Cyrilli E. et D. Febr. 4, S. Andreæ Corsini E. C. 12, S. Dionysii P. C. 13, S. Euphrosinæ V. 14, S. Thelesphori P. M. 15, S. Petri Thomæ E. M. 25, S. Avertiani C. Mart. 6, S. Cyrilli C. et D. 13, S. Euphrasiæ V. 29, S. Bertholdi C. Apr. 8, S. Alberti Patriarchæ Constantinop. maii 5, S. Angeli M. 16, Simonis Stok C. 21, Translationis S. Joannis a Cruce C. 25, S. Mariæ Magdalenæ de Pazzis V. Jun. 14, S. Elisæi Proph. Jul. 13, Translationis S. Theresiæ V. 20, S. Eliæ Proph. Aug. 7, S. Alberti C. 27, Transverberationis S. Theresiæ V. Sept. 2, S. Brocardi C. 25, S. Gerardi E. M. Octob. 21, S. Hilarionis Ab, 26, Translationis S. Andreæ Corsini E. C. 30, S. Serapionis E. C. Nov. 14, Omnium Sanctorum

Septem annorum et totidem quadragenarum.

In cæteris festis B. Mariæ Virginis.

Quoties ad Pœnitentiæ et Eucharistiæ Sacramenta accedatur.

Quando quis Sanctissimum Sacramentum, quod ad infirmos defertur, comitetur.

Si septem *Pater, Ave et Gloria* pro infirmo, qui sacram recepit Eucharistiam, recitentur.

In singulis anni festis, in quibus Plenaria Indulgentia conceditur, dummodo Ecclesia Clericorum Regularium Congregationis Teatinæ visitetur, quin opus sit ut Pœnitentiæ et Eucharistiæ Sacramenta suscipiantur.

Qualibet die ad Vesperas si *Salve Regina* recitetur, ac pro Ecclesiæ necessitatibus precationes fundantur.

A dominica die Septuagesimæ ad diem dominicam Palmarum, *semel in die,* dummodo Sacra Eucharistia sumatur, et septies *Pater, Ave* et *Gloria* pro Ecclesiæ necessitatibus dicantur.

In festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis, si qua eleemosyna impendatur.

In tribus feriis sextis cujusque mensis, si ad Sacram Synaxim accedatur.

In septem diebus novendialium Nativitatis D. N. J. C.

Qualibet feria secunda, visitando SS. Eucharistiæ Sacramentum.

Quinque annorum et totidem quadragenarum.

Qualibet die, visitando Ecclesiam Clericorum Regularium Teatinorum, atque etiam aliam Ecclesiam, recitando quinquies *Pater, Ave* et *Gloria.*

Si quis religiosum habitum memoratæ Congregationis osculetur.

Dierum.

Qualibet die octavæ Pentecostes, *tercentum dierum.*

Si Dei verbum audiatur, *biscentum dierum.*

Ord. Carm. Dec. 14, S. Spiridionis E. C. 16, Translationis S. Mariæ Magdalenæ de Pazzis V.

Ex Ordine Sanctissimæ Trinitatis.

Feb. 8, S. Joannis de Matha C. Nov. 13, Omnium Sanctorum ejusdem Ordinis. 20, S. Felicis de Valois C.

Ex Ordine Servorum B. Mariæ Virginis.

Jun. 19, S. Julianæ de Falconeriis V. Aug. 23, s. Philippi Benitii C.

Si quid pietatis opus peragatur, *sexaginta dierum.*
Si sacra Jesu et Mariæ nomina devote invocentur *quinquaginta dier.*
Si *Pater*, *Ave* et *Gloria* recitetur pro vivis et defunctis in quacumque Ecclesia, *quinquaginta dierum.*

Altare S. Cajetani Thienæi, fundatoris Clericorum Regularium Congregationis Teatinæ, quacumque in Ecclesia dictæ Congregationis privilegio gaudet quotidiano perpetuo pro omnibus fidelibus defunctis.

Hoc ipso privilegio quotidie et in perpetuum ex concessione Sanctissimi D. N. Pii Papæ IX, sub die 12 novembris 1849, gaudet etiam Altare S. Andreæ Avellino dicatum in singulis eorumdem Clericorum Regularium Ecclesiis.

Insuper quoties Missæ sacrificium pro aliquo defuncto celebratur, qui sacrum rite benedictum gestaverit Scapulare cæruleum, altare in quo illud Deo offertur tamquam *privilegiatum* habetur.

Denique idem Summus Pontifex Pius Papa IX sub die 3 decembris 1847 prædictum Scapulare gestantibus concessit pariter, ut iis in locis in quibus deest Ecclesia Clericorum Regularium, quam ad lucrandas quasdam ex supradictis Indulgentiis adire, ibique orare deberent, aliam Ecclesiam, in qua tamen aliquod adsit Altare B. Mariæ Virginis, substituere valeant.

Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita præsens Indulgentiarum Summarium uti authenticum recognovit, typisque imprimi ac publicari posse permisit.
Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sacræ Congregationis die 12 septembris 1860.

A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

727. — Mois de Marie.

URBIS ET ORBIS. — Juxta concessionem sa. me. Pii PP. VII dierum 21 martii 1815 et 18 junii 1822, universi Christifideles, qui peculiaria honoris obsequia in mense maii Deiparæ semper Virgini Mariæ præstant, non modo tercentum dierum Indulgentiam, semel in singulis ejusdem mensis diebus lucrantur, verum etiam Indulgentiam Plenariam acquirunt unica duntaxat vice infra eumdem mensem, positis tamen consuetis conditionibus ut in præfata concessione enunciatis. Cum vero pium hoc exercitium persæpe concludatur in una ex festis diebus insequentis mensis junii cum generali Communione, et Cordis Oblatione, non desunt fideles, qui ea die arbi-

trantur Plenariam acquirere Indulgentiam in qua pium absolvitur exercitium, quin tamen eam possint lucrari ex eo quod juxta prædictam concessionem infra mensem maium tantum est elargita. Hinc nonnulli ecclesiastici viri enixis precibus supplicarunt Sanctissimum Dominum Nostrum Pium PP. IX ut de Apostolica benignitate dignaretur extendere hanc concessionem ita ut eamdem Plenariam, semel tantum acquirendam, fideles vel infra prædictum mensem, vel in primo saltem die festo mensis junii lucrari valeant. Et facta per me infrascriptum Sacræ Congregationis Indulgentiarum Secretarium Eidem Sanctissimo relatione, Sanctitas Sua extendit Plenariam Indulgentiam ad primum duntaxat diem ejusdem mensis junii, ita ut omnes et singuli Christifideles pium hoc exercitium peragentes, Indulgentiam Plenariam vel infra mensem maii, vel prima tantum die mensis junii lucrari queant, servatis tamen servandis juxta præcedentem concessionem. Præsentibus futuris perpetuis temporibus valituris absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 8 augusti 1859.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

728. — Archiconfrérie pour le soulagement des âmes du Purgatoire.

Gregorius Papa XVI, ad perpetuam rei memoriam. Piis hominum Societatibus religionis opera obeuntibus libenter sane Pontificiæ Nostræ beneficentiæ munera tribuere solemus. Exponendum Nobis curavit dilectus filius presbyter Josephus-Maria Mantone, procurator generalis Congregationis Sanctissimi Redemptoris, ac præpositus seu superior domus et Ecclesiæ S. Mariæ in Monterone hujus Almæ Urbis, ea in Ecclesia ipsiuscura et studio piam Christifidelium Societatem rite fuisse institutam, quæ ea potissimum spectat, ut multiplici et perpetua oratione animæ piaculari carcere, seu purgatorio igne detentæ continuis suffragiis juventur, quo illæ ad cœlorum regnum maturius perveniant. Jam vero cum idem dilectus filius summopere cupiat hujusmodi piam Societatem cœlestibus Ecclesiæ thesauris ditari; Nos alacri libentique animo annuendum censuimus. Auctoritate igitur Nobis a Domino tradita, deque Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœ-

nitentibus et confessis ac S. Communione refectis, die quo eidem piæ Societati adscribentur, Plenariam : ac tam adscriptis quam adscribendis in dicta pia societate in cujuslibet mortis articulo, si vere pœnitentes, confessi ac sacra communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, nomen Jesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, etiam Plenariam necnon iisdem nunc et pro tempore existentibus dictæ piæ Societatis Confratribus et consororibus, etiam vere pœnitentibus et confessis, ac S. Communione refectis, qui prædictam, seu aliam Ecclesiam publicam de Urbe in Nativitate D. N. J. C , Epiphaniæ, Sanctissimi Corporis Christi, SS. apostolorum Petri et Pauli festis diebus, ac in quinque de præcepto Ecclesiæ B. M. V. I. festivitatibus, necnon in Commemoratione omnium fidelium defunctorum, ac septem diebus continuis immediate respective sequentibus devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam similiter spatio prædictorum respective octiduorum per unumquemque ex confratribus et consororibus prædictæ piæ societatis, semel tantum quolibet anno ad sui libitum eligendum, respective lucrifaciendam, omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. In qualibet vero ex reliquis Festivitatibus D. N. J.-C., B. M. V. I., SS. Apostolorum, ac septem diebus immediate sequentibus Commemorationem omnium fidelium defunctorum, sabbato ante dominicam Sexagesimæ, ac decem diebus immediate sequentibus et prima Feria secunda cujuslibet mensis præsentis Confratribus et Consororibus omnia præmissa peragentibus, septem annos et totidem quadragenas ; quoties autem saltem contritis eamdem Ecclesiam et altare ejusdem Confraternitatis vel aliam Ecclesiam ut supra visitantibus et orantibus, tercentum dies ; denique iisdem Confratribus et Consororibus pariter saltem contritis, cum aliquod quodcumque pium opus peregerint, centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus. Quas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse etiam in Domino indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut si alias prædictis Confratribus et Consororibus præmissa peragentibus aliqua alia Indulgentia

perpetua vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit, præsentes nullæ sint.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 19 januarii 1860, Pontificatus Nostri anno decimo.

A. Card. LAMBRUSCHINI.

Præsentes Litteræ in forma Brevis exhibitæ fuerunt in Secretaria S. Congregationis Indulg., 11 januarii 1860.

A. Archipr. PRINZIVALLI Subst

729. — Archiconfrérie pour le Soulagement des âmes du Purgatoire; Autel privilégié.

Gregorius PP. XVI. Ad perpetuam rei memoriam. Omnium saluti paterna charitate intenti, sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde fidelium defunctorum animæ Domini Nostri Jesu Christi ejusque Sanctorum suffragia meritorum consequi et illis adjutæ ex purgatorii pœnis ad æternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur altare Societatis seu Congregationis in suffragium animarum purgatorii in Ecclesia S. Mariæ in Monterone de Urbe canonice, ut asseritur, erectæ privilegio apostolico decorare : auctoritate Nobis a Domino tradita, deque omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti regularis missam defunctorum pro anima cujuscumque Confratris et Consororis prædictæ Societatis, seu Congregationis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad præscriptum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Indulgentiam consequatur, ita ut ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatissimæ Virginis Mariæ, Sanctorum omnium meritis suffragantibus, a purgatorii pœnis liberetur, concedimus et indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 4 maii 1861, Pontificatus Nostri anno undecimo.

A. Card. LAMBRUSCHINI.

Præsentes Litteræ apostolicæ in forma Brevis exhibitæ fuerunt in Secretaria S. Congregationis Indulg., die 11 januarii 1860

A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

730. — Archiconfrérie pour le Soulagement des âmes du Purgatoire.

Gregorius PP. XVI, ad perpetuam rei memoriam. Exponi Nobis nuper fecit dilectus filius presbyter Josephus M. Mantone, procurator generalis Congregationis Sanctissimi Redemptoris, ac præpositus, seu superior domus et Ecclesiæ S. Mariæ in Monterone de Urbe, in eadem Ecclesia ab ipso canonice institutam fuisse piam Unionem, seu Societatem, quæ eo spectat, ut perpetua oratione animæ Purgatoriii igne detentæ continuis suffragiis juventur, ut illæ ad cœlestia regna perveniant, et cujus Confratribus et Consororibus, et ibidem orantibus aliaque injuncta opera adimplentibus nonnullæ Indulgentiæ, peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum relaxationes per similes in forma Brevis expeditas Litteras, quarum tenorem præsentibus pro expresso et inserto haberi volumus, perpetuo concessæ fuerunt. Cum autem Confratres et Consorores Societatis, seu piæ Unionis hujusmodi, non Romæ tantum, sed et alibi morem trahant, Nos propterea per supplices preces adiit, ut in præmissis opportune providere, ac ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, ut societas hujusmodi majora in dies suscipiat incrementa, hujusmodi supplicationibus permoti, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi : omnibus et singulis Confratribus et Consororibus dictæ Societatis, seu piæ Unionis tam adscriptis, quam pro tempore adscribendis, ubicumque moram trahentibus, qui de cetero pro consecutione Indulgentiarum prædictarum, injunctis operibus adimpletis, aliquam respective Ecclesiam, in qua Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum asservatur, præscriptis ut supra diebus pie visitaverint; infirmis autem, aliove legitimo impedimento detentis, qui alia pietatis opera quæ pro viribus exercere poterunt, peregerint, ac pro Christianorum principium concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, ut eas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum relaxationes consequi possint et valeant, perinde ac si Ecclesiam Almæ Urbis visitarent, auctoritate apostolica tenore præsentium similiter perpetuo concedimus et indulgemus. Non obstantibus Nostra, et Cancellariæ apostolicæ regula de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 12 februarii 1841, Pontificatus Nostri anno undecimo.

A. Card. LAMBRUSCHINI.

Præsentes Litteræ in forma Brevis exhibitæ fuerunt in Secretaria S. Congregationis Indulg., die 11 januar. 1860.

A. Archip. PRINZIVALLI Substitutus.

731. — Archiconfrérie pour le soulagement des âmes du Purgatoire.

Pius Papa IX, ad perpetuam rei memoriam. Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem cœlestibus Ecclesiæ thesauris pia charitate intenti, omnibus et singulis Confratribus et Consororibus archiconfraternitatis solandis animabus igne purgatorio detentis ad Sanctæ Mariæ vulgo *in Monterone* almæ hujus Urbis canonice, ut asseritur, institutæ, qui uno cujuslibet mensis die sibi uniuscujusque arbitrio deligendo, vere pœnitentes et confessi, ac S. Communione refecti, aut præfatam Ecclesiam, et archiconfraternitatis oratorium vel altare, aut respectivam parochialem Ecclesiam devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die præfatorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem. quæ etiam animabus Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari poterit, misericorditer in Domino concedimus In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 30 septembris 1859, Pontificatus Nostri anno decimoquarto.

Pro Domino cardinali Macchi.

Fr. B. BRANCALEONI Castellani.

Præsentes Literæ apostolicæ in forma Brevis exhibitæ fuerunt in Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum, die 11 januarii 1860.

A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

732. — Prière à la sainte Vierge.

URBIS ET ORBIS. — Cum pia quædam ac devota precatio in honorem Beatissimæ semperque Virginis Mariæ sub

titulo *Pietatis* pluribus ab hinc annis typis sit evulgata, cujus initium *Genuflesso ai vostri santissimi piedi*, etc., una cum enunciatione Indulgentiarum, quas uti asseritur, sa. me. Pius PP. VII sub die 6 Martii 1809 impertitus est, nullum tamen de asserta concessione documentum reperiatur, hinc humillimis precibus quamplures Christifideles rogabant Sanctissimum Dominum Nostrum Pium PP. IX ut eamdem Indulgentiarum elargitionem dignaretur confirmare, et quatenus opus sit, de novo concedere. Itaque Sanctitas Sua precibus piorum fidelium clementissime exceptis, et ut magis per orbem Christifidelium devotio erga Sanctissimam Dei Matrem in dies augeatur, atque ad eam assiduus habeatur recursus, benigne annuit pro gratia; Indulgentiam scilicet centum dierum clementer elargitus est, semel in qualibet die acquirendam ab iis, qui corde saltem contrito ac devote præfatam orationem recitaverint; iis vero Christifidelibus, qui per integrum mensem eamdem orationem recitare pro more habuerint, Indulgentiam Plenariam, una scilicet cujuslibet mensis die ab unoquoque eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi ac Sacra Communione refecti fuerint, et aliquam Ecclesiam, seu publicum Oratorium visitaverint, et ibi per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pias ad Deum preces effuderint, peramanter impertitus est, cum facultate easdem Indulgentias animabus in Purgatorio detentis applicandi. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex secretaria S. Congregationis Indulgentiarum, die 26 martii 1860.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

733. — Archiconfrérie pour le soulagement des âmes du Purgatoire.

Urbis et orbis. — Extat in Ecclesia S. Mariæ vulgo *in Monterone* de Urbe Congregationis Sanctissimi Redemptoris quædam Pia Archisodalitas pro solandis animabus in Purgatorio detentis quæ a sa. me. Gregorio PP. XVI pluribus est Indulgentiis ac privilegiis ditata, inter quæ illud præsertim quod Missæ quæ a quocumque Sacerdote sive Sæculari sive Regulari in suffragium defunctorum Sodalium in Altari prædictæ Archisodalitatis celebrabuntur, eodem gaudeant privilegio ac si in Altari privilegiato celebratæ fuissent; quod quidem privilegium ex speciali gratia, a Sanctissimo Domino Nostro PP. Pio IX extensum fuit ad omnes

Sodalitates ejusdem tituli eidem Archiconfraternitati jam aggregatas ac in posterum aggregandas. Cum vero ejusdem Archisodalitatis finis sit non modo animabus Sodalium tantum defunctorum juvandi, sed omnium defunctorum fidelium animas a Purgatorii pœnis liberandi, hinc enixis precibus R. P. Brixius Queloz, præmemoratæ Congregationis Sanctissimi Redemptoris Procurator Generalis, ejusdemque Archisodalitatis Generalis Moderator, eumdem Sanctissimum Dominum Nostrum humillime rogabat, ut de Apostolica benignitate idem privilegium ad omnia et singula Altaria Ecclesiæ tam Archisodalitatis quam cujuscumque Sodalitatis sub eodem titulo dictæ Archisodalitati aggregatæ, ac in posterum aggregandæ, pro anima cujusvis defuncti, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit dignaretur extendere. Cum itaque Sanctitas Sua vota oratoris clementissime excepisset, benigne annuit in omnibus pro gratia juxta preces.

Insuper cum idem Archisodalitatis Moderator exposuisset quod prælaudatus Pontifex Gregorius XVI fel. rec. in concedendis præmemoratæ Archisodalitati pluribus Indulgentiis suo Brevi diei 12 februarii 1841 eam injunxisset conditionem, ut Sodales extra Urbem moram trahentes, aliquam respective Ecclesiam, in qua Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum asservatur, visitarent; atque ex hac adjecta conditione plures Christifideles adscripti, qui vel ruri aut in iis locis morantur, ubi vix Ecclesia, seu publicum Sacellum existit, quin in eo Sanctissimum Sacramentum asservetur, Indulgentiarum acquisitione frustrantur: Eadem Sanctitas Sua, clementer indulsit, ut omnes et singuli Christifideles præfatæ Archisodalitati adscripti vel aggregati eas omnes et singulas Indulgentias Archisodalitati concessas lucrari possint et valeant, visitantes Ecclesiam seu publicum oratorium, etiamsi in eis non inveniatur Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum asservatum, dummodo tamen cæteras alias conditiones fideliter adimpleant. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 26 martii 1860.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

734. — Confréries.

Gandaven. — Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, attentis expositis, clementer indulsit, ut licet nulla nova ca-

nonica erectio facta fuerit Sodalitatum existentium iis in locis solummodo Diœcesis Gandavensis in quibus Concordatum anni 1801 extendebatur, quæque ibidem ante illum canonice reperiebantur erectæ, et quæ ratione tantum ejusdem privilegia et Indulgentias amiserant, si nunc de facto cœteroquin juxta singularum regulas existunt, gaudeant omnibus iisdem privilegiis et Indulgentiis quibus antea potiebantur, et quæ forsan postea usque nunc obtinuerunt sine nova canonica singularum erectione, ita ut habeantur tamquam canonice noviter erectæ et Sodales pari modo usque in præsens rite ut supra adscripti, habeantur tamquam valide adscripti, non obstante Decreto diei 22 februarii 1847 et Decisione diei 14 decembris 1857 et dummodo ab unaquaque ex præfatis Sodalitatibus servetur Constitutio sa. me. Clementis PP. VIII, quæ incipit *Quæcumque a Sede Apostolica*. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus aliis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secret. Sac. Congregationis Indulgentiarum die 26 martii 1860.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

735. Propagation de la Foi; Invocation à s. François Xavier.

Urbis et orbis. — Cum in Decreto Urbis et Orbis Privilegiorum et Indulgentiarum pro pia Societate Propagationis Fidei diei 17 octobris 1847 legantur hæc verba : « Quique unum insuper *Pater* et *Ave,* cum invocatione *Sancte Francisce Xaveri, ora pro nobis* quolibet idiomate recitaverint, » Sanctitas Sua in Audientia habita ab infrascripto Assessore Sac. Congregationis die 13 maii 1860, attentis Eidem Sanctitati Suæ expositis, benigne annuit ut verba prædicta, prout jacent, intelligantur, et quatenus opus sit concessit, ut tum unum *Pater* et *Ave,* tum invocatio *S. Francisce Xaveri, ora pro nobis* quocumque idiomate recitari possint ad effectum de quo agitur.»

Datum Romæ ex eadem Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 13 maii 1860.

F. Card. Asquinius Præf.
Philippus Can. Cossa Assessor.

736.—Pieuse union de l'Adoration perpétuelle, érigée à Rome dans l'église de Sainte-Madeleine au Quirinal.

Indulgentiarum Summarium uti authenticum recognovit Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, ac proinde typis imprimi ac publicari posse censuit.

Datum Romæ ex ejusdem Sac. Congregationis Secretaria, die 4 decembris 1861.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

737. — Confréries.

Urbis et orbis. — Ad Religionis et pietatis incrementum ad mutuam charitatem inflammandam Apostolica Sedes pluribus sive Ordinibus Regularibus, Religionibus et Institutis, sive etiam Christifidelium Sæcularium Archiconfraternitatibus et Congregationibus potestatem fecit alias Confraternitates et Congregationes erigendi et instituendi, necnon etiam sibi aggregandi ac Indulgentias, Privilegia, aliasque spirituales gratias sibi concessas communicandi.

Cum autem nulla certa forma vel ratio præscripta fuisset quæ in hujusmodi institutionibus et erectionibus vel aggregationibus et communicationibus faciendis servari deberet, Clemens VIII fel. rec. Constitutione quæ incipit *Quæcumque a Sede Apostolica*, data sub die 7 decembris 1604, modum præcepit servandum in his peragendis, formulam quoque præscribendo, atque inter alia statuit Indulgentias, privilegia etc. tantummodo communicari posse quæ nominatim et expresse Societati aggreganti concessa sunt, non tamen ea quæ per extensionem vel communicationem sibi quovis modo concessa sunt et quidem communicari non sub generali verborum forma vel ad instar, sed expresse et in specie atque per dictam formulam ab ipso Pontifice approbatam, quæ quidem omnia in eadem Constitutione reperiuntur præcepta sub nullitatis pœna, ut clarius patet ex laudata Constitutione.

Compertum tamen est progressu temporis non ab omnibus adhibitam fuisse hanc formulam neque privilegia neque Indulgentias adamussim communicatas, quemodmodum Pontifex præceperat.

Cum insuper statutum fuisset in eadem Constitutione ut institutiones et aggregationes gratis omnino fierent, et tantummodo per Decretum Congregationis Cardinalium sub Paulo V Indulgentiarum moderationi præpositæ latum die 6 martii 1608, titulo expensarum permissum fuisset instituentibus, vel aggregantibus scutum unum aureum recipere et quidem sub pœna inter cætera nullitatis, prout cla-

rius innotescit ex eodem Decreto, attamen cognitum similiter est neque dispositionem hanc ab omnibus servatam fuisse.

Ad dubitationem itaque omnem tollendam super validitate harum institutionum seu aggregationum, Sanctitas Sua benigne sanavit institutiones et aggregationes hucusque factas, in quibus aliquid ex prædictis desideretur quod perficiendum erat per Constitutionem enunciatam aut Decretum superius expressum, vel contra in iisdem præscripta peractum sit, simulque mandavit ut in posterum formula in hujusmodi erectionibus seu institutionibus seu aggregationibus adhibenda concordet saltem in substantialibus cum illa præscripta a Clemente VIII, cujus Constitutionis ad minus præcipua capita in eadem formula inserantur cum variationibus ab Eadem Sanctitate Sua approbatis, cujus quidem formulæ exemplar iis præsertim quorum interest communicandum in Actis Sac. Congregationis servari præcipit, et ut Societati aggregatæ ab Ordine, Instituto, seu Archiconfraternitate aggregante tradi possit separatim et distincte a formula ac etiam typis impressus Elenchus Indulgentiarum et Privilegiorum ab Ordinario tamen loci recognitus; cujus impressio in hunc tantum finem permittitur, etiamsi Indulgentiarum concessiones sint depromptæ ex pluribus Brevibus, etc., non obstante Decreto S. C. Indicis, et altero Decreto Sac. Congregationis Indulgentiarum explicante et moderante prædictum Decretum Indicis diei 22 januarii 1858.

Atque hoc Decretum absque ulla Brevis expeditione publicari jussit, derogando cuicumque Apostolicæ dispositioni in contrarium, etiam specialis memoriæ dignæ.

Datum Romæ ex Secret. Sac. Congreg. Indulg. et SS. Rel. die 8 januarii 1861.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Columbo Secret.

Formula servanda in substantialibus (1) *ab archiconfraternitatibus et congregationibus pro aggregatione confraternitatum et congregationum.*

Dilectis nobis in Christo confratribus societatis N. in ecclesia N. auctoritate N. canonica erectæ, salutem in Domino sempiternam.

(1) Dicitur *in substantialibus*, quatenus non sit vetitum addere vel immutare aliqua in eadem quæ substantiam non afficiant. Addendo etiam si lubet quæ respiciunt originem, præstantiam etc., Societatis aggregantis.

Nos qui juxta officii nostri debitum fidelium salutem, pietatisque ac religionis progressum procurare debemus, libenter nostræ archiconfraternitati alias ejusdem instituti confraternitates adjungimus et aggregamus, illisque sic aggregatis indulgentias, facultates et indulta, juxta facultatem nobis a summis Pontificibus concessam, impartimur. Qua de re, cum D. N. ejusdem confraternitatis procurator aggregationem hujusmodi et indulgentiarum communicationem enixe postulaverit, nos protector, prior, et custodes prædicti totam ipsam archiconfraternitatem repræsentantes, constitutioni inhærentes fel. rec. Clementis VIII incipien. *Quæcumque* die 7 decembris 1604, super ejusmodi aggregationibus et cœlestis ecclesiæ thesauri communicatione editæ, una cum variationibus approbatis a SS. D. N. Pio PP. IX per decretum S. Congregationis Indulgentiarum die 8 januarii 1861, his nostris litteris solo Dei amore ac pietatis religionisque christianæ augendæ zelo ducti, confraternitatem prædictam canonice ut superius erectam, attentis episcopi seu ordinarii loci consensu ac litteris testimonialibus, quibus ejus institutum, pietas ac religio commendatur nostræ archiconfraternitati (dummodo per nos similis gratia prius alteri in dicto loco N. concessa et tempore hujusmodi concessionis alteri archiconfraternitati aggregata non fuerit) juxta facultatem apostolicam nobis concessam, adjungimus et aggregamus atque illi ejusque confratribus indulgentias, et spirituales gratias nostræ archiconfraternitati litteris pontificiis nominatim expresse et præcise concessas largimur et communicamus, juxta tenorem descriptionis contentæ in elencho quem rite recognitum per ordinarium loci una cum his litteris separatim tradimus (1).

Quibus omnibus indulgentiis et gratiis spiritualibus inibi singillatim descriptis prædicta confraternitas uti, potiri, et gaudere possit, juxta ea quæ sa. me. Clemens VIII in supra citata constitutione præscripsit et variationes a SS. D. N. Pio PP. IX approbatas, cujus quidem constitutionis quoad substantiam tenor una cum dictis variationibus ita se habet (2) scilicet: 1. Quod unica tantum confraternitas ejus-

(1) Potest etiam inseri si lubet elenchus, in utroque tamen casu elenchus debet ab ordinario loci ubi archiconfraternitas existit recognosci, et continere debet distincte et expresse non sub generalibus verbis indulgentias, gratias, etc., quibus societas aggregans fruitur directe, non quibus per communicationem et extensionem gaudet.

(2) Si lubet, inseri etiam potest integra constitutio addendo in fine variationes a SS. D. N. approbatas. Cæterum vel integra con-

dem instituti et generis institui et aggregari possit in ecclesiis tam sæcularium quam regularium. 2. Quod id fiat de consensu Ordinarii et cum litteris testimonialibus ejusdem. 3. Quod confraternitati institutæ vel aggregatæ expresse et in specie communicentur privilegia et indulgentiæ archiconfraternitati instituenti vel aggreganti nominatim concessæ, non vero ea quibus per privilegium communicationis gaudet. 4. Quod statuta confraternitatum examinentur et approbentur ab Ordinario loci et ab eodem corrigi possint. 5. Quod gratiæ et indulgentiæ confraternitati communicatæ prævia cognitione Ordinarii dumtaxat promulgentur. 6. Quod confraternitas eleemosynas excipiat et erogot juxta formam per Ordinarium prescribendam. 7. Quod litteræ erectionis et aggregationis gratis omnino ac nulla prorsus mercede etiam a sponte dantibus, sub prætextu quoque meræ eleemosynæ, accepta expediri et concedi possint et solummodo titulo expensarum pro pergamena, scriptura vel impressionis stipendio, sigillorum expensis. cordulis, cera, secretarii notariique labore vel mercede aliisque omnibus eam quantitatem quæ non excedat summam scutorum sex monetæ romanæ in Italia, et extra Italiam non excedat summam libellarum vulgo *francs* triginta pro singula aggregatione vel institutione sive confirmatione recipere liceat. 8. Quod singula hic mandata et expresse in omnibus suis partibus fideliter observentur, secus institutiones vel aggregationes et communicationes privilegiorum et indulgentiarum nullius sint roboris et momenti et quilibet superiorum atque officialium privationis officiorum quæ obtinent atque inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda pœnam eo ipso incurrant, quæ ab alio quam a romano Pontifice remitti non possit.

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium has litteras nostras exinde fieri et per nostræ archiconfraternitatis secretarium subscribi et publicari mandavimus et sigillorum ipsius protectoris et archiconfraternitatis jussimus et fecimus appensione muniri (1).

Datum Romæ ex loco solito nostræ congregationis anno indiatione die mense Pontificatus præsentibus.

stitutio vel saltem indicata hic capita quæ substantiam continent cum variationibus prædictis omnino inserenda est.

(1) Hic indicantur nomina eorum qui proprias subscriptiones etiam per sigillum apponere debent quique varii sunt juxta peculiaria statuta.

Formula servanda saltem in substantialibus (1) a superioribus regularibus religionum etc. in erigendis confraternitatibus ac communicandis Indulgentiis et gratiis spiritualibus quas a Sede Apostolica obtinuerunt.

N. N. Ordinis N. Generalis (2).

Religio nostra, cum inter alia privilegia quibus a Sede Apostolica decorata est, facultatem habeat sæcularium confraternitates sub invocatione N. erigendi, eisque spirituales gratias, privilegia et indulgentias communicandi, in hujusmodi confraternitatibus instituendis, si ad Christifidelium salutem promovendam expedire animadvertit, liberalem se præbere consuevit. Nos igitur qui generalem totius ordinis nostri curam gerimus, sperantes fore ut ex hac spiritualium gratiarum participatione Christifideles ad devotionem et pietatem magis excitentur, auctoritate Nobis a Summis Pontificibus concessa, confraternitatem N. in Ecclesia N. Loci N. Diœcesi, N. de consensu loci Ordinarii qui ejusdem confraternitatis institutum, pietatem ac religionem litteris patentibus nobis nuper exhibitis commendavit, dummodo talis alia similis in ipso vel alio ad tria milliaria propinquo loco hactenus erecta non fuerit, per præsentes nostras Litteras erigimus et instituimus illisque et pro tempore existentibus utriusque sexus confratribus elargimur et communicamus indulgentias, privilegia et speciales gratias singillatim descriptas in elencho quem rite per Ordinarium loci recognitum una cum his litteris tradimus diligenter asservandum (3). Quibus omnibus indulgentiis et spiritualibus gra-

(1) Dicitur *in subtantialibus*, quatenus non sit vetitum addere vel immutare aliqua in eadem quæ substantiam non afficiant. Integrum etiam erit unicuique ordini, religioni, instituto sive originem sive naturam sive præstantiam proprii ordinis indicare et alia quæ solent in hujusmodi litteris exponi.

(2) Hic exprimitur persona vel qui auctoritate pollet, juxta facultates et privilegia uniuscujusque ordinis, etc.

(3) Potest etiam inseri si lubet elenchus, in utroque tamen casu elenchus jam ab ordinario loci recognitus continere debet distincte et expresse, non sub generalibus verbis indulgentias, gratias, etc., quibus societas aggregans fruitur directe, non quibus per communicationem et extensionem gaudet.

Ad tollendam tamen omnem dubitationem, dum per *ordinarium loci* dicitur recognosci debere elenchum, intelligitur ut semel ab ordinario loci ubi auctoritas præcipua ordinis instituti religionis, etc., quæ habet facultatem erigendi, etc., moratur, recognitus fuerit elenchus, non indigeat nova recognitione et tradi possit societati erigendæ, etc., etiam alibi, cum necessarium sit ut semper idem

tiis descriptis confraternitatem ipsam nunc erectam ejusque confratres potiri et gaudere posse decernimus juxta ea quæ fel. me. Clemens Papa VIII in constitutione quæ incipit : *Quæcumque,* data sub die 7 decembris 1604, prescripsit et variationes a Sanctissimo D. N. Pio PP. IX approbatas ut ex decreto S. Congregationis Indulgentiarum diei 8 januarii 1861, et cujus constitutionis præcipua capita cum dictis variationibus subnectuntur (1) scilicet. 1. Quod unica tantum confraternitas ejusdem instituti et generis institui et aggregari possit in Ecclesiis tam sæcularium quum regularium. 2. Quod id fiat de consensu Ordinarii et cum litteris testimonialibus ejusdem. 3. Quod confraternitati institutæ vel aggregatæ expresse et in specie communicentur privilegia et indulgentiæ ordini instituenti vel aggreganti nominatim concessa, non vero ea quibus per privilegium communicationis gaudet. 4. Quod statuta confraternitatum examinentur et approbentur ab Ordinario loci et ab eodem corrigi possint. 5. Quod gratiæ et indulgentiæ confraternitati communicatæ, prævia cognitione Ordinarii, dumtaxat promulgentur. 6. Quod confraternitas eleemosynas excipiat et eroget juxta formam per Ordinarium præscribendam. 7. Quod litteræ erectionis et aggregationis gratis omnino ac nulla prorsus mercede etiam a sponte dantibus sub prætextu quoque meræ eleemosynæ accepta expediri et concedi possint, et solumodo titulo expensarum pro pergamena, scriptura, vel impressionis stipendio, sigillorum expensis, cordulis, cera, secretarii, notariique labore vel mercede aliisque omnibus eam quantitatem quæ non excedat summam scutorum sex monetæ romanæ in Italia, et extra non excedat summam libellarum vulgo *francs* triginta pro singula institutione vel aggregatione vel confirmatione recipere liceat. 8. Quod singula hic mandata et expressa in omnibus suis partibus fideliter observentur, secus institutiones vel aggregationes et communicationes privilegiorum, et indulgentiarum nullius sint roboris et momenti, et quilibet superiorum atque officialium privationis officiorum quæ obtinent atque inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda pœnam eo ipso incurrant quæ ab alio quam a Romano Pontifice remitti non possit.

sit elenchus, salvis additionibus quæ ex novis concessionibus pariter recognoscendis fieri contingat.

(1) Si lubet inseri etiam potest integra constitutio addendo in fine variationes a SS. D. N. approbatas. Cæterum vel integra constitutio vel saltem indicata hic capita quæ substantiam continent cum variationibus prædictis omnino inserenda est.

In quorum testimonium has litteras fieri et per Nostrum secretarium subscribi et publicari mandavimus sigilloque officii nostri muniri.

Datum etc.

738. — Confréries.

Urbis et orbis. — Cum plures Confraternitates, Sodalitates, Piæ Uniones etc. Fidelium canonice erectæ reperiantur in quibus loci Ordinarius designaverit Parochum qui ratione muneris quod exercet et pro tempore munere fungitur, sit constitutus Confraternitatis, Sodalitatis etc. Rector, Moderator, seu quocumque titulo appelletur proindeque facultate polleat ea gerendi, quæ ad Rectores spectant et etiam, quatenus in respectiva sodalitate id Rectori tribuatur, fideles adscribendi, Habitus benedicendi et Scapularia, illaque imponendi, Coronas etc. pariter benedicendi juxta facultates ad quamlibet Sodalitatem spectantes pro similibus impositionibus, benedictionibus etc., atque dubium exortum sit circa hujusmodi designationem Parochi libere et auctoritate propria peractam ab Ordinariis, facta fuit relatio SS. D. N. Pio PP. IX in Audientia diei 8 jan. 1861 ; et Sanctitas Sua derogando omnibus hucusque circa hanc designationem quavis auctoritate et quovis modo aliter præscriptis benigne sanavit, quatenus opus sit, tales designationes Parochorum necnon acta per ipsos tamquam Rectores et adscriptos per eosdem Parochos, quatenus Rectoris munus, quo funguntur in respectiva Sodalitate, fideles abscribendi sit, valide adscriptos habendos esse declaravit, necnon benedictiones Habituum, Scapularium etc. Coronarum etc. et impositiones etc. ab eisdem factas, prout Rectoribus in respectiva Sodalitate tribuitur, ratas habendas esse concessit. Quoad futurum vero Eadem Sanctitas Sua benigne impertiri dignata est ut Ordinarii locorum libere designare possint, si ita in Domino expedire judicaverint, Parochos pro tempore in Rectores, Moderatores, etc., Confraternitatum etc. Non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus.

Datum Romæ, ex Secret. Sac. Congregat. Indulg. et SS. Reliquiarum die 8 januarii 1861.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Columbo Secret.

739. — Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement.

Urbis. Monialium perpetuæ adorationis sanctissimi sacramenti. — Fidelium Religio ut in Sanctissimum Eucha-

ristiæ Sacramentum, in quo Christus Dominus divitias sui erga nos amoris velut effudit, jugiter augeatur, instantibus Superiorissa ac Monialibus Perpetuæ Adorationis ejusdem Venerabilis Sacramenti, Eminentissimus Cardinalis Urbis Vicarius sua ordinaria auctoritate, piam quamdam utriusque sexus Christifidelium Unionem canonice in earum Ecclesia S. Mariæ Magdalenæ ad Montem Quirinalem erexit per Decretum diei 23 augusti 1858 cum facultate aggregandi fideles Romæ et ejus Suburbano tantum suæ jurisdictioni subjecto. Nunc vero eadem Superiorissa eædemque Moniales Sanctissimum Dominum Nostrum Pium PP. IX enixis precibus rogarunt, ut de Ecclesiæ thesauro præfatæ piæ Unionis Sodales Indulgentiis ditare dignaretur. Itaque referente me infrascripto Secretariæ Sac. Congregationis Indulgentiarum Substituto in Audientia habita die 23 augusti 1861, Sanctissimus Dominus Noster omnibus utriusque sexus Christifidelibus eidem piæ Unioni adscriptis, ac in posterum adscribendis non modo communicavit singulas Indulgentias, quibus gaudent præmemoratæ Moniales, servatis tamen omnibus et singulis conditionibus injunctis, ut in earum Indulgentiarum Summario a Sac. Congregatione recognito et approbato sub die 1 martii 1853, exceptis tantum articulis sexto, decimosecundo, decimoquarto, decimoquinto, decimosexto, decimoseptimo, decimoctavo, decimonono, vigesimotertio, vigesimoseptimo, et trigesimo, verum etiam Indulgentiam Plenariam clementer est elargitus in die Receptionis in eamdem piam Unionem, dummodo ea die vere pœnitentes, confessi, ac Sac. Communione refecti, aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suæ pie oraverint; ac insuper Plenariam Indulgentiam in Mortis Articulo acquirendam, si rite dispositi fuerint, et Sanctissimum Jesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint, peramanter impertitus est; facta eis quoque potestate omnes et singulas Indulgentias ut supra elargitas animabus etiam in Purgatorio detentis applicandi. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus Constitutione sa. me. Clementis VIII quæ incipit *Quæcumque a Sede Apostolica* etc. cœterisque in contrarium facientibus quibuscumque

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 augusti 1861.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Subst.

740. — Archiconfrérie pour le Soulagement des âmes du Purgatoire.

Urbis. Congregationis Sanctissimi Redemptoris. — In Congregationis Sanctissimi Redemptoris Ecclesia, vulgo *S. Maria in Monterone* de Urbe, pluribus ab hinc annis exstat quædam pia Unio ad levamen animarum in Purgatorio existentium canonice erecta, ac multis jam Indulgentiis et privilegiis ditata, quæ ex speciali Indulto sa. me. Gregorii PP. XVI aliis quoque ejusdem tituli Unionibus canonice pariter erectis easdem Indulgentias eademque privilegia communicat, tanquam Primaria quæ Archisodalitatis titulo jam est insignita. Nunc vero, ut fidelium pietas erga defunctorum animas piacularibus flammis addictas magis ac magis incrementum suscipiat, ex parte Procuratoris generalis præfatæ Congregationis, qui generalis Moderatoris prædictæ piæ Unionis munere fungitur, novæ et humilimæ delatæ sunt preces Sanctissimo Domino Pio PP. IX ut nonnulla alia privilegia eidem piæ Unioni de Apostolica benignitate indulgere dignaretur. Facta itaque per me infrascriptum Secretariæ Sac. Congregationis Indulgentiarum Substitutum Eidem Sanctissimo Domino Nostro de omnibus relatione in Audientia diei 23 augusti 1861, Sanctitas Sua clementer indulsit, ut Ipsi generali Moderatori præmemoratæ piæ Unioni de Urbe aggregare liceat cum Indulgentiarum privilegiorumque communicatione alias ejusdem tituli Uniones locorum etiam in quibus alia jam existit ipsius tituli Unio, quatenus eas erigere Loci Ordinarius opportunum judicaverit, non obstante distantiæ defectu, sed servata in reliquis Constitutione sa. me. Clementis VIII quæ incipit *Quæcumque a Sede apostolica.* Item generali Moderatori facultatem elargitus est Sacerdotes subdelegandi ad effectum adscribendi fideles supraenunciatæ piæ Unioni iis in Locis, in quibus eadem Unio haud existit, ea tamen lege, ut adscriptorum nomina in Album primariæ, seu vicinioris ejusdem tituli Unionis inserantur. Ac insuper supramemorato generali Moderatori concessit facultatem huic primariæ Unioni aggregandi quoque Sodalitates seu Confraternitates canonice tamen erectas, licet alio titulo, aliove instituto distinguantur, addita tantum priori appellatione *Ad levamen animarum in Purgatorio existentium,* servata pariter in reliquis supraexpressa Constitutione. Rectoribus vero uniuscujusque piæ Unionis, necnon Sacerdotibus ut supra subdelegatis, ac in posterum subdelegandis pro fidelium adscriptione potestatem impertitus est benedicendi pro fidelibus adscriptis Coronas Sancti

Michaelis Archangeli, vulgo *Coronas angelicas*, cum adnexis Indulgentiis juxta Decretum Sacræ Rituum Congregationis diei 8 Augusti 1851. Et tandem idem Sanctissimus peramanter indulsit ut præfatus generalis Moderator in aggregandis aliis Unionibus seu Confraternitatibus uti possit et valeat consueto diplomate quo hucusque usus est, dummodo in substantialibus cum Decretis hujus Sacræ Indulgentiarum Congregationis sub die 8 janua. 1861 editis plene concordet. Præsenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum, die 23 augusti 1861.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. Prinzivalli Subst.

741. — Visite des Hôpitaux.

Urbis et orbis. — Cum fel. rec. Pius VI per Edictum Eminentissimi sui in Urbe Vicarii sub die 28 februarii 1778 Indulgentiam centum dierum elargitus esset omnibus Christifidelibus, qui ad publica Xenodochia se conferunt ad charitatis actus erga infirmos exercendos, dubium exinde ortum est, utrum hæc Indulgentia pro Urbe tantum sit elargita, vel pro Orbe universo. Hinc Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX ad meas humillimas preces benigne declaravit, hanc concessionem non ad Urbem tantum, sed ad omnes totius catholici Orbis Christifideles extendi. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 23 augusti 1850.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. Prinzivalli Substit.

742. — Confrérie.

Briocen. et Trecoren. — Vicarius generalis Episcopi Briocensis et Trecorensis sequentia dubia proposuit enodanda Sacræ Congregationi Indulgentiarum :

1°. Utrum Confraternitates ac piæ Congregationes canonice erectæ ante Concordatum anni 1801 in Ecclesiis et Oratoriis, quibus constat nunc Diœcesis Briocensis, hucusque, ut primum, suum valorem cum suis privilegiis et Indulgentiis servaverint, absque nova erectione, an indigeant erectione nova?

2°. An sufficiant declarationes quibus constat Ordinario

habuisse, ut canonice adhuc existentes post annum 1801 præfatas Confraternites, licet nullimode compertum sit eos Ordinarios habuisse voluntatem, vel etiam facultatem novam erectionem conferendi ?

3°. An viso autographo, vel datis probationibus moraliter certis primariæ erectionis, possit, vel debeat hodiernus Episcopus Briocensis, uti prædecessores ejus, dictas Confraternitates agnoscere et declarare canonice existentes, absque prævia facultate a S. Sede obtenta?

4°. Si quæ Confraternitas prius canonice erecta ex quacumque causa accidentali desit existere per plurimos annos, potuitne, cessante causa, valide instaurari denuo absque nova erectione canonica?

5°. An Indulgentiæ sive plenariæ sive partiales certis locis vel operibus in Diœcesi Briocensi olim ante annum 1801 in perpetuum canonice concessæ, nunc etiam valeant et lucrifieri possint, servatis servandis juxta, conditiones primariæ concessionis, ea concessione non renovata?

6°. Utrum 1° sufficiat in casu simplex instauratio Sodalitatis; an 2° necesse sit novam et canonicam et erectionem noviter fieri?

Sac. Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis præposita, perpensis dubiis a Vicario Generali R. P. D. Episcopi Briocensis et Trecorensis expositis, primo, secundo, tertio, quarto et sexto dubio providendum censuit per sequentes facultates Apostolicas, quæ præfato Episcopo Briocensi et Trecorensi tribuuntur, nempe vigore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX concessarum eadem Sac. Congregatio, attentis ab Episcopo Oratore expositis, et ad effectum de quo in precibus eidem Episcopo facultatem indulsit emittendi Decretum generale nomine Sanctæ Sedis, quo omnes et singulæ Confraternitates et Sodalitates quæ in iis locis Diœcesis Briocensis et Trecorensis in quibus Concordatum 1801 extendebatur, ante illud legitimæ existebant, et nunc etiam de facto existunt sub iisdem titulo, legibus, et habitu ubi gestare liceat, ad formam tamen Constitutionis Apostolicæ sa. me. Clementis VIII quæ incipit *Quæcumque a Sede Apostolica* etc. quæque insuper noviter et canonice hucusque iterum erectæ non fuerint, canonice et noviter erigantur, ita ut in posterum tanquam canonice existentes, necnon omnes et singuli Confratres et Sodales ante præfatum Decretum juxta uniuscujusque Confraternitatis et Sodalitatis alias legitima Statuta jam adscripti tanquam valide adscripti, necnon benedictiones et impositiones Scapularium etc. item benedictiones Coronarum, Rosariorum etc. tanquam

ratæ habeantur. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Ad quintum vero dubium eadem Sac. Congregatio respondendum censuit: « Affirmative, dummodo nulla ex iis causis intercesserit ob quas Indulgentiæ suum valorem juxta canonicas regulas a probatis auctoribus traditas amiserint. »

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 7 septembris 1861.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

743. — Tertiaires de s. François.

Le tiers Ordre de St-François comprend trois degrés. Le premier, qui est dit *régulier*, professe la règle du tiers ordre avec les vœux solennels et jouit de toutes les Indulgences des Frères Mineurs. Le second, qui est dit *séculier*, se compose de ceux qui demeurent dans leur propre maison. Le troisième se compose des personnes qui vivent dans les monastères, conservatoires, colléges, etc. où ils forment une seule famille, sous la juridiction de l'Ordinaire et la direction de prêtres séculiers, sans les vœux substantiels de religion, quoiqu'ils récitent l'office de l'Ordre. On demande si ce troisième degré jouit de toutes les Indulgences des Frères Mineurs, ainsi que leurs églises, de telle sorte que les fidèles qui les visitent le 2 août gagnent l'Indulgence de la Portioncule, et en cas de négative, on implore cette faveur.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita supradicto quæsito respondit : « Monasteria, Congregationes, seu Communitates mulierum etc. quæ subjectæ non sunt obedientiæ vel directioni Ministri Generalis Ordinis Fratrum Min. S. Francisci, non gaudere communicatione privilegiorum et Indulgentiarum Ordinis, nisi speciale habeant Indultum Sedis Apostolicæ, vel nisi agatur de Monasteriis Sanctimonialium quæ a cura et gubernio Fratrum suorum Ordinum sub immediatam Episcoporum jurisdictionem translata sunt, quæ fruuntur cunctis privilegiis, et Indulgentiis ac si sub gubernio Fratrum suorum actu existerent juxta Decretum Sacræ Congregationis diei 22 aprilis 1711. Quoad gratiam vero quæ generice petitur pro Indulgentiis et privilegiis de quibus agitur obtinendis, non expedire »

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentium radie 18 septembris 1861.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Subst.

744. — Archiconfrérie pour le Soulagement des âmes du Purgatoire; Mois de novembre.

Pius PP. IX, ad perpetuam rei memoriam. Expositum est nobis nomine Archisodalitatis in ecclesia S. Mariæ in Monterone, Congregationis clericorum sæcularium Sanctissimi Redemptoris, de Urbe, canonice erectæ, cujus præcipuum est piis Christifidelium operibus animas piaculari in carcere inclusas summopere juvare, quod ejusdem Archisodalitatis Confratres et Consorores ad suffragia et solatia dictis animabus afferenda pium exercitium mense integro novembri in eadem ecclesia singulis annis peragendum instituere intendant. Ideo prædictæ Archisodalitatis moderator, dilectus filius Brixius Queloz, hodiernus Procurator generalis, ut præfertur, memoratæ Congregationis, humiles preces Nobis porrexit ut fidelibus hujusmodi pium exercitium peragentibus celestes Indulgentiarum thesauros donare de benignitate apostolica dignaremur. Nos porrectis Nobis supplicationibus annuendum, ac ut infra, indulgendum censuimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, Confratribus et consororibus nunc et pro tempore in dicta Archisodalitate existentibus, necnon omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui in ecclesia Sanctæ Mariæ in Monterone nuncupatæ de Urbe peracto pio exercitio de licentia dilecti filii Nostri in eadem Urbe vicarii in spiritualibus generalis instituendo quocumque die mensis novembris, saltem corde contrito adstiterint, et pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, septem annos, totidemque quadragenas de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta, relaxamus; ut vero memorati confratres et consorores ab infirmitate impediti quominus eidem pio exercitio adesse valeant, dummodo tamen corde contrito ter psalmum centesimum vigesimum nonum, qui incipit *De profundis* quacumque die mensis novembris devote recitaverint, omnes earumdem pœnitentiarum relaxationes consequi libere ac licite possint, auctoritate Nostra apostolica tribuimus. Insuper dictis confratribus et Consororibus, necnon omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui vere penitentes et confessi, ac S. Communione refecti, saltem per duodecim vices eidem pio exercitio in præfata ecclesia interfuerint, et ut supra oraverint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedi-

mus; quas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones ac pœnitentiarum relaxationes, etiam animabus Christifidelium quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse impertimus. Tandem Archisodalitatis memoratæ Confratribus et Consororibus extra Urbem degentibus et singulis Quadragesimæ et aliis infra annum diebus pro consequendis Indulgentiis Stationum nuncupatis in Missali romano quamcumque Ecclesiam, seu quodcumque oratorium publicum singulis annis devote visitantes, omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum relaxationes consequantur, quas consequerentur, si quamlibet ex ecclesiis Almæ Urbis Nostræ pro dictis Stationibus designatis personaliter eisdem diebus ac devote visitarent, dummodo quæ pro Indulgentiis consequendis pietatis opera injuncta sunt rite præstiterint, eadem auctoritate Nostra apostolica concedimus. Non obstantibus Nostra et Cancellariæ apostolicæ regula de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 22 januarii 1841, Pontificatus Nostri anno decimoquinto.

G. Card. de GENGA.

Præsentes Litteræ apostolicæ in forma Brevis sub die 22 januarii currentis anni expeditæ, exhibitæ fuerunt in Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum, die 2 martii ejusdem anni 1861, ad formam Decreti præfatæ S. Congregationis diei 14 aprilis 1856. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex eadem Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die, anno ut supra.

A. Archip. PRINZIVALLI, Substitutus.

745. — Collection des Décrets de la S. Congrégation.

Die 24 decembris 1861.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita omnia et singula Decreta, Resolutiones, Declarationes, Rescripta, necnon Indulgentiarum Summaria, quæ in volumine cui titulus : *Decreta authentica Sacræ Congregationis Indulgentiis Sacrisque reliquiis præpositæ ab anno* 1668 *ad annum* 1861 (Romæ, 1862), recensentur, collata cum suis Originalibus in tabulario ejusdem Sac. Congregationis adservatis, uti authentica recognovit, typisque imprimi ac publicari posse censuit. In Quorum Fidem etc.

Datum Romæ ex ejusdem Sac. Congregationis Secretaria.

A. Columbo Secret.

746. — Malades atteints d'infirmités chroniques; Communion et visite des églises commuées au gré du Confesseur.

Urbis et orbis. — Ex audientia Sanctissimi, die 18 septembris 1862. Est hoc in more positum quod ab animarum Pastoribus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in aliquibus tantum infra annum præcipuis festivitatibus ad fideles habitualiter infirmos, chronicos, ob physicum permanens aliquod impedimentum e domo egredi impotentes, solemniter deferatur proindeque hujusmodi fideles tot plenariis Indulgentiis privantur quas consequerentur si conditionibus injunctis adimpletis ad Sacram Eucharisticam mensam frequentius possent accedere. Itaque quamplures animarum curatores, aliique permulti Ecclesiastici Viri humillimas preces porrexerunt Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX ut de Apostolica benignitate super hoc providere dignaretur, factaque per me infrascriptum Secretariæ S. Congregationis Indulgentiarum Substitutum Eidem Sanctissimo de his omnibus fideli relatione in audientia habita die 18 septembris 1862, Sanctitas Sua spirituali gregis sibi crediti utilitati prospiciens, clementer indulsit, ut præfati Christifideles, exceptis tamen illis qui in communitate morantur, acquirere possent omnes et singulas Indulgentias Plenarias jam concessas vel in posterum concedendas, quasque alias acquirere possent in locis in quibus vivunt, si in eo physico statu non essent, pro quarum acquisitione præscripta sit Sacra communio et visitatio alicujus Ecclesiæ vel publici Oratorii in locis iisdem, dummodo vere pœnitentes, confessi, ac cæteris omnibus absolutis conditionibus, si quæ injunctæ fuerint, loco S. communionis et visitationis alia pia opera a respectivo confessario injungenda, fideliter adimpleant. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Archip. Prinzivalli Subst.

747. — Scapulaires; Admissions nulles; Revalidation des réceptions.

Urbis et orbis. — Ex audientia Sanctissimi, die 18 septembris 1862. Etsi per plura decreta, præsertim vero sub diebus 12 februarii, 7 martii 1840, et 24 augusti 1844, ab hac Sacra Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita satis superque provisum sit circa legitimam fidelium admissionem in Sacri Scapularis Sodalitatem, declarando inter alia pro Indulgentiarum ac Privilegiorum acquisitione, ut fideles ipsi in eamdem Sodalitatem ingredientes, habitum seu Scapulare ab habentibus facultatem benedictum legitime recipiant, ipsumque deferant continuo pendens a collo unaque sui parte pectus, et altera scapulas contegens; et licet a sacerdotibus facultatem habentibus non servetur forma in Rituali et Breviario Ordinis Carmelitarum præscripta, rata habeatur adscriptio, dummodo præfati sacerdotes non deficiant in substantialibus, nempe in benedictione, et impositione habitus ac in receptione in Confraternitatem, plures tamen hujusmodi fidelium adscriptiones invalidæ ac nullæ prorsus inveniuntur, ita ut fideles Sacris Indulgentiis, ac privilegiis frustrentur ob habitus impositionem peractam a non habentibus facultatem, vel ob ipsum habitum diversa forma confectum. At vero ne Christifideles eo modo in Sodalitatem adscripti ultra decipiantur, Sacerdos Jacobus Etehepare, Missionarius Bajonensis Diœcesis, dubia huic Sacræ Congregationi enodanda proposuit, videlicet :

1° An pro valida admissione ad Confraternitatem B. Mariæ Virginis de Carmelo cæteraque omnia lucra sufficiat, reliquis servatis, impositio habitus confecti duobus pannis in una eademque extremitate funiculorum positis, modo postea ad lucrum effectivum Indulgentiarum, privilegiorum etc. ipsemet admissus quilibet sibi imponat habitum rite confectum, juxta decretum 12 febr. 1840?

2° An admissiones hujusmodi, etiam bona fide hucusque factæ, sint validæ, donec iterentur, vel a S. Sede in radice sanentur? Et quatenus Affirmative.

3° An ad præcavenda piorum perturbationes ac alia incommoda, ipsi Etehepare Presbytero Missionario liceat de tali sanatione pro tota Gallia quoad omne præteritum Sanctitatem Suam obsecrare?

Itaque in comitiis generalibus in Æde Vaticana die 11 augusti 1862 habitis, Eminentissimi Patres, audito prius consultoris voto, respondendum esse duxerunt : Ad Primum.

« Negative. » Ad Secundum. « Affirmative. » Ad Tertium. « Non expedire, et supplicandum Sanctissimo pro sanatione omnium adscriptionum modo prædicto hucusque ubique factarum et typis publicetur Decretum. »

Facta demum de his omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX fideli relatione in audientia habita die 18 septembris ejusdem anni per me infrascriptum Secretariæ Sacræ Congregationis Indulgentiarum Substitutum, Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum resolutiones benigne confirmavit, ac insuper de Apostolica Sua benignitate omnes et singulas adscriptiones modo prædicto hucusque non solum in Gallia, verum etiam ubique peractas clementissime sanavit, et ut præfatæ resolutiones, et hujusmodi sanationis gratia ab universis Christifidelibus facilius dignoscantur, hoc generale Decretum typis publicari mandavit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 18 septembris 1862.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archip. PRINZIVALLI Subst.

748. — Confrérie du Carmel.

MEXICAN. DIŒCESIS SANCTÆ FIDEI. — Ad hanc Sacram Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositam, dubium delatum est ex parte R. P. Episcopi Sanctæ Fidei in Novo Mexico hisce verbis enunciatum. Statutam inveni Confraternitatem Nostræ Dominæ de Monte Carmelo. Sacerdos ad id legitime deputatus scapularibus juxta præscriptum benedicit, et Laicus eadem scapularia distribuit per integrum territorium. Possunt ne hoc modo lucrifieri Indulgentiæ? Eadem S. Congregatio, antequam quidquam decerneret, remisit instantiam uni ex Consultoribus ejusdem S. Congregationis, qui censuit respondendum esse: « Negative quoad devotos, qui pro ingressu in Societatem habitum benedictum de manu Sacerdotis auctoritatem habentis non receperunt. » Itaque Eminentissimi Patres in generalibus Comitiis habitis die 11 augusti 1862 in Ædibus Vaticanis, Consultoris sententiam approbantes responderunt: *Negative, juxta Votum Consultoris.* Et facta de præmissis Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relatione, per me infrascriptum substitutum Secretariæ præmemoratæ S. Congregationis, in Audientia habita die 18 sept 1862, idem Sanctissimus responsum Eminentissimorum Patrum benigne confirmavit.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregat. Indulgentiarum.

F. Card. Asquinius Præf.
A. Archipr. PRINZIVALLI Subst.

749. — Fêtes de Notre Seigneur, de la sainte Vierge et des Apôtres.

URBIS ET ORBIS. — Ex Audientia Sanctissimi, die 18 septembris 1862. Plurimæ sunt Festivitates quæ ad recolenda Redemptionis nostræ Mysteria et ad fovendam pietatem in honorem Domini, B. Mariæ Virginis, et SS. Apostolorum celebrantur. In his autem sacris diebus statuendis illud sibi proposuit S. Mater Ecclesia ut fideles filii illo igne vehementer accendantur quem Divinus Sponsus Jesus Christus e penetralibus Cordis sui misit in terras; adeo ut in festivitatibus celebrandis exemplum et præsidium habeant quibus inflammentur ad exercendas virtutes, ad merita comparanda, ad gloriam assequendam æternam. Tam autem late patuit hæc Ecclesia materna charitas ut non solum plura Domini Mysteria per anni curriculum solemniori apparatu in universo Orbe prosequeretur, ut Nativitatem, Epiphaniam, Pascha Resurrectionis etc. atque varias festivitates B. Mariæ Virginis toto quoque terrarum Orbe majori celebritate recoleret, ut Conceptionem, Nativitatem, Assumptionem etc. sed etiam alia mysteria Domini minori apparatu vellet a fidelibus populis ubique frequentari, ut Transfigurationem D. N. J. C., Inventionem, et Exaltationem SS. Crucis etc. ac festivitates B. Mariæ Virginis pariter institueret inferiori ritu celebrandas per universum mundum, quemadmodum solemnitatem SS. Rosarii, Festivitatem B. M V. de Mercede, Commemorationem B. M. V. de Monte Carmelo. Quin imo eadem pia Mater Ecclesia in peculiaribus locis, vel ob venerandam aliquam Imaginem cultu celebrem, vel ob insigne prodigium ibi patratum, vel ob singularem populi devotionem vel ob alias causas concessit plures celebrari festivitates ad honorandam memoriam Mysteriorum Domini, ut in institutione festi SS. Redemptoris, Instrumentorum ipsius Passionis etc. aut pene innumeras statuendo festivitates in honorem B. Mariæ Virginis sub titulo de Bono Consilio. Gratiarum, de Succursu, Pietatis, Maternitatis etc. Quod factum est etiam in memoriam Apostolorum quorum non solum Natalem diem colit Ecclesia solemniori ritu, sed etiam minori apparatu celebrat quædam peculiaria facta instituendo festivitatem in Orbe universo celebrandam, ut de Cathedra S Petri tum Romana tum Antiochena, de vinculis Apostolorum Principis, de Conversione S. Pauli, de immissione S. Joannis in ferventis olei dolium evenit, atque ea quoque celebrat quæ singularia quædam loca respiciunt, ut Translationem Capitis S. Andreæ Apostoli, Translationem Corporis S. Thomæ Ap. ex India etc.

Jam vero Romani Pontifices ad promovendam Populi Christiani utilitatem plures Indulgentias concessere non tantum pro festivitatibus quæ celebrantur ab universa Ecclesia, sed etiam pro iis quæ in uno vel altero loco sunt institutæ, nec solum pro primariis sed etiam pro secundariis.

Cum autem in Brevibus, Rescriptis etc. quibus concessæ sunt Indulgentiæ, non semper facta fuerit declaratio festorum, seu principalium, seu minus celebriorum, sed legatur *pro omnibus festis vel pro omnibus et singulis festis* sive Domini sive B. Mariæ Virginis, hinc ortum est dubium de quibusdam festis intelligendæ sint concessiones hujusmodi genericis verbis expressæ, an de omnibus omnino, an vero de primariis tantum et quæ per universum orbem celebrantur, an etiam de minoribus, et iis quoque quæ aliquibus in locis tantum celebrantur; proinde ad S. Congregationem delatæ sunt preces pro opportuna declaratione, nam difficultati solvendæ inservire nequit resolutio, ab hac eadem S. Congregatione data die 5 martii 1855 quæ regulam generalem non præbet.

Cum enim ex parte Clarissarum Massiliensium in Gallia quæsitum fuisset an gratia plenariæ absolutionis et Indulgentiæ etc. quam ex concessione S. M. Leonis X possunt consequi quater in anno, et in omnibus solemnitatibus seu festis Domini Sabaoth et B. Mariæ Virginis et omnium sanctorum, etc., non obstante Bulla S. M. Pauli V quæ incipit *Romanus Pontifex*, de Indulgentiis Regularium adhuc subsisteret, et Eminentissimi Patres in Comitiis generalibus diei 5 martii 1855 respondissent : « Affirmative, excepta Indulgentia Plenaria pro vivis ut, » clarius videri potest in præfata resolutione Massiliensi cui omnino attendendum est, hinc alia Dubia proposita fuerunt. III. An per festa Domini Sabaoth intelligendæ sint : Nativitas, Circumcisio, Epiphania, Pascha, Ascensio, Pentecostes et etiam Festum Trinitatis, et Corporis Christi : et IV. An per festa B. Mariæ V. intelligenda sint : Purificatio, Annuntiatio, Visitatio, Assumptio, Nativitas, Præsentatio et Conceptio? In eadem itaque Congregatione, audito Consultoris voto, Eminentissimi Patres responderunt ad utrumque, III nempe et IV : « Affirmative, juxta consuetudinem; » quæ responsio a SS. Domino Papa Pio IX etiam approbata fuit, nempe in casu de quo agitur, recipi posse absolutionem, et adquiri Indulgentiam in iis festis Domini Sabaoth et festis B. M. V. quæ recensetur in Dubiis, in quibus fuerit consuetudo recipiendi absolutionem, et acquirendi Indulgentiam, qua responsione pe-

culiare dubium solverunt tunc propositum non interpretationem aut declarationem porrexerunt festorum de quibus in concessionibus fit mentio, cum dicitur *in omnibus festis, in omnibus et singulis festis.*

Hinc igitur in Congregatione generali diei 11 augusti 1862 quæsita sequentia fuerunt proposita:

I. An quando invenitur concessa Indulgentia Plenaria in omnibus et singulis festis Domini, intelligenda sint festa præcipua Nativitatis scilicet, Circumcisionis, Epiphaniæ, Paschatis, Ascensionis et Corporis Christi, juxta praxim S. Congregationis, an vero intelligenda sint festa enunciata in decisione Massiliensi sub die 5 martii 1855; an omnia et singula festa etiam secundaria quæ in aliquibus tantum locis celebrantur?

Et quatenus affirmative pro festis præcipuis.

II. An quando invenitur concessa Indulgentia partialis in reliquis omnibus Domini festivitatibus de quibusnam festis intelligendum sit?

III. An quando invenitur concessa Indulgentia Plenaria in omnibus et singulis festis B. Mariæ V., intelligenda sint festa præcipua Conceptionis nempe, Nativitatis, Annuntiationis, Purificationis et Assumptionis, juxta praximS. Congregationis, an vero standum sit resolutioni diei 5 martii 1855? An intelligantur inclusæ etiam festivitates pene innumeræ quæ per Orbem recoluntur, licet non in omnibus sed in aliquibus tantum locis celebrentur?

Et quatenus affirmative pro præcipuis.

IV. An quando invenitur concessa Indulgentia partialis in reliquis omnibus festis ejusdem B. Mariæ V., de quibusnam festis intelligendum sit?

V. An quando invenitur concessa Indulgentia Plenaria vel Partialis in omnibus et singulis festis Apostolorum, intelligenda sint festa Natalis uniuscujusque Apostoli vel etiam festa secundaria?

Super quibus Consultores sua vota ediderunt, hisque auditis Eminentissimi Patres in Congregatione prædicta generali habita apud Ædes Vaticanas die 11 augusti 1862 responsiones singulis dubiis dederunt, atque omnibus relatis Sanctissimo D. N. PIO PP. IX in Audientia habita die 18 septembris 1862 ab infrascripto S. Congregationis secretariæ substituto, Sanctitas Sua responsiones præfatas Eminentissimorum Patrum confirmavit, nempe quoad I. et III. « Affirmative ad 1^{m}. partem, Negative ad 2^{m}. et 3^{m}. declaravitque expresse Sanctitas Sua ut quoties in concessione inveniantur verba in festis, vel in omnibus et singulis festis Domini

aut etiam in festis, vel in omnibus festis, vel in omnibus et singulis festis Domini N. J. C. semper intelligantur tantum festa Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniæ, Dominicæ Paschatis Resurrectionis, Ascensionis, et Corporis Christi, ac pariter declaravit, ut quoties in concessione inveniantur verba *in festis* vel *in omnibus festis* vel *in omnibus et singulis* festis B. Mariæ Virginis semper intelligantur dumtaxat festa Conceptionis, Nativitatis, Annuntiationis, Purificationis, et Assumptionis. » Quoad II. « Intelligendum esse de omnibus festis Domini quæ celebrantur ab universa Ecclesia. » Quoad IV. « Pariter intelligendum esse de omnibus festis B. Mariæ Virginis quæ celebrantur ab universa Ecclesia. » quoad V. « Affirmative ad 1m. partem, Negative, ad 2m. »

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregat. Indulgent. et SS. Reliquiarum.

F. Card. Asquinius Præf.

A. Archipr. Prinzivalli Subst.

750. — Prières prescrites pour gagner les Indulgences récitées à genoux.

Bituricen. — Decretum. — Ex audientia Sanctissimi die 18 septembris 1862. Cum ad assequendas Indulgentias sive plenarias, sive partiales, quæ ab Apostolica Sede fidelibus elargiuntur, requiratur omnino, ut omnes et singulæ conditiones impositæ, ne una quidem omissa, fideliter adimpleantur, dubia fuerunt proposita huic Sacræ Indulgentiarum Congregationi a nonnullis Christifidelibus Bituricen. Diœcesis.

1. Utrum scilicet, preces præscriptæ ad lucrandas Indulgentias sive plenarias, sive partiales, sint recitandæ flexis genibus?

2. Utrum specialiter preces præscriptæ pro Scapulari Immaculatæ conceptionis scilicet, sexies *Pater* et *Ave* et *Gloria* flexis genibus sint recitandæ?

Hæc S. Congregatio in generali conventu apud Vaticanum habito die 11 augusti currentis anni, audito prius Consultoris voto, respondendum esse censuit :

Ad 1m. « Negative. nisi aliter præscriptum sit in documento concessionis.

Ad 2m. « Negative. »

Dè quibus facta Sanctissimo Domino Nostro Pio Papæ Nono relatione per me infrascriptum Secretariæ Sacræ Congregationis Indulgentiarum substitutum, Sanctitas Sua sen-

tentiam ejusdem Sacræ Congregationis benigne confirmavit in audientia diei 18 sept. 1862.

Datum Romæ ex eadem Secret. S. Congregationis Indulgent.

F. M. Asquinius Card. Præf.
Aloisius Archip. Prinzivalli Subst.

751. — Visite des Cimetières.

Pius PP. IX, ad perpetuam rei memoriam. Cœmeteria christianorum maxima semper religione servata ac magno in honore fuisse habita res est cuique compertissima. Hæc sodales piæ Archiconfraternitatis sub titulo Assumptionis B. M. V. I. et ad suffragia ferenda animabus purgatorii igni addictis canonice erectæ in Ecclesia S. Mariæ vulgo *in Monterone* nuncupata de Urbe, perpendentes omne studium pro suo instituto ponendum esse duxerunt, ut hujusmodi religio ac honor penes quascumque gentes custodiatur. Hinc iidem sodales per hodiernum dictæ piæ Archiconfraternitatis moderatorem enixas preces nobis admovendas curarunt, ut ad augendam Christifidelium pietatem ac venerationem in sacr- memorata loca illos cœlestium munerum, quorum dispena satores Nos esse voluit Altissimus, elargitione ditaremus. Nos præfatis supplicationibus, quæ dum veneranda cœmeteria debito honore prosequi, etiam animabus piaculari igni addictis solatium, levamenque afferre intendunt, obsecundare ac ut infra indulgere, de benignitate apostolica voluimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia, BB. Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis Confratribus et Consororibus præfatæ piæ Archiconfraternitatis jam descriptis, vel pro tempore describendis saltem corde contritis, qui quodlibet publicum cœmeterium, ubi Christifideles in somno pacis requiescunt, visitaverint, ibique pro defunctis exoraverint, qua vice id egerint, septem annos, totidemque quadragenas de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta, relaxamus. Memoratis vero Confratribus et Consororibus vere pœnitentibus et confessis ac S. Communione refectis, qui saltem infra mensis spatium quater vicibus pietatis opera supra præscripta peragerint, necnon etiam quamlibet ecclesiam publicam devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam, semel tantum quolibet mense, per unumquemque Confratrum et Consororum lucrifaciendam, omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer

in Domino concedimus; quas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ae pœnitentiarum relaxationes, etiam animabus Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse etiam in Domino indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 27 martii 1863, Pontificatus Nostri anno decimoseptimo.

Pro Domino Card. Barberini,
Jo. B. Brancaleoni Castellani.

Præsentes Litteræ apostolicæ in forma Brevis sub die 27 martii 1863 exhibitæ fuerunt in Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum ad formam Decreti ejusdem S. Congregationis diei 14 aprilis 1756. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex eadem Secretaria, die 9 aprilis 1863.
A. Archipr. Prinzivalli Substit.

752. — Sommaire des Indulgences de l'archiconfrérie pour le soulagement des âmes du Purgatoire.

Omnes Indulgentiæ associationi nostræ concessæ applicari possunt animabus purgatorii. Ob finem nostræ associationi proprium Sodalibus consulitur ut illas et alias multas dictis animabus frequentissime applicent.

Indulgentiæ Plenariæ.

Indulgentia Plenaria in die adscriptionis piæ Unioni.

Item in articulo mortis, dummodo vere pœnitentes, confessi, Sacraque Communione refecti fuerint, et si non possunt saltem Sanctissimum Nomen Jesu corde, si ore nequiverint, devote invocaverint.

Item in festis Nativitatis, Epiphaniæ et Corporis Domini; Immaculatæ Conceptionis, Nativitatis, Purificationis, Annunciationis et Assumptionis B. V. M.; Apparitionis, 8 maii, et Dedicationis Sancti Michaelis archangeli, 29 septembris; Sancti Josephi, 19 martii, ejusque Patrocinii, 3 Dom. post Pascha; SS. apostolorum Petri et Pauli, 29 junii.

Item in die Commemorationis omnium fidelium defunctorum, 2 novembris, die festo piæ nostræ Associationis.

Item semel in quolibet mense, die uniuscujusque socii arbitrio eligenda.

Notæ. 1. Indulgentiæ plenariæ pro festis concessæ acquiri possunt vel ipsa festi, vel alia die infra octavas. Ad illas lucrandas, præter confessionem et communionem, requiritur

ut Sodales aliquam ecclesiam, vel oratorium publicum visitent, ibique pro concordia inter principes christianos, hæresum extirpatione et exaltatione S. Matris Ecclesiæ orent.

2. Personæ viventes in communitatibus lucrari possunt Indulgentias visitando oratorium in quo exercitia sua spiritualia peragere solent.

3. Adscripti, ut infra dicetur, lucrari possunt aliam Indulgentiam Plenariam in mense novembris, alteram semel quovis mense pro visitatione cœmeteriorum, quatuor in diebus Stationalibus per annum et unam pro Stationibus specialiter in Quadragesima.

II. Indulgentiæ partiales.

Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum in omnibus aliis festis Dom. N. J. C. et B. M. V. in tota Ecclesia præscriptis, necnon in festis natalibus Apostolorum supra non recensitis, nempe :

In festis Circumcisionis Domini, 1 januarii; Ejus Sanctissimi Nominis, 2 Dom. post Epiphaniam; Paschatis; Inventionis S. Crucis, 3 maii; Ascensionis Domini; Sanctissimi Cordis Jesu, feria 6 post octavam festi Corporis Domini; Pretiosissimi Sanguinis J. C., 1 Dom julii, et Transfigurationis D. N. J. C., 6 augusti; Exaltationis S. Crucis, 14 septembris.

In festis Compassionis B. V. M., feria 6 post Dom. Passionis; Visitationis, 2 julii; B. V. M. de Monte-Carmelo, 16 julii; B. V. M. ad Nives, 5 augusti; Sanctissimi Nominis Mariæ, Dom. infra octavam ejus Nativitatis; Septem Dolorum B. V. M., 3 Dom. sept.; B. V. M. de Mercede, 24 sept.; Sanctissimi Rosarii, 1 Dom. octob.; Præsentationis B. V. M., 21 novembris.

In festis Commemorationis S. Pauli, 30 junii; S. Andreæ apost., 30 nov.; S. Joannis apost., 27 dec.; SS. apost. Jacobi et Philippi, 1 maii; S. Jacobi Majoris, 25 julii; S Bartholomæi apost., 25 aug.; S. Mathæi apost., 21 sept.; SS. apost. Simonis et Judæ 28 octob.; S. Thomæ apost., 21 decemb.; S. Mathiæ apost., 24 feb.; S. Barnabæ apost., 11 junii

Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum in septem diebus immediate sequentibus commemorationem omnium fidelium defunctorum.

Item sabbato ante Dom. Sexagesimæ et in decem sequentibus diebus.

Item in qualibet prima feria secunda cujuslibet mensis.

Illas Indulgentias septem annorum etc. acquirunt Sodales visitando aliquam ecclesiam et orando sicut pro plenariis,

quin tamen confessio et communio requirantur. Decretum 9 aug. 1859.

Indulgentia ter centum dierum toties quoties adscripti aliquam ecclesiam vel oratorium publicum visitant ibique ut supra orant.

Indulgentia centum dierum toties quoties aliquod caritatis vel pietatis opus exercent.

Adscripti legitime impediti, visitationem supplere possunt tam pro Indulgentiis Plenariis quam pro partialibus per quodcumque aliud bonum opus.

III. Indulgentiæ stationales.

Sodales qui diebus stationum Urbis quamcumque ecclesiam vel oratorium publicum extra Urbem visitaverint et juxta mentem Summi Pontificis devote oraverint, omnes Indulgentias acquirent quas fideles Romæ lucrantur visitando ecclesias Stationum. Sunt autem sequentes ex Decretis Pii VI, 9 julii 1777, et Leonis XII, 28 februarii 1827.

1. *Per annum.*

Indulgentia Plenaria, peracta confessione et communione in tertia missa et residuo tempore diei Nativitatis D. N. J. C., in Cœna Domini, in festis Paschatis et Ascensionis Domini.

Indulgentia 30 *dierum et* 30 *quadragenarum.*

In festis S. Stephani protom, S. Joannis evang., Sanctorum Innocentium, Circumcisionis et Epiphaniæ Domini, in Dominicis Septuagesimæ, Sexagesimæ et Quinquagesimæ, Feria sexta, Sabbato Majoris Hebdomadæ, in tota octava Paschatis, Dominica in Albis inclusa, in festo S. Marci ev. et tribus Rogationum diebus, in festo Pentecostes et per oct. usque ad sabbatum, inclusis diebus quatuor temp. in hac octava.

Indulgentia 25 annorum et 25 quadragenarum in Dom. Palmarum.

3. *Indulgentia* 15 *annorum et totidem quadragenarum.*

In dominica III Adventus; in vigilia, nocte, ac missa auroræ Nativitatis Domini; in feria 4 Cinerum, in Dominica IV Quadragesimæ.

4. *Indulgentia* 10 *annorum totidemque quadragenarum.*

In Dominicis I, II et IV Adventus, in omnibus diebus tam festivis quam ferialibus quadragesimæ supra non recensitis, in vigilia Pentecostes, in diebus quatuor temporum septembris et decembris.

5. *Specialiores Indulgentiæ stationales in Quadragesima.*

Indulgentiam 40 annorum totidemque quadragenarum acquirunt Sodales, semel in omnibus diebus Quadragesimæ, visitando aliquam ecclesiam vel publicum oratorium ibique recitando preces recensitas in libello a Leone XII ad hoc edito, scilicet preces ad SS. Martyres, psalm. *Miserere*, quinque *Pater*, *Ave* et *Gloria*, Gradus Passionis D. N. J. C., Litanias Sanctorum cum versiculis et orationibus, ac in fine psalm. *De profundis*. Quibus non conveniunt illæ preces vel deest recensitus libellus, ipsi possunt, ex declaratione ejusdem Leonis XII, recitare tertiam partem S. Rosarii, Litanias B. V. M. aliasque preces juxta propriam devotionem, terminando cum psalm. *De profundis*, vel in uno *Pater, Ave* et *Requiem æternam* in suffragium animarum Purgatorii. Acquirunt autem Indulgentiam Plenariam, si saltem tribus distinctis Quadragesimæ diebus prædictam visitationem peregerint, modo una die ad arbitrium eligenda confiteantur et communicent.

Personæ religiosæ vel aliæ in communitate viventes illas indulgentias lucrabuntur, recitando preces in sua ecclesia vel oratorio; infirmi et in carceribus detenti supplebunt quod nequeunt facere per opera pia sibi a confessario injuncta.

IV. Mensis novembris.

Non solum Sodales, sed omnes fideles qui assistunt pio exercitio, quod fit pro defunctis per mensem novembris in aliqua ecclesia, vel oratorio in quo sit pia unio erecta et Archisodalitati nostræ aggregata, dummodo orent juxta mentem Summi Pontificis, lucrabuntur singulis vicibus Indulgentiam septem annorum et septem quadragenarum. Si vero tali pio exercitio saltem duodecim vicibus interfuerint, in decursu mensis, semel in eodem mense Indulgentiam Plenariam acquirent, dummodo confiteantur et communicent. Sodales infirmi supplere possunt assistentiam, recitando ter psalm. *De profundis*.

V. Indulgentiæ pro visitatione cœmeteriorum.

Sodales nostri toties quoties aliquod publicum cœmeterium visitabunt in eoque pro æterna requie defunctorum orabunt, Indulgentiam 7 annorum et 7 quadragenarum acquirent. Si vero saltem quater in mense talem visitationem instituerint, Indulgentiam Plenariam lucrabunt, dummodo confiteantur, communicent et aliquam ecclesiam visitent.

VI. *Aliæ gratiæ et privilegia.*

1. Altare cujusvis Confraternitatis ubivis erectæ, et Primariæ S. M. in Monterone aggregatæ, est privilegiatum quotidie pro omnibus sacerdotibus etiam non adscriptis in favorem adscriptorum et omnium aliorum fidelium in Domino defunctorum.

2. Moderator Archiconfraternitatis facultate gaudet subdelegandi sacerdotes, in locis ubi non existit aliqua Confraternitas aggregata, ad adscribendos fideles, ea lege, ut adscriptorum nomina in album nostræ Primariæ vel alterius Confraternitatis huic Primariæ aggregatæ transmittant.

3. Directores designati Confraternitatum Archiconfraternitati aggregatarum et sacerdotes, ut supra subdelegati, benedicere possunt pro adscriptis coronas Sancti Michaelis Archangeli, vulgo *Coronas angelicas*, cum adnexis Indulgentiis.

4. Post tam copiosas gratias et privilegia Summorum Pontificum varii religiosorum ordinum moderatores generales, juxta facultates sibi a Sancta Sede concessas, nostram Archisodalitatem aliis thesauris vere pretiosis ditare peramanter dignati sunt. Documenta gratiarum in archivio Confraternitatis asservantur.

Magister generalis Dominicanorum et præpositus generalis Carmelitarum Excalceatorum concesserunt directoribus pro tempore Archiconfraternitatis et Confraternitatum ipsi aggregatarum facultatem respectivam qua benedicere possunt pro omnibus fidelibus rosaria seu coronam S. Dominici cum adnexis Indulgentiis; benedicere item et imponere scapularia B. M. V. de Monte-Carmelo omnibus fidelibus eisque benedictionem et Indulgentiam Plenariam in articulo mortis impertire, ac commutare in aliud opus pium, ob justam causam, obligationes peculiares pro privilegio sabbatino consequendo.

Prior major Eremitarum Camaldulensium Directoribus pro tempore, ut supra, et sacerdotibus ad fideles Archiconfraternitati adscribendos subdelegatis, facultatem concessit benedicendi cum adnexis Indulgentiis pro omnibus fidelibus tum coronas D. N. J. C., tum coronas Imm. Conceptionis B. M. V.

Prior generalis Augustinianorum Directoribus et Sacerdotibus subdelegatis, ut supra, facultatem concessit adscribendi fideles in societatem Cincturatorum B. M. V. de Consolatione et pro iisdem benedicendi cincturas et coronas S. Augustini et S. Monicæ cum adnexis Indulgentiis, eosque absolvendi in articulo mortis.

Ministri generales SS. Trinitatis et B. V. M. de Mercede Directoribus et Sacerdotibus subdelegatis ut supra, respectivam facultatem concesserunt benedicendi pro omnibus fidelibus scapularia sui respectivi ordinis, eosque adscribendi confraternitati ejusdem ordinis, necnon benedicendi cum adnexis Indulgentiis trisagia seu coronas SS. Trinitatis.

Superior generalis Missionis directoribus subdelegatis, ut supra, facultatem concessit benedicendi et impertiendi cum adnexis Indulgentiis omnibus fidelibus scapularia Passionis D. N. J. C. et SS. Cordium.

Memorati generales Augustinianorum, Carmelitarum et SS. Trinitatis pro redemptione captivorum, necnon ministri generales ordinis sancti Francisci Observantium et Cappuccinorum amplioribus favoribus Sodales utriusque sexus nostræ archiconfraternitatis prosequi volentes, illos inter confratres et consorores seu oblatos respectivi sui ordinis annumerarunt eisque omnium bonorum operum quæ ab omnibus respectivi ordinis utriusque sexus membris peraguntur, communicationem in vita, in morte et post mortem peramanter impertiti sunt.

Directores et sacerdotes subdelegati uti nequeunt facultatibus sibi supra concessis in locis in quibus inveniuntur conventus memoratorum ordinum et tenentur nomina adscriptorum pro aliqua ex memoratis confraternitatibus in album ejusdem tempore opportuno transmittere.

Cum archiconfraternitas B. M. V. in Cœlum Assumptæ pro juvandis animabus Purgatorii, vigilantia et auctoritate Congregationis SS. Redemptoris in Urbe gubernetur, ex hac causa utique Sodales cum dicta Congregatione bonorum operum communionem modo speciali habent.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita præfatum summarium una cum articulo de altari privilegiato recognitum et revisum ac cum suis originalibus plene collatum et authenticum recognovit typisque imprimere et publicare permisit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congr. Indulgentiarum die 26 aprilis 1863.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

753. — Indulgences plénières plusieurs fois par jour; Visite des Eglises.

Congregationis s. benedicti in gallia. — In generalibus Comitiis Sacræ hujus Indulgentiarum Congregationis, habitis die 29 februarii 1864, sequentia dubia per Joannem

Baptistam Nicolas, Monachum Congregationis Galliæ Sancti Benedicti, proposita fuere :

1. Cum ex diversis Decretis S. Congregationis Indulgentiarum jam liceat plures Plenarias Indulgentias eadem die lucrari, solutis scilicet conditionibus, quæritur, an dictum Decretum respiciat solas Indulgentias in una die occurrentes propter festivitatem, vel potius etiam illas, quas unusquisque ob suam devotionem tali per hebdomadam aut mensem diei adfixerit?

2. Qui Decreto ipso uti voluerit, an teneatur Ecclesiam vel publicum Oratorium visitare (quando nempe requiritur talis visitatio) totidem vicibus, quot sunt Indulgentiæ lucrifaciendæ?

Et quatenus Affirmative.

3. An sufficiat, ut in una eademque Ecclesia tot preces, seu visitationes repetantur, quot sunt Indulgentiæ lucrandæ quin de Ecclesia post quamlibet visitationem quis egrediatur, et denuo in eam ingrediatur?

Hisce itaque ab Eminentissimis Patribus mature discussis, votisque Consultorum perpensis, respondendum esse statuerunt : Ad primum. « Affirmative. » Ad secundum. « Affirmative. » Ad tertium. « Negative. »

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 29 februarii 1864.

F. Antonius Maria Card. Panebianco Præf.

A. Columbo Secr.

754. — Confrérie du Rosaire.

Ordinis Prædicatorum. — Cum Sacra Congregatio Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis præposita declarasset per Decretum diei 19 augusti 1747, approbatum, et confirmatum, sub die 26 prædicti mensis a san. mem. Benedicto XIV, Sodalitates Sanctissimi Rosarii erectas; inscio Magistro Generali Ordinis Prædicatorum, Indulgentiis in Brevi Apostolico expressis non gaudere, tamen plures Episcopi in propriis Diœcesibus etiam nunc Sodalitates instituunt sub titulo Sanctissimi Rosarii vigore apostolicarum facultatum, quæ ab ipsis impetrantur in genere, erigendi nempe sodalitates cujuscumque tituli, et invocationis; itaque modernus Magister Generalis ejusdem Ordinis Prædicatorum, eidem Sacræ Indulgentiarum Congregationi dubium solvendum proposuit : Utrum absque expressa mentione derogationis privilegii Ordini præfato concessi, et sola vi generalis communicationis Indulgentiarum, quibus gaudent Archiconfrater-

nitates Urbis, Confraternitatibus, quæ in aliqua Diœcesi sub iisdem titulis ab ordinario eriguntur, concessæ, etiam Societates sub titulo Sanctissimi Rosarii absque Magistro Ordinis Prædicatorum institutæ, Indulgentiis huic Societati elargitis, frui possint et valeant?

Cum autem præfatum dubium in congregatione habita die 29 februarii 1864 in Palatio Apostolico Vaticano ab Eminentissimis Patribus fuerit rite discussum, respondendum esse duxerunt : « Provisum per responsum ab hac S. Congregatione die 19 augusti 1747, confirmatum a Benedicto XIV die 26 prædicti mensis, facto verbo cum Sanctissimo. »

Facta deinde per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relatione, in Audientia diei 11 aprilis ejusdem anni, Sanctitas Sua votum Eminentissimorum Patrum benigne confirmavit. Etsi autem, per præfatum Benedicti XIV Decretum cautum sit, ne in posterum virtute Brevis Apostolici in genere impetrati, erigantur Confraternitates Sanctissimi Rosarii, inconsulto Magistro Generali Ordinis Prædicatorum, tamen ne devotionis fervor tepescat, sed potius sodalium pietas magis augeatur et florescat, Sanctitas Sua Confraternitates tali modo hactenus erectas, dummodo nihil aliud obstet, motu proprio, ac de plenitudine potestatis sanavit, et validas esse declaravit, contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, non obstantibus. Idem vero Sanctissimus D. N. de plenitudine potestatis voluit, et expresse mandavit, ut in posterum Confraternitates Sanctissimi Rosarii, nonnisi ad formam Decreti Benedicti XIV erigantur, servatis insuper cæteris de jure servandis.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 11 aprilis 1864.

Fr. Ant. M. Card. Panebianco Præf.

Loco ✠ Sigilli.

A. Archipr. PRINZIVALLI Substit.

755. — Messes de Requiem; Autel privilégié.

URBIS ET ORBIS. — Quamplures Romani Cleri Sacerdotes, ac præsertim Animarum curatores, dubium huic Sacræ Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ enodandum proposuerunt : Utrum, scilicet, Sacerdos celebrans in Altari Privilegiato, legendo Missam de Festo Semiduplici, Simplici, Votivam, vel de Feria non privilegiata, sive ratione expositionis Sanctissimi Sacramenti, sive statio-

nis Ecclesiæ, vel alterius Solemnitatis, aut ex rationabili motivo, fruatur privilegio, ac si legeret missam de *Requie* per Rubricas eo die permissam?

Sacra itaque Congregatio, quæ habita fuit apud Vaticanas ædes die 29 februarii 1864, auditis Consultorum Votis, respondendum esse duxit : « Affirmative, deletis tamen verbis *aut ex rationabili motivo* et facto verbo cum Sanctissimo. » Facta insuper per me infrascriptum ejusdem S. Congregationis Secretarium Sanctissimo Domino Nostro relatione, in Audientia diei 11 aprilis ejusdem anni, Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum sententiam benigne confirmavit.

Datum Romæ ex Secret. ipsius S. Congreg. Indulgent., die 11 aprilis 1864.

F. A. M. Card. Panebianco Præf.
A. Columbo Secret.

756. — Archiconfrérie de s. Joseph.

Andegaven. — Nicolas Louis, de la Compagnie de Jésus, ayant érigé dans l'église du Noviciat d'Angers l'Archiconfrérie de S. Joseph pour tout l'empire français, en vertu du bref du 2 septembre 1861, propose les doutes suivants :

1. L'inscription d'individus habitant hors de l'empire même est-elle valide?

2. Dans les villes les plus populeuses de France est-il permis d'ériger plus d'une confrérie?

3. Peu après la concession faite par le bref susdit, une autre archiconfrérie a été érigée à Beauvais, également pour tout l'empire français, on demande si l'archiconfrérie d'Angers peut agréger une confrérie dans les villes où il en existe déjà une érigée par celle de Beauvais?

4. Peut-on ériger des confréries dans les églises des pensionnnats où vivent en communauté et sont instruites des jeunes filles, tant pensionnaires qu'externes?

Sacra Congregatio ita respondendum duxit in generalibus Comitiis, habitis die 29 febr. 1864.

Ad primum : « Negative. »

Ad secundum : « Generatim negative; obveniente autem gravi causa, recurrant in casibus particularibus. »

Ad tertium : « Negative. »

Ad quartum : « Non expedire. »

Præsens copia concordat plene et ad verbum cum originali adservato in Regesto Secretariæ Sacræ Congregationis Indulgentiarum. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulg. die 7 septembris 1864.

Philippus Can. Cossa, substitutus

757. — Autel privilégié.

Andegaven. — In generalibus Comitiis Sacræ Indulgentiarum Congregationis, habitis die 29 febr. 1864, episcopus Andegavensis sequentia dubia enodanda proposuit :

I. Utrum privilegium altaris sive reale sive personale applicari possit pluribus defunctorum animabus in cujuscumque diei missa?

II. Utrum facultas Apostolica concessa Ordinario Andegavensi ut in omnibus Ecclesiis parochialibus diœcesis Andegavensis ter in qualibet hebdomada celebrentur cum cantu missæ de *Requiem*, dum officia occurrunt ritus duplicis, quibusdam tantum exceptis, possit libere in praxim deduci, an vero missæ de *Requiem* differendæ sint in alias dies ejusdem hebdomadæ, in quibus sit ritus semiduplex?

III. Utrum Sacerdos gaudens privilegio personali altaris possit in hebdomada, cum recurrit festum duplex, celebrare et lucrari Indulgentias, an debeat expectare festa semiduplicia ad easdem lucrandas?

Sacra Congregatio respondendum censuit :

Ad primum : « Negative. »

Ad secundum : « Affirmative, quatenus non occurrant festa semiduplicia in hebdomada. »

Ad tertium : « Ut in secundum. »

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 20 augusti 1864.

Phil. Can. Cossa, Subst.

758. — Bénédiction des Rosaires et des Chapelets de Notre-Dame des Sept-Douleurs; Formules.

Galliarum. — Cum nonnulli Vicarii generales in Gallia Sacræ Indulgentiarum Congregationi dubium exposuerint : Utrum Benedictio Coronarum quarumlibet, etiam S. Dominici et Septem Dolorum, fieri valide et licite queat solo signo crucis, quin adhibeatur formula consueta benedictionis et aspersio aquæ lustralis; et quatenus negative, dispensationem imploraverint ea omittendi; Sacra Congregatio in generalibus Comitiis, habitis die 29 febr. 1864, respondendum censuit :

« Pro Coronis Rosarii et Septem Dolorum servandam for-

mulam, cum responsa Sacræ Congregationis dierum 11 aprilis 1840 et 7 jan. 1843, non comprehendant casus de quibus agitur in precibus. Quoad dispensationem, non expedire. »

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 20 augusti 1864.

Phil. Can. Cossa, Subst.

Formule pour les Rosaires.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit cœlum et terram.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum Spiritu tuo.

OREMUS.

Omnipotens et misericors Deus, qui propter eximiam charitatem tuam, qua dilexisti nos, Filium tuum unigenitum Dominum Nostrum Jesum Christum, de cœlis in terram descendere et de Beatissimæ Virginis Mariæ, Dominæ nostræ, utero Sacratissimo, angelo nunciante, carnem suscipere, crucemque ac mortem subire, et tertia die gloriose a mortuis resurgere voluisti, ut nos eriperes de potestate diaboli; obsecramus immensam clementiam tuam, ut hæc signa Rosarii, in honorem et laudem ejusdem Genitricis Filii tui ab Ecclesia tua fideli dicata, bene ✠ dicas et sancti ✠ fices eisque tantam infundas virtutem Spiritus Sancti, ut quicumque horum quodlibet secum portaverit, atque in domo sua reverenter tenuerit, et in eis ad te, secundum ejusdem sanctæ societatis instituta, divina contemplando mysteria, devote oraverit, salubri et perseveranti devotione abundet, sitque consors, et particeps omnium gratiarum, privilegiorum, et Indulgentiarum, quæ eidem Societati per Sanctam Sedem Apostolicam concessa fuerunt, ab omni hoste visibili et invisibili semper, et ubique in hoc sæculo liberetur, et in exitu suo ab ipsa beatissima Virgine Maria, Dei genitrice, tibi plenus bonis operibus, præsentari mereatur. Per eumdem etc. in unitate ejusdem etc. Amen.

Aspergantur aqua benedicta.

Formule pour le scapulaire et les chapelets de N. D. des Sept Douleurs.

℣. Adjutorium nostrum in Nomine Domini.
℟. Qui fecit Cœlum et Terram.

℣. Dominus Vobiscum.
℟. Et cum Spiritu tuo.

OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus, qui morte Unigeniti tui mundum collapsum restaurare dignatus es, ut nos a morte æterna liberares, et ad gaudia regni cœlestis perduceres : respice, quæsumus, super hanc familiam Servorum in nomine Beatissimæ Virginis septem Doloribus sauciæ congregatam, de cujus gremio hic famulus tuus (*vel hæc famula tua*) esse cupit (*vel hi famuli tui, vel hæ famulæ tuæ esse cupiunt*); ut augeatur numerus tibi fideliter servientium : ut omnibus sæculi, et carnis perturbationibus liberatus (*liberata*) (*liberati*) et a laqueis diaboli securus (*secura*) (*securi*), intercessione ejusdem Beatæ Mariæ Virginis, et Beatorum Augustini, et Philippi ac septem nostrorum Beatorum Patrum Ordinis nostri fundatorum, vera gaudia possideat (*vel possideant*). Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Inde benedicat Habitum, et Coronam, dicens :

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui tegumen nostræ mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensam largitatis tuæ abundantiam, ut hoc genus vestimentorum, quod Sancti Patres nostri ad innocentiæ, humilitatisque indicium, in memoriam septem dolorum B. Mariæ V. nos ferre sanxerunt, ita benedicere ✠ digneris, ut qui illis fuerit indutus, corpore pariter, et animo induat te Salvatorem nostrum. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. ℟. Amen.

OREMUS.

Omnipotens, et misericors Deus, qui propter nimiam charitatem, qua dilexisti nos, Filium tuum Unigenitum Dominum nostrum Jesum Christum pro redemptione nostra, de cœlis ad terram descendere, carnem suscipere, et Crucis tormentum subire voluisti : obsecramus immensam clementiam tuam, ut hanc Coronam, in memoriam septem Dolorum Genitricis Filii tui ab Ecclesia tua fideli dicatam benedicas ✠ sanctifices ✠ et ei tantam Spiritus Sancti virtutem infundas, ut quicumque eam recitaverit, ac secum portaverit, atque in domo sua reverenter tenuerit, ab omni hoste visibili, et invisibili, semper, et ubique in hoc sæculo liberetur, et in exitu suo a Beatissima Virgine Maria tibi bonis operibus coronatus præsentari mereatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Tandem aspergit dicens : Asperges me etc.

Præbendo habitum et coronam dicat :

Accipe, carissime frater (*vel carissima Soror*), Habitum B. M. Virginis, singulare signum servorum suorum, in memoriam septem dolorum, quos ipsa in vita, et morte Unigeniti Filii sui sustinuit, ut ita indutus (*vel induta*) sub ejus patrocinio perpetuo vivas ℟. Amen.

Accipe Coronam B. Mariæ Virginis, in memoriam septem dolorum contextum, ut dum eam ore laudaveris, ejus pœnas toto corde compatiaris. ℟. Amen.

Benedictio Dei omnipotentis etc.

759. — Salutation aux noms de Jésus et de Marie.

URBIS ET ORBIS. — Cum non sit aliud Nomen sub cœlo, in quo nos oportet salvos fieri, nisi Nomen Jesu, in quo est vita, salus, et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus, idcirco Sixtus V fel. rec. Pont Max. sub die 11 julii 1587 in Bulla *Reddituri*, Indulgentiam concessit quinquaginta dierum omnibus et singulis Christifidelibus qui quocumque idiomate sic se salutaverint : *Laudetur Jesus Christus :* vel responderint *In sæcula*, vel *Amen*, aut *Semper;* plenariam vero in mortis articulo iis qui hanc laudabilem consuetudinem habuerint, modo ore, vel corde (si ore non potuerint) Jesu nomen invocaverint.

Nonnullis deinde in locis cum mos invaluisset Jesu Nomen et illud Mariæ in se invicem salutando addere, Clemens PP. XIII, ad humillimas preces Generalis Ordinis Carmelitarum per Decretum die 30 novembris 1762, benigne impertitus est pro Carmelitis eamdem Indulgentiam quinquaginta dierum quotiescumque in mutua salutatione verba usurpaverint : *Sia lodato Gesù e Maria.*

Nunc vero Sanct. Dom. Noster Pius Papa IX, nonnullorum episcoporum precibus peramanter inclinatus, referente me infrascripto Sacræ Congregationis Indulgentiarum Cardinali Præfecto in audientia diei 26 septembris 1864, ut magis magisque fideles utriusque Nominis Jesu et Mariæ salutares percipiant effectus, et illa quam sæpissime in ore et corde retineant, eamdem concessionem ad omnes et singulos Christifideles extendit, ita ut qui se invicem salutando hac forma, in quocumque idiomate, utantur : *Sia laudato Gesù e Maria*, vel responderint : *Oggi e sempre*, aut similibus verbis, easdem plane Indulgentias, quæ in præfata Bulla memorantur, consequi possint et valeant. Quam gratiam voluit Sanctitas Sua perpetuo suffragari absque ulla Brevis expeditione.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sacræ Congregatio-

nis Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis præpositæ die 26 sept. 1864.

Fr. Ant. M. Card. Panebianco Præf.
A. Columbo Secret.

760. — Le Moniteur des Indulgences.

Folia quibus titulus : *Le Moniteur perpétuel des Indulgences,* per D. Cœlestinum Cloquet exarata, prævio accurato examine a duobus Revisoribus ad hoc deputatis quoad Indulgentias cum authenticis documentis convenire reperta sunt: ideoque permittitur ut typis imprimi possint.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congr. Indulg. Sacrisque Reliquiis præpositæ, die 1 octobris 1864.

Ant. M. Card. Panebianco S. C. Præf.

761. — Le mois de s. Joseph.

Cum in patrocinio S. Josephi, sponsi B. Mariæ Virginis, maxima populo Christiano juvaminis et præsidii spes in dies adaugeat, *Sanctissimus Dominus Noster* Pius papa IX, quamplurimum fidelium votis benigne annuens, per Rescriptum Secretariæ brevium die 12 junii 1865, concessit omnibus Christi fidelibus peragentibus integro mense martio pium exercitium quod in libro Romæ impresso continetur cui titulus : *Considerazioni delle virtù del S. Patriarca Giuseppe a dedicargli il Mese di Marzo*, Indulgentiam tercentum dierum quolibet die, plenariam vero in uno dierum mensis ad arbitrium eligendo, quo confessi et Sacra Communione refecti juxta mentem Sanctitatis Suæ oraverint.

Nunc vero idem Sanctissimus ut erga tam cœlestem patronum devotio magis ac magis augeatur, et illa methodus facilius ac latius propagetur, in audientia diei 27 aprilis 1865 habita ab infrascripto Cardinali Præfecto, clementer indulsit ut easdem Indulgentias universi Christifideles lucrari possint, dummodo pium aliquod precum ac virtutum exercitium per integrum mensem martium peregerint, ad instar illarum quæ mense maio in honorem B. Virginis solent persolvi, servato in reliquis tenore primæ concessionis. Voluit Sanctitas sua has Indulgentias animabus fidelium defunctorum per modum suffragii posse applicari et perpetuis futuris temporibus absque ulla Brevis expeditione valituras.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congreg. Indulg. die 27 aprilis 1865.

Fr. Ant. M. Card. Panebianco Præf.
A. Columbo Secret.

762. — Approbation d'un opuscule de l'abbé Pallard sur les Indulgences.

Cum opusculum cui titulus : *Sanctuaire de Subiaco et Médaille de saint Benoït,* Indulgentias recenseat authenticis documentis conformes, permittitur ut typis imprimatur et publicetur.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 10 julii 1865.

Ant. M. Card. Panebianco Præf.
Phil. Can. Cossa Subst.

763. — Association en l'honneur de Marie Immaculée et de saint Louis de Gonzague.

Ex audientia Sanctissimi, habita die 7 septembris anno 1865.

Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa IX, referente me infrascripto S. C. de Propaganda fide Card. Præfecto, omnibus mature perpensis, benigne probavit piam Sodalitatem de qua in precibus, erigendam tamen de consensu ordinarii loci, in quo efformanda ipsa erit, eidemque adscriptis, dummodo preces et injuncta opera ab instituto fideliter impleant, petitam Unionem et Indulgentiarum participationem, quæ piæ Sodalitati ad extirpandas blasphemias et imprecationes, Romæ erectæ per rescriptum S. Congreg. Indulgentiarum, die 20 augusti 1840, concessa sunt, impertitus est. Indulsit insuper Indulgentiam Plenariam, applicabilem etiam animabus in Purgatorio detentis, lucrandam in festivitatibus Beatissimæ Mariæ Virginis et S. Aloisii protectoris supraenunciatis, a sociis, qui vere pœnitentes, confessi et Sacra Communione refecti, Ecclesiam seu oratorium publicum hisce diebus visitaverint, ibique pro scopo Associationis, pro christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, S. Matris Ecclesiæ exaltatione ac juxta mentem Sanctitatis Suæ, pias ad Deum preces effuderint, ea tamen lege ut in mensibus in quibus hæc festivitates occurrunt, suspensa intelligatur plene Plenaria indulgentia quolibet mense lucranda a sociis prædictæ Sodalitatis per communicationem indulti. Necnon Indulgentiam tercentum dierum similiter applicabilem defunctis, recitantibus *Ave* et *Pater,* ut in precibus. Tandem concessit ut pia hæc Sodalitas ubicumque a quovis sacerdote sive sæculari, sive regulari, annuentibus locorum ordinariis, institui valeat. Præsenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expe-

ditione, exhibendo tamen in actis S. Congreg. Indulgentiarum.

Datum Romæ ex ædibus S. Congreg. de Propaganda Fide, die et anno ut supra.

Alex. Card. BERNABO Præf.

Præsens rescriptum exhibitum fuit in Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum, die 30 septembris 1865, ad formam decreti ejusdem S. Congreg., die 14 aprilis 1856 ac ejus exemplar asservatur in actis. In quorum fidem etc.

Datum Romæ in eadem Secretaria die et anno et supra.

Philippus Can. COSSA Substit.

764. — Livret de la Visite des Sept-Eglises.

Cum libellus cui titulus : *La visita delle sette Chiese principali di Roma* etc. 1866, Indulgentias authenticas contineat, utpote quæ, Revisorum indicio, documentis conformes, typis edi et publicari permittitur.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 27 jan. 1866.

A. M. Card. Panebianco Præf.
Phil. Can. COSSA Substit.

765. — Agrégation des Confréries.

Declaratio Decreti diei 8 januarii 1861 circa Confraternitatum aggregationes.

DECRETUM. Per Decretum hujus Sac. Congregationis Indulgentiarum editum die 8 januarii 1861 confirmata et pristinæ observantiæ restituta Constitutione Clementis VIII incip. *Quæcumque*, data sub die 7 decembris 1604 super institutionibus, vel aggregationibus Confraternitatum, inter cæteras cautum fuit ut in formula aggregationum, quæ *concordare deberet saltem in substantialibus cum illa præscripta a Clemente VIII*, hujus ejusdem *Constitutionis saltem præcipua capita insererentur cum variationibus a Sanctitate Sua approbatis*. Nunc vero Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX, enixe postulantibus nonnullis tum Superioribus Ordinum Regularium, tum Rectoribus Archiconfraternitatum, ut hujusmodi litteræ aggregationum commodius exaratæ respectivis Confraternitatibus expediantur, in Audientia habita ab Eminentissimo Cardinali Præfecto die 19 octobris 1866 benigne indulsit, ut præfata capitum expositio in posterum etiam separatim a litteris aggregationum dari possit, ita tamen ut simul cum præfatis litteris adnexa omnino communicetur, et in eadem formula exprimatur. Servatis

vero, et in suo robore permanentibus reliquis omnibus quæ tam in laudata Constitutione Clementis VIII, quam in præfato Decreto præscribuntur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregations Indulgentiarum die 19 octobris 1866.

Ant. M. Card. Panebianco Præf.
Phil. Can. Cossa Substit.

766. — Autels fixes.

Beatissime Pater. — « Leo XII san. mem. rescripto Sanctæ Congregationis de Propaganda Fide diei 18 decembris 1825 concessit Missionariis Oblatis Beatæ Virginis Mariæ sine labe conceptæ indultum erigendi altare privilegiatum in qualibet eorum ecclesia; verum Superiores locales ad erectionem Altarium, etiam mobilium, absque Ordinarii designatione devenerunt; deinde vero hac super re nonnullis subortis dubiis, Sacerdos Josephus Fabre, Superior Generalis eorumdem Missionariorum Oblatorum, mense februario proxime elapso, supplicem libellum porrexit, ad obtinendam solutionem dubii circa validitatem erectionis Altarium privilegiatorum per Superiores locales sine interventu Ordinarii factæ, necnon facultatem pro semetipso designandi in futurum Altaria quæ S. Sedis gratia privilegiata esse debent.

Nunc vero Orator iterum exponendum curat, quod, investigatione facta, inventum sit nullum esse generatim Altare vere fixum in Ecclesiis suæ Congregationis, sed tantum Altaria portatilia super mensam lapideam, vel etiam ligneam accommodata, prout est consuetudo in Gallia. Hinc suppliciter rogat Sanctitatem Vestram, ut dignetur benigniter sancire, ut in omnibus Ecclesiis suæ Congregationis, Altare majus habeatur in posterum tanquam privilegiatum pro cunctis Missæ Sacrificiis, quæ in suffragium Defunctorum celebrantur, etiamsi Altare illud sit tantummodo mobile : rogat quoque Orator, ut ubicumque exstat in Ecclesiis suæ Congregationis Altare in honorem Beatæ Mariæ Virginis sine labe conceptæ erectum vel erigendum, etiam illud tanquam privilegiatum habeatur, etiamsi non sit fixum.

Pro qua gratia etc.

Rescriptum. — « Sanctissimus D. N. Pius PP. IX in Audientia habita ab infrascripto Card. Præfecto die 26 martii 1867, volens specialibus favoribus prosequi Congregationem Missionariorum Oblatorum B. Virginis Mariæ sine labe con-

ceptæ, omnes defectus, qui in celebratione Missarum in præfatis Altaribus illegitime erectis irrepserunt, quoad applicationem Indulgentiæ plenariæ per modum suffragii pro animabus defunctorum, de thesauro Ecclesiæ benigne supplevit; et insuper, prævia revocatione Indulti Altaris privilegiati per Rescriptum a S. Congregatione de Propaganda Fide die 18 decembris 1825 expediti, clementer in perpetuum concessit, ut in singulis ecclesiis, dummodo sint publicæ, et saltem benedictæ, tam erectis quam erigendis, quæ ad præfatum Institutum, seu Congregationem Missionariorum Oblatorum B. Virginis Mariæ sine labe conceptæ in præsens spectant, et in posterum spectabunt, Altare Majus, quatenus fixum fuerit, et nullum aliud inibi privilegiatum Altare concessum reperiatur, privilegio Apostolico condecoratum et illustratum sit, ut quandocumque Sacerdotes sæculares vel regulares Missam pro anima cujuscumque Christifidelis, quæ Deo in charitatæ conjuncta ab hac luce migraverit. ad prædictum Altare Majus præfatarum ecclesiarum celebrabunt, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragii Plenariam Indulgentiam consequatur. Ne autem dubium circa qualitatem Altaris fixi exoriatur, Sanctitas Sua edixit et declaravit sufficere, ad constituendam qualitatem Altaris fixi, ut in medio Altaris stabilis et inamovibilis, licet non consecrati, lapis consecratus etiam amovibilis ponatur. Quod vero ad secundam precum partem spectat, scilicet ad declarandum privilegiatum aliud quoque Altare, quod B. Mariæ Virgini sine labe conceptæ dicatum sit, eadem Sanctitas Sua minime annuendum esse existimavit. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. »

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 26 martii 1867.

Josephus Card. Bizzarri Præf.

A. COLUMBO Secret.

767. — Rosaire perpétuel.

PIUS PP. IX AD PERPETUAM REI MEMORIAM. — Postquam, Deo monente et excitante, sanctus Dominicus Ordinis Prædicatorum Institutor ad convellendos Albigensium errores Deiparæ Immaculatæ, cui uni datum est cunctas hæreses interimere in universo mundo, auxilium imploravit, et Rosarium populis velut singulare adversus hæreses et vitia præsidium cœpit prædicare, mirum in modum inter Fideles

præfata devotio diffusa fuit. Imo, posteriori ævo plurimi e Fidelibus, et præsertim Fratres Ordinis Prædicatorum sancti sui Auctoris et Patris vestigiis inhærentes, Rosarium, a quo multa bona ac commoda in christianam rempublicam diffluxisse noverant, magis excolere et efficere ut devotio illa Divinæ Matri magis accepta evaderet, satagerunt. Hinc fidelium Societas a Perpetuo Rosario nuncupata, ut nobis est expositum, ineunte sæculo decimo septimo viri ex Ordine Fratrum Prædicatorum zelo Bononiæ ortum habuit, quorum esset singulis diei noctisque horis alterna vice Rosarium recitare, ut perpetuus Deiparæ cultus exhiberetur.

Porro nuperis temporibus, tum Venerabilium Fratrum Galliarum Antistitum, tum Fratrum Ordinis Prædicatorum studio Societas mox memorata, quæ ob miserrimas nefandasque perturbationes, exeunte sæculo elapso in Galliis habitas, pene soluta fuerat, iterum in novam vitam revocata, novisque legibus magis firmata fuit.

Ea, ubi est rite erecta, Moderatore ex Fratribus Ordinis Prædicatorum et Consilio utitur, et utriusque sexus Christifideles adscribit In duas dividitur classes, quarum altera Sectio dierum, altera Divisio mensium appellatur, et unaquæque Præfecto suo gaudet e Societate selecto qui a respectiva classe nomen usurpat. *Præfectus Divisionis* Socios triginta et unum juxta mensium dies eligit, et singulis eorum prestituti mensis diem assignat; quilibet vero ex his triginta et uno *Præfectus Sectionis* vocatur ejusque est viginti quatuor Socios adscribere, et unicuique eorum unam diei vel noctis horam designare. Ex hac recta dierum, mensium, personarumque divisione fit, ut singulis diei noctisque horis utriusque sexus Christifideles eidem Societati adscripti reperiantur, qui Rosarium recitent, atque ita Divinæ Matri perpetuum cultum exhibeant. Maxima autem animi Nostri consolatione jam centena Fidelium millia prædictæ Societati nomen suum dedisse accepimus.

Nuper tandem Venerabilis Frater hodiernus Archiepiscopus Lugdunensis, suo et aliorum Venerabilium Fratrum in Galliis Antistitum nomine, quibus alii Fideles et præsertim Dilecti Filii Fratres Ordinis Prædicatorum additi sunt, enixas humilesque preces Nobis admovendas curavit, ut præfatam Societatem cœlestibus Indulgentiarum thesauris de Benignitate Apostolica ditare dignaremur.

Nos, qui post Deum, omnem fiduciam in Beatissima Maria Virgine reposuimus, et spe recreamur, ut frequenti Rosarii recitatione a Fidelibus ubique peracta, tandem ut alias errorum monstra, quæ nunc serpunt, interimat, et impios

sceleratorum hominum ausus avertat et destruat, supplicationibus admotis annuendum ultro censuimus.

Quare de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Ap. ejus auctoritate confisi, eis Fidelibus ad munus Præfecti vel Divisionis et Sectionis Societatis sub titulo Perpetui Rosarii in quacumque Diœcesi canonice erectæ vel erigendæ designatis, die quo primum munus exercuerint, si vere pœnitentes, et confessi, ac S. Communione refecti quamlibet Ecclesiam publicam visitaverint, ibique pro christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam; insuper omnibus utriusque sexus Christifidelibus in dicta Societate nunc et pro tempore existentibus, qui respectivæ horæ in mense sibi præstituti diei operam devote navaverint, dictoque die vere pariter pœnitentes et confessi, ac S. Communione refecti aliquam Ecclesiam visitaverint, ibique ut supra oraverint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Tandem singulis tum Divisionis tum Sectionis Præfectis, quoties fraterna charitate, quæ patiens est et benigna, vel aliquem fidelem prædictæ piæ Societati adscribi fecerint, vel Conventibus ad Confratrum et Consororum pietatem et devotionem in frequenti Rosarii recitatione excitandam adfuerint, aut aliud quodcumque opus juxta Societatis institutum rite in Domino præstiterint, dummodo antequam memorata opera incohent, saltem corde contrito, hymnum qui incipit : *Veni Creator Spiritus* et ter Salutationem Angelicam devote recitaverint, toties tercentum dies de injunctis seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus.

Quas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum relaxationes etiam Animabus Christifidelium, quæ Deo charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse indulgemus.

In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Præcipimus autem ut præsentium Litterarum (quod nisi fiat nullas esse volumus) exemplar ad Secretariam Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis præpositæ deferatur, juxta Decretum ab eadem Congregatione sud die 19 jan. 1756 latum, et a sa. mem. Benedicto PP. XIV Prædecessore Nostro die 28 dicti mensis et anni approbatum. Volumus etiam, ut præsentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis,

et sigillo personæ in ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ, apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 12 aprilis 1867, Pontificatus Nostri an. 21.

N. Card. Paracciani Clarelli.

Loc. ✠ sig.

Suprascriptarum Litterarum Apostolicarum exemplar exhibitum fuit in Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum ut in eadem asservetur, juxta Decretum ejusdem. S. Congr. die 19 jan. 1856.

In quorum fidem, etc.

Die 13 aprilis 1867.

Ph. Can. Cossa, Subst.

768. — Bénédiction apostolique.

Cum Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX dignatus fuerit concedere cuilibet ex Sacerdotibus animarum curam habentibus, qui Romam ad Centenarium S. Petri convenere, facultatem semel impartiendi Apostolicam benedictionem cum applicatione Plenariæ Indulgentiæ fidelibus spirituali eorum curæ concreditis in die a proprio Ordinario designanda : in *Monito*, quod Apostolicæ Allocutioni subjectum, evulgatum fuit, declaratum legitur hanc benedictionem posse impertiri solummodo ab illis, *qui aut Parochi sunt, aut Parochorum auxiliares, aut aliorum piorum locorum, aut Hospitalium, aut carcerum pœnalium moderatores.* Fridericus Falcinelli, Parochus in oppido vulgo *Montilgallo* diœcesis Cesenatensis, sequentia dubia Eminentiæ Vestræ humiliter exponit :

I. Utrum inter *Parochorum auxiliares* adnumerentur ii sacerdotes, qui proprio Parocho præsto sunt in functionibus parochialibus, quique *Cappellani* vulgari nomine recensentur ?

II Utrum per *Piorum locorum, aut Hospitalium aut carcerum pœnalium moderatores* intelligantur Confessarii ordinarii Monialium, mulierum in Conservatoriis degentium, Hospitalium, et carcerum pœnalium ?

Rescriptum Sanctissimus D. N. Pius PP. IX in audientia habita ab infrascripto Card. Præfecto die 17 decembris 1867 propositis dubiis respondendum mandavit :

Ad I. « Affirmative, quatenus Cappellani habitualiter in auxilium Parochi operam præstent, et dummodo respectivi Parochi Romam non venerint, et pro benedictione danda eorum consensus accedat. »

Ad II. « Affirmative. Cæterum in reliquis omnibus forma ac tenor primævæ concessionis a Sanctissimo D. N. factæ servetur. »

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 17 dec. 1867.

J. Card. Bizzarri Præf.

A. Columbo Secret.

769. — Jaculatoire au Sacré-Cœur de Jésus.

Beatissime Pater, Rector et Consilium *Apostolatus precum* in Gallia, qui cultui Sacratissimi Cordis Jesu fovendo propagandoque adlaborant per ephemeridem, cui titulus : *Le Messager du Cœur de Jésus*, Sanctitatem Vestram humillime exorant, ut, ad incendenda efficacius Christianorum pectora ejus amore, concedere dignetur illis, qui corde saltem contrito recitaverint versum jamdiu ab Ecclesia receptum : « *Jesu, mitis et humilis corde, fac cor meum sicut cor tuum,* Indulgentiam trecentorum dierum, applicandam etiam fidelium animabus quæ expiatorio igne purgantur.

Pro gratia in forma Ecclesiæ consueta. Die 25 januarii 1868.

Pius PP. IX.

Hujus rescripti exemplar authenticum exhibitum fuit in Secretaria S. C. Indulgentiarum in ea asservandum juxta Decretum diei 14 aprilis 1856.

A. Columbo Secret.

770. — Jaculatoire au Saint-Sacrement.

Beatissime pater, Cum multæ piæ animæ sibi proposuerint speciali cultu venerari Sacratissimum Cor Domini Nostri Jesu Christi in Eucharistia delitescentis, eique impensiora tribuere obsequia ibi præsertim, ubi non eo, quo par est, amore ac studio colitur aut etiam derelinquitur et negligitur, idque perficere consueverint per jaculatoriam precem : *Loué, adoré, aimé et remercié soit à tous les moments le Cœur Eucharistique de Jésus dans tous les tabernacles du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi soit-il;* vehementer optant, orationem istam aliqua Indulgentia ditari a Sanctitate Vestra, qua facilius vulgata, et frequentius usurpata a fidelibus incuriam aliorum aliquo modo reparari valeat Isti autem desiderio cum suffragentur ex animo Franciscus Alexander Boullet de la Bouillerie, Episcopus Carcassonensis, Gaspar Mermillod, Episcopus Hebronensis auxiliaris Genevensis, et Henricus Amanton, Archiepiscopus

Theodosiopolitanus; Sanctitatem Vestram obsequenter exorant, ut piis hisce votis obsecundare velit.

Die 29 februarii 1868.

« Postulationi benigne annuentes, concedimus Christifidelibus qui suprascriptam jaculatoriam precem, corde saltem contrito, et pie recitaverint, Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam; quæ per modum etiam suffragii animabus purgatorio carcere detentis applicari possit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. »

PIUS PP. IX.

Hujus Rescripti exemplar authenticum exhibitum fuit in Secretaria S. C. Indulgentiarum in eadem asservandum juxta Decretum diei 14 aprilis 1868.

Ph. Can. COSSA Subst.

771. — Pieuse union de s. François de Sales.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX, in audientia habita ab infrascripto Card. Præfecto Sac. Congregationis Indulgentiarum, et SS. Reliquiarum die 10 martii 1868 probe noscens quantum utilitatis ex præfata Pia Unione a S. Francisco Salesio nuncupata in populum Christianum promanare possit, eam, ejusque finem, seu scopum ad quem tendit, amplissimis verbis commendavit, quin tamen aliquid auctoritati sacrorum Antistitum locorum præsertim pro illius canonica erectione in propria cujusque diœcesi facienda detractum intelligatur. Confidit vero dictæ Piæ Unionis Sodales pro eo, quo flagrare debent, religionis zelo, et caritatis studio in die magis magisque curaturos, ut intentum finem ad DEI gloriam, et Christifidelium ædificationem consequantur. Ut autem Sodales ipsi ad frequentiorum Sacramentorum usum excitentur, Sanctitas Sua præter Indulgentias ab Apostolica Sede jam obtentas benigne eis in perpetuum concessit, ut Indulgentiam plenariam etiam Defunctis applicabilem bis in mense lucrari valeant, dummodo pro unaquaque vice vere pœnitentes, confessi et communione refecti aliquam ecclesiam devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium pro hæresum extirpatione, Fidei propagatione, ac sanctæ Romanæ Ecclesiæ exaltatione et felici statu pias ad Deum preces effuderint. Præsenti absque ulla Brevis expeditione valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romæ ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum die 10 martii 1868.

J. Card. Bizzarri Præf.
A. COLUMBO Secret.

772. — Scapulaires.

Decretum. — Ex quo parva scapularia, quæ fideles gestare solent, in sua origine et institutione aliud non sint quam scapularia variis Ordinibus Religiosis propria pro majori Fidelium commoditate ad parvam formam redacta, nata sunt dubia S. Congregationi Indulgentiarum et SS. Reliquiarum proposita solvenda, quæ tam ad antiqua, quam ad recentiora Scapularia referuntur, scilicet :

I. Utrum ad scapularia conficienda necessario et exclusive adhibenda sit *materia ex lana* vel utrum sumi etiam possit xylinum (vulgo *coton*) aliave similis materia? Et quatenus affirmative ad primam partem, et negative ad secundam.

II. Utrum vox *Pannus, Panniculus,* ab auctoribus communiter usurpata, sumi debeat sensu stricto, idest de sola lanea *textura* proprie dicta (vulgo *tessuto*), vel utrum etiam intelligi possit de lanea textura reticulata (vulgo *tricotage*) et de quocumque laneo *opere acu picto* (*broderie*), adhibito tamen semper colore præscripto?

III. Utrum validum sit scapulare ex panno laneo coloris præscripti, quod intexta vel acu picta habet *ornamenta* pariter ex lana, sed diversi coloris?

IV. Utrum validum sit scapulare ex panno laneo coloris præscripti, quod intexta vel acu picta habet *ornamenta ex materia non lanea,* v. g. ex serico, argento, aureo, etc.?

V. Hucusque generalis viguit usus conficiendi scapularia formæ oblongæ vel saltem quadratæ : nunc autem quibusdam in regionibus introducitur usus conficiendi scapularia formæ rotundæ vel ovalis; imo et multangulæ : quæritur itaque utrum alia forma præter oblungam vel quadratam obstet validitati scapularis?

VI. Permultis in regionibus laudabilis viget usus a S. Sede approbatus gestandi per modum unius plura simul inter se diversa scapularia : quo in casu variorum scapularium panniculi aliis superpositi, duobus tantum funiculis assuuntur, ita tamen ut singularium scapularium panniculi dependeant tam a pectore, quam ab humeris. Non raro autem hæc scapularia unita sic conficiuntur, ut loco plurium panniculorum diversi coloris unicus tantum in utraque funiculorum extremitate panniculus habeatur, in quo conspicitur *ornamentum intextum vel acu pictum* ex diversis coloribus ad significanda plura diversa scapularia : quæritur, utrum hæc scapularia sint valida?

Itaque Eminentissi Patres in Congregatione generali habita

in Palatio Apostolico Vaticano die 20 julii 1868, audito prius Consultoris voto, rebusque mature perpensis, rescribendum esse duxerunt :

Ad I. « Affirmative ad primam partem, negative ad secundam. »

Ad II. « Affirmative ad primam partem, negative ad secundam. »

Ad III. « Affirmative, dummodo ornamenta talia sint, ut color præscriptus prævaleat. »

Ad IV. « Ut in præcedenti. »

Ad V. « Nihil esse innovandum. »

Ad VI. « Negative. »

Et facta de præmissis relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio Papæ IX, a me infrascripto Cardinali Præfecto in audientia habita die 18 augusti 1868 Sanctitas Sua Resolutionem Sac. Congr. ratam habuit.

A. Card. Bizzarri Præf.
A. Columbo Secret.

773. — Confréries; Vicaires généraux.

I. Cum Episcopus obtinuerit facultatem a Sede Apostolica erigendi Confraternitates cum respectivis Indulgentiis, potest ne Vicarius Generalis id præstare absque speciali delegatione Episcopi?

II. Potestne Vicarius Generalis auctoritate ordinaria erigere Confraternitates absque delegatione Episcopi, ita ut erectio sic peracta canonica sit?

III. Utrum Vicarius Generalis possit valide concedere litteras testimoniales ac consensum requisitum a Clemente VIII, pro aggregatione Confraternitatum?

IV. Utrum Vicarius Generalis possit approbare statuta Confraternitatum?

Quibus Eminentissimi Patres in comitiis generalibus habitis apud Vaticanas ædes die 20 julii 1868, audito Consultoris voto et re mature perpensa, rescribendum duxerunt :

Ad I. « Negative, nisi Episcopo subdelegandi potestas in Apostolico Indulto concessa fuerit suumque Vicarium Generalem subdelegaverit. »

Ad II. « Negative. »

Ad III. « Negative. »

Ad IV. « Negative, et supplicamdum Sanctissimo pro sanatione. »

Et facta de præmissis relatione SS. D. N. Pio PP. IX in Audientia habita a me infrascripto Card. Præfecto die 18 augusti 1868, Sanctitas Sua resolutionem S. Congregationis ap-

probavit, et confirmavit, et sanationem erectionum Confraternitatum, et approbationum statutorum a Vicariis Generalibus usque ad totum currentem diem 18 aug. 1868 factarum, necnon Aggregationum, quæ cum litteris testimonialibus et consensu Vicariorum Generalium locum hucusque habuerunt, benigne impertita est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

A. Card. Bizzarri Præf.
A. Columbo Secret.

774. — Scapulaires.

Nonnunquam accidit, præsertim Sac. Missionum tempore, ut cum Sacerdos ad id legitime deputatus scapulare B. M. V. de Monte Carmelo, aliudve Fidelibus imponit, deficiant scapularia, priusquam omnium fidelium votis satisfieri potuerit; hinc Superior domus Religiosæ Missionariorum Societatis Mariæ in civitate vulgo *Turcoing* nuncupata Archidiœcesis Cameracensis, humiliter supplicavit S. Congregationi Indulgentiis sacrisque Reliquiis præpositæ pro sequentium dubiorum solutione :

I. Utrum unum idemque scapulare semel benedictum valide possit pluribus per vicem imponi, repetita solummodo super singulis receptionis sive impositionis formula?

II. Utrum hujusmodi formula usurpari solita in actu impositionis scapularium, essentialis sit ut quis scapulare rite accepisse censeatur, jusque habeat ad Indulgentias illud ferentibus concessas; an vero absque Indulgentiarum dispendio possit omitti, præsertim in morbo aliove urgenti casu?

III. Ex Indulto S. M. Gregorii XVI sub die 30 aprilis 1838 necessarium amplius non est ad Indulgentias acquirendas, ut inscribantur in Confraternitatis libro nomina Fidelium, qui B. M. V de Monte Carmelo scapulare recipiunt. Quæritur utrum idem dicendum de aliis scapularibus a S. Sede approbatis?

Itaque Eminentissimi PP. in Congregatione Generali habita in Palatio Apostolico Vaticano die 20 julii 1868, audito prius Consultoris voto, rebusque mature perpensis, rescripserunt :

Ad I. « Affirmative, ita tamen ut primum Scapulare, quod deinceps adscriptus induere debet, sit benedictum. »

Ad II. «Tam ad primam, quam ad secundam partem proferenda esse verba quæ sunt substantialia ad formam Decreti hujus S. Congregationis diei 24 augusti 1814, quod sic

se habet : Urbis, An rata sit Fidelium adscriptio Confraternitati B. V. de monte Carmelo, quæ fit a Sacerdotibus quidem facultatem habentibus, non servata tamen forma in Rituali et Breviario Ord. Carmelitarum descripta? Sac. Congregatio respondit: « Affirmative, dummodo Sacerdotes facultatem habentes non deficiant in substantialibus, nempe in benedictione, et impositione habitus, ac in receptione ad Confraternitatem. » Ita declaravit S. C. die 24 augusti 1844.

Ad III. « Negative.»

Et facta de præmissis relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX a me infrascripto Card. Præfecto in Audientia habita die 18 augusti 1868, Sanctitas sua resolutionem S. Congregationis ratam habuit.

Datum Romæ ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis die et anno ut supra.

A. Card. Bizzarri Præf.
A. Columbo Secret.

APPENDICE

CONSTITUTIONS ET BREFS DES SOUVERAINS-PONTIFES

1. — Tiers-Ordre de s. François.

Clemens Episcopus, etc.

Dilectis in Christo filiis et filiabus, fratribus et sororibus venerabilis Tertii Ordinis de Pœnitentia, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum illuminatum sit cor nostrum et illustratum Spiritu Sancto, cum affectu devoto et pietate concedendi liberaliter et donandi cum prompta manu locis piis et devotis personis, specialiter dilectis fratribus et sororibus venerabilis Tertii Ordinis Sancti Francisci, in omni parte terrarum ubi degunt, in quali ordine certo reperiuntur multa beneficia pro salute animarum; in respectum tanti ordinis totum mundum illuminantis, ad dicti venerabilis ordinis majorem exaltationem et honorem, virtute præsentium litterarum manifestum sit omnibus fratribus et sororibus dicti ordinis, quod omni vice, quando conveniunt insimul saltem quoad majorem numerum, in uno deputato loco, et ibidem legitur dicta regula, vel de ista regula fiat memoria, vel mentio etiam peregrinis, et extraneis, qui non sunt de ista regula, considerando illorum merita : concedimus ex jugi fonte divinæ gratiæ 560 dierum Indulgentiam pro singulis, una vice in mense, quando lecta erit ista regula.

Datum Burdigalæ in Francia, die 8 mensis maii 1305, Pontificatus Nostri anno secundo.

2. — Concession d'Indulgences aux Ordres religieux.

Paulus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus pontifex in B. Petri sede constitutus, cui inter alia cœlestis Indulgentiarum thesauri dispensandi cura incumbit, sollicite prospicere debet, ac solerter, ut hujusmodi Indulgentiarum dispensatio et usus ad Dei gloriam et animarum salutem præcipue dirigatur, et ne ex illarum multiplicitate confusio aut inanis interpretatio exoriatur.

1. Proinde cum felic. recor. Clemens Papa VIII prædecessor noster, magna cum diligentia et sollicitudine procura-

verit abusus et corruptelas, tum in communicando Indulgentiarum thesauros, tum in medio illos recipiendi irreptos tollere, et propterea sua quadam constitutione formam aggregandi, instituendi et recte administrandi societates et Confraternitates præscripserit, licet morte præventus hanc piam ejus voluntatem ad finalem executionem deducere, neque etiam, ut cogitaverat, circa Indulgentias a plerisque Romanis pontificibus prædecessoribus religionibus et ordinibus monasticis, et mendicantibus diversis temporibus concessas aliquid deliberare potuerit.

2. Nos qui nullis nostris meritis, sed sola Dei benignitate, ad summi apostolatus officium vocati sumus, susceptum a tanto pontifice pium hoc opus ad optimum finem perducere cupientes, ubi primum catholicæ Ecclesiæ regimen suscepimus, venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus ad hoc opus a dicto Clemente prædecessore deputatis, de quorum numero tempore ipsius Clementis prædecessoris eramus, injunximus ut in illo opere ad ulteriora progrederentur, et Indulgentias regularibus concessas recognoscerent, iisque recognitis rem nobiscum communicarent.

3. Cum itaque præfati cardinales privilegia, concessiones et gratias prædictis religionibus et ordinibus concessas diligenter inspexerint et examinaverint, ac eorumdem ordinum superiores et officiales pluries audierint, ac circa easdem Indulgentias varia dubia et incertitudines et confusiones adesse compererint, et ex judicio eorumdem etiam regularium, et aliquorum ex illis nobis proposuerint, valde expedire pro eorum securitate et beneficio, ut Indulgentias ipsis religionibus et ordinibus ad instar, vel per communicationem, aut alio modo hactenus concessas annularemus et revocaremus, ac alias particulares illis concederemus.

4. Nos, matura super hoc consultatione præhabita, cupientes personis regularibus quibuscumque quorumvis ordinum, tam monasticorum, quam mendicantium spirituale solatium et juvamen afferre, infrascriptas Indulgentias et gratias, quas personis regularibus intra claustra, aut extra, cum licentia tamen suorum superiorum legitima de causa illis concessa degentibus, tantummodo suffragari debere declaramus, concedendas duximus.

5. Omnibus igitur Christifidelibus, qui canonice et juxta ordines cujuslibet religionis et constitutiones apostolicas habitum regularem a legitimis superioribus, causa profitendi in illo, susceperint, die primo eorum ingressus in ipsam religionem, si vere pœnitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, Plenariam.

6. Ac cuilibet novitio, qui pœnitens et confessus, ac Sacra Communione refectus, post completum probationis annum professionem emiserit, etiam Plenariam.

7. Necnon cuilibet religioso intra claustra sui monasterii viventi, qui in festo principali sui ordinis confessus et Sacra Communione refectus fuerit, aut missam recitans, pro christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, Romani pontificis salute, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderit, etiam Plenariam.

8. In cujuslibet vero mortis articulo, si pariter vere pœnitens et confessus, ac Sacra Communione refectus, vel quatenus id facere nequiverit, saltem contritus, nomen Jesu, ore si potuerit, sin autem corde devote invocaverit, etiam Plenariam.

9. Qui vero ad presbyteratus ordinem canonice promotus et confessus, primam missam celebrabit, necnon etiam iis religiosis, qui pariter confessi et Sacra Communione refecti eidem missæ interfuerint, aut ipso die missam similiter celebrabunt, etiam Plenariam.

10. Iis vero, qui de suorum superiorum licentia, a negotiis per decem dies alieni, in cella commorabuntur, aut aliorum conversatione separati, in piorum librorum et aliarum rerum spiritualium, animos ad devotionem et spiritum inducentium, lectionibus operam suam dederint, addendo sæpe considerationes et meditationes mysteriorum fidei catholicæ, divinorum beneficiorum, quatuor novissimorum, passionis Domini Nostri Jesu Christi, et aliorum exercitiorum, orationum jaculatoriarum aut vocalium, saltem per duas horas in die et nocte orationibus mentalibus sese exercendo, faciendo eodem tempore confessionem generalem aut annalem, vel ordinariam, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, aut missam celebraverint, toties quo quolibet prædictorum exercitiorum, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

11. Præterea iidem religiosi intra claustra viventes, qui suam ecclesiam devote visitaverint, et ut præfertur, oraverint, consequantur easdem Indulgentias, quas visitantes ecclesias Urbis, et extra eam diebus stationum, consequuntur in omnibus diebus, perinde ac si ipsas Urbis ecclesias personaliter visitarent.

12. Omnibus item religiosis intra claustra, ut supra, viventibus, qui quinquies orationem Dominicam, et toties salutationem angelicam ante altare eorum ecclesiæ in quolibet die dixerint, quinque annos et totidem quadragenas.

13. Iis vero, qui de suorum superiorum licentia in itinere existentes, aut extra claustra degentes, tanquam prædicatores et lectores, quinquies eamdem orationem Dominicam, et toties salutationem angelicam ante quodlibet altare similiter dixerint, etiam quinque annos et totidem quadragenas.

14. Necnon etiam eisdem religiosis, qui per mensem integrum singulis diebus spatio mediæ horæ orationem mentalem fecerint, ac confessi et Sacra Communione ultima Dominica mensis hujusmodi refecti fuerint, sexaginta annos et totidem quadragenas.

15. Qui vero contrito corde et pœnitentes eorum culpas et peccata ac imperfectiones in capitulis culparum accusabunt et spiritualiter communicabunt et exercitium virtutum facient, tres annos et totidem quadragenas.

16 Quotiescumque autem de licentia summi Pontificis, aut suorum superiorum, in ditiones et terras infidelium aut hæreticorum ad concionandum aut catholicos docendum; vel infideles, et hæreticos ipsos ad fidem catholicam convertendum, et Ecclesiæ gremium reducendum, missi fuerint, si pœnitentes et confessi, ac Sanctissima Communione refecti fuerint, vel missam celebraverint, ut melius ad hujusmodi opus sese parare valeant, pro duabus vicibus, videlicet quando itineri se accingent, et quando in provinciam, ubi prædicta opera eis exercenda erunt, ingressi fuerint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino pariter concedimus et elargimur

17. Et insuper cum superior in visitationibus generalibus, orationes quadraginta horarum pro bono visitationis progressu collocare voluerit, iis religiosis qui dictis orationibus saltem spatio duarum horarum in diverso tempore interfuerint, et ibi pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, Romani pontificis salute, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, necnon disciplinæ et observantiæ regularis augmento, pias ad Deum preces, ut supra dictum est, effuderint, si confessi et Sacra Communione refecti fuerint, aut missam celebraverint, Plenariam similiter omnium peccatorum Indulgentiam et remissionem, ut præfertur, concedimus.

18. Volumus autem ut omnes supradictæ Indulgentiæ et gratiæ religionis regularibus cujusvis ordinis, tam monastici quam mendicantis duntaxat, ut præfertur, concessæ etiam omnibus monialibus cujusvis regulæ approbatæ et intra claustra cum tribus votis solemnibus viventibus et perpetuam clausuram servantibus, tam ordinariis locorum, quam

etiam regularibus cujuscumque ordinis, regulæ, et instituti subjectis, suffragentur, præsentibus perpetuis futuris temporibus duraturis.

19 Cæterum omnes et singulas Indulgentias quibuscumque ordinibus et institutis regularibus hujusmodi etiam mendicantibus et quibuslibet personis regularibus, tam vigore privilegiorum et litterarum apostolicarum, quam vivæ vocis oraculo, aut alias quovis modo, per quoscumque Romanos pontifices prædecessores nostros, ac Nos et apostolicam Sedem hactenus concessas, confirmatas, approbatas et innovatas, auctoritate ac tenore prædictis perpetuo revocamus, cessamus, annulamus et abrogamus, et ad præsentium nostrarum litterarum præscriptum reducimus et moderamur.

20. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac eorumdem ordinum et institutorum regularium, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis, quoque indultis et litteris apostolicis, etiam mare magnum, et Bulla aurea nuncupatis, eisdem ordinibus et institutis, eorumque monasteriis, conventibus, collegiis, domibus, superioribus et personis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis et approbatis, quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione. de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quævis alia expressio habenda foret, tenores hujusmodi præsentibus pro expressis, et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

21. Volumus autem ut præsentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, eadem fides habeatur ubique, quæ præsentibus ipsis originalibus litteris haberetur.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 23 maii 1606, Pontificatus nostri anno secundo.

3. — Portioncule.

Gregorius Papa XV, etc.

Splendor paternæ gloriæ, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de clementi ejus majestate sperantium, tunc præcipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et mentis

adjuvatur. Volentes igitur omnes et singulas ecclesias ordinis Fratrum Sancti Francisci de Observantia, etiam Reformatorum, ubique existentes aliquo spirituali munere illustrare, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis ac Sacra Communione refectis qui aliquam ex dictis Ecclesiis in secunda die mensis augusti a primis vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem quod præsentium transumptis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 4 julii 1622, Pontificatus nostri anno secundo.

S. Card. S. Susannæ.

4. — Retraite spirituelle.

Alexander Papa VII, etc.

Cum, sicut nobis nuper exponi fecit dilectus filius Michael Angelus Sambuca, Ordinis fratrum Minorum S. Francisci minister generalis, in capitulo generali ejusdem Ordinis novissime Toleti celebrato, inter alia decretum fuerit ut secessus et spiritualia mortificationis et orationis mentalis exercitia in omnibus provinciis Cismontanæ familiæ Ordinis prædicti reassumantur, et illis Fratres earumdem provinciarum aliquoties singulis annis vacent.

Nos, qui probe novimus quantopere conducant Exercitia hujusmodi dirigendis in viam Domini et confirmandis in illa Christifidelium mentibus, devotionem fratrum memorati Ordinis, qui de suorum superiorum licentia operi adeo pio et salutari vacaverint, cœlestium Ecclesiæ thesaurorum elargitione magis invitare volentes, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis prædicti Ordinis fratribus, tam clericis quam laicis, seu conversis, qui in domibus regularibus provinciarum prædictarum, de suorum superiorum licentia, exercitia prædicta per octidui spatium

quandocumque peregerint, et interea temporis vere pœnitentes et confessi Sacrosanctæ Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, quoties id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, remissionem in Domino concedimus, præsentibus in perpetuum valituris. Volumus autem quod, si pro impetratione, præsentatione, admissione, seu publicatione præsentium aliquid vel minimum detur, aut sponte oblatum recipiatur, eædem præsentes nullæ sint eo ipso quodve earumdem præsentium transumptis, etiam impressis, manu notarii publici, vel Secretarii dicti ordinis subscriptis et sigillo personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ, vel ministri generalis prædicti Ordinis munitis; eadem prorsus fides adhibeatur quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, 11 junii 1659, Pontificatus nostri anno quinto.

G. Gualterius.

5. — Portioncule.

Innocentius Papa XI, etc.

Alias felic. recordat. Gregorius Papa XV, Prædecessor noster omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis ac Sacra Communione refectis qui aliquam ex ecclesiis fratrum Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia, etiam reformatorum nuncupatorum, ubique existentium, die 2 mensis augusti, a primis vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi, annis singulis devote visitassent, et ibi pro christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effudissent, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concessit, et alias prout in ipsius Gregorii prædecessoris litteris desuper in simili forma brevis, die 4 jul. 1622 expeditis, quas perpetuis futuris temporibus valere voluit, uberius continetur. Cum autem dilectus filius modernus procurator Generalis dicti Ordinis, ut nobis nuper exponi fecit, Indulgentiam plenariam et peccatorum remissionem per dictum Gregorium prædecessorem, ut præfertur, concessam, etiam animabus Christifidelium defunctorum per modum suffragii applicari posse summopere desideret; nos piis ejusdem procuratoris generalis hac in re quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, auctoritate nobis a Domino tradita, ac de omnipoten-

tis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, Indulgentiam plenariam et peccatorum remissionem Christifidelibus præfatis, supradictas ecclesias Fratrum Ordinis Sancti Francisci de Observantia et Reformatorum, dicta die secunda mensis Augusti ut supra visitantibus et præmissa peragentibus, concessam, etiam Christifidelium animabus quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse, etiam perpetuo concedimus et Indulgemus, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Volumus, etc.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 12 jan. 1678.

6. — Doctrine Chrétienne.

Innocentius Papa XI, etc.

Pietatis ac Christianæ charitatis opera ubique locorum cum divini cultus incremento exerceri cupientes, Christifideles quoscumque, præsertim sub suavi religionis jugo, Altissimo famulantes, et ut ad illa exercenda promptiores reddantur, Indulgentiis et peccatorum remissionibus invitamus, prout ad Christianam religionem propagandam et animarum salutem procurandam conspicimus in Domino salubriter expedire. Cum itaque (sicut accepimus) dilecti filii fratres ordinis Minorum Sancti Francisci de Observantia nuncupatorum, inter pia quæ exercent opera, etiam adultos et pueros quoscumque per universum Christianum orbem, catholicæ fidei rudimenta et Christianas virtutes omnes recte doceant; nos pro nostri pastoralis officii munere, hoc pium Christianæque reipublicæ necessarium opus, ex hoc hactenus uberrimi fructus provenire ac multo uberiores post hæc ex ea proventuros speramus, confovere volentes, ut eorumdem fratrum devotio ad dictum opus exercendum in dies magis augeatur, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, supplicationibus etiam dilecti filii Francisci Diaz a Sancto Bonaventura, commissarii generalis curiæ pro Ultramontana familia dicti ordinis, nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis dicti ordinis fratribus et aliis universis Christifidelibus, ubivis locorum existentibus, ac cum iisdem fratribus ad infrascripta cooperantibus, qui de superiorum suorum licentia respective, ac de consensu ordinariorum locorum, pueros et adultos quoscumque doctrinam Christianam juxta decreta concil. Trident. docere, vel eidem

(dum docetur) interesse consueverint, si vere pœnitentes ac confessi, SS. Eucharistiæ Sacramento die festo (ab iisdem ordinariis, in Ecclesiis in quibus doctrina Christiana docetur, semel in anno designando) refecti fuerint, plenariam, necnon ipsis qui vere similiter pœnitentes et confessi, SS. Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, aut id facere non valentes, animo contrito Nomen Jesu, saltem corde, in mortis articulo devote invocaverint, similiter plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Præterea illis qui pariter vere pœnitentes et confessi, semel quolibet mense SS. Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, septem annos et tot quadragenas Qui vero in causa fuerint ut pueri, famuli, aut quævis aliæ personæ doctrinam Christianam frequentent, et qui diebus stationum almæ Urbis nostræ, hanc doctrinam in Ecclesiis aut oratoriis de ordinariorum licentia docuerint ac etiam illi qui ad eamdem discendam accesserint, easdem Indulgentias consequantur quas consequerentur et consequi possent, si Ecclesiam stationum ejusdem urbis personaliter visitarent. Easdem etiam Indulgentias visitatores Scholarum doctrinæ hujusmodi (qui ex commisso sibi officio visitabunt illas Scholas quas illo die visitare poterunt) consequentur, si peccata sua confessi, SS. Eucharistiæ Sacramentum sumpserint Insuper iis qui diebus feriatis doctrinam Christianam aut publice aut privatim explanaverint, centum dies; necnon omnibus et singulis præceptoribus qui diebus festis discipulos suos ad doctrinam Christianam duxerint eosque illam docuerint, septem annos. Et qui diebus feriatis in propriis Scholis eamdem doctrinam explicaverint, aut collationes fecerint (licet illo die non intervenerint) in aliqua Schola discendi causa, septem annos Omnibus et singulis patribus et matribus familias, qui in suis domibus, liberis, famulis et familiaribus utriusque sexus, Doctrinam Christianam similiter explicaverint, qualibet vice id fecerint, centum dies; item iis qui per civitates, terras, et alia loca, viros, mulieres aut pueros, ad discendam eamdem doctrinam Christianam docendi causa convocando circumierint, septem annos; ac etiam qui extra civitatem ad illam docendam per castra et villas exeunt, decem annos; omnibus etiam Christifidelibus qui per mediam horam doctrinæ prædictæ, aut discendi aut docendi causa studuerint, aut eidem interfuerint, centum dies; eisdem etiam qui doctrinam prædictam docere solent, si infirmos visitaverint, quoties id fecerint, ducentos dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet per eos debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ con-

sueta relaxamus : præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut, si aliquæ aliæ Indulgentiæ prædictis fratribus præmissa agentibus a nobis vel prædecessoribus nostris ad tempus nondum elapsum vel perpetuo duraturæ concessæ fuerint, præsentes nullæ sint. Utque earumdem præsentium litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici vel secretarii generalis dicti ordinis subscriptis, et sigillo ministri generalis ejusdem ordinis, vel alterius personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, 30 maii 1686, Pontificatus nostri anno decimo.

7. — Bénédiction apostolique.

Innocentius Papa XI, etc.

Universis Christifidelibus præsentes litteras inspecturis salutem, et apostolicam benedictionem.

Cœlestium munerum thesauros, quorum dispensatores esse nos voluit Altissimus, libenter iis impartimur quos pro sua in Deum et proximos charitate, et Christianæ religionis zelo, animarum salutem omni studio procurare intelligimus. Quo in genere cum Fratres Minores Ordinis Sancti Francisci de Observantia nuncupatos habeamus, eosque imprimis quos dilecti filii eorumdem Fratrum superiores ob hanc causam hoc ipso et consequentibus annis in diversas Christianæ reipublicæ provincias mittere constituerint, nos sane eorumdem fratrum pietatem ac operam, eorumque ad quos illi mittendi erunt, religionem et devotionem spiritualibus gratiis confovere atque augere cupientes, eorumdem superiorum precibus nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, piamque illorum deliberationem, quantum cum Domino possumus, promovere volentes, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, auctoritate confisi, omnibus et singulis fratribus de Observantia dicti Ordinis ad missiones in quibusvis locis de Ordinariorum licentia respective exercendas in futurum mittendis (ubi tamen non erunt missionarii Congregationis de Propaganda fide) et aliis utriusque sexus Christifidelibus, ad quos ipsi mittendi accesserint, nostram et apostolicam benedictionem per præsentes impartimur; necnon iisdem vere

pœnitentibus et confessis, et Sacra Communione refectis, qui pro Sanctæ Romanæ Ecclesiæ exaltatione, principum Christianorum unione, infidelium conversione, hæresum extirpatione, prout unicuique suggesserit devotio, pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino, auctoritate apostolica, tenore præsentium, pro unica vice duntaxat, pro unaquaque missione, de ordinariorum licentia respective facienda, concedimus et elargimur.

Hortantes venerabiles fratres patriarchas, primates, archiepiscopos, episcopos et alios ecclesiarum prælatos; rectores ac verbi Dei prædicatores, ut in suis quisque Ecclesiis cum populus frequentior fuerit, præsentes litteras ac omnia in eis contenta publicent et publicari faciant, ac omnem iisdem religiosis favorem et auxilium in præmissis præstent, præsentibus ad septemnium tantum valituris. Volumus autem ut præsentium transumptis, etiam impressis manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ obsignatis, eadem prorsus fides adhibeatur quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die decima secunda mart. 1688, Pontificatus nostri anno duodecimo.

J. F. ALBANUS.

8. — Oraison mentale.

Innocentius Papa XII, etc.

Ad ea per quæ animarum Christifidelium salus procuratur libenter intendimus, et eorumdem Christifidelium devotionem, ut spiritualibus exercitiis ferventius incumbant, cœlestium munerum elargitione libenter fovemus et incitamus. Itaque de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, auctoritate confisi, supplicationibus quoque dilecti filii Francisci Diaz a S. Bonaventura, Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum definitoris generalis, necnon missionum pro Familia Ultramontana dicti Ordinis Procuratoris nomine, nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis fratribus et monialibus, ac illis utriusque sexus personis, ordinum et congregationum obedientiæ, seu directioni ministri generalis ejusdem ordinis nunc et pro tempore subjectis, ac etiam Christifidelibus, confratribus et consororibus quarumlibet Confraternitatum et societatum, sive sub

Immaculatæ Conceptionis B. M. Virginis sive sub alio quolibet titulo seu invocatione, tam hactenus in eorumdem fratrum et monialium Ecclesiis canonice erectarum quam in posterum canonice pariter erigendarum, qui per quadrantem horæ orationi mentali vacaverint, pro qualibet vice, centum dies. Qui per duos quadrantes continuatos, vel saltem per quadrantem horæ, singulis diebus, et per totum mensem dabunt operam, et vere pœnitentes et confessi SS. Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, ac pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam, semel quolibet mense, suorum peccatorum omnium Indulgentiam et remissionem, quam per modum suffragii animabus Christifidelium, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, applicare possint, apostolica auctoritate tenore præsentium misericorditer in Domino concedimus.

Datum Romæ etc., die 24 decembris 1692.

9. — Indulgence plénière quotidienne.

Innocentius Papa XII etc.

Redemptoris et Domini Nostri Jesu Christi voces, licet immeriti, gerentes in terris, cœlestium munerum thesauros, quorum dispensationem humilitati nostræ commisit Deus, fideli prudentique liberalitate libenter rogamus, sicut pia sublimium principum præclaris in Ecclesiam Dei mentis fulgentium ac religiosorum virorum propriæ alienæque saluti laudabiliter incumbentium vota postulant, et nos ad augendam fovendamque fidelium pietatem profuturum in Domino arbitramur. Itaque spirituali Christifidelium ad ecclesiam S. Mariæ Angelorum nuncupatam domus fratrum ordinis minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum, prope et extra muros civitatis Assisien., assidue (ut accepimus) ex universis Christiani orbis partibus devotionis causa confluentium, consolationi atque animarum saluti, quantum cum Domino possumus, benigne consulere, necnon dilecti filii Bonaventuræ Peorii, ministri generalis dicti ordinis supplicationibus etiam totius ordinis prædicti nomine nobis super hoc humiliter porrectis, quibus piæ atque enixæ plurium orthodoxorum principum preces in idipsum tendentes accessere, favorabilem assensum præbere cupientes ac de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christifidelibus ad ecclesiam supra-

dictam, sicut præmittitur, confluentibus, qui illam vere pœnitentes, et confessi ac Sacra Communione refecti, in quocunque anni die devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem præsentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personæ in ecclesiastica dignitate munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 18 augusti 1695, Pontificatus nostri anno quinto.

J. F. Card. ALBANUS.

10. — Chemin de la Croix.

Innocentius Episcopus, etc.

Sua nobis dilectus filius F. Franciscus Diaz a S. Bonaventura, Sac Congregationum Indicis, Rituum et super disciplina, seu reformatione regularium consultor, ac missionariorum diversarum provinciarum ord. Fratrum minorum Sancti Francisci Familiæ Ultramontanæ procurator, petitione monstravit, quod alias ad ipsius instantiam a fel. recor. Innocentio Papa XI prædecessore nostro litteræ in forma Brevis sub die 5 septembris de anno Domini 1686, emanarunt, in quibus confirmata reperitur communicatio privilegiorum et Indulgentiarum etiam Plenariarum usque tunc non revocatarum inter ecclesias, loca, Confraternitates, congregationes, ordines et personas utriusque sexus, obedientiæ vel directioni ministri generalis ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci subjectas, a pluribus romanis Pontificibus, ipsius Innocentii, et nostris etiam prædecessoribus eisdem per diversa privilegia concessa, a qua communicatione, prout iteratis vicibus a Sede apostolica exstitit declaratum, resultare dignoscitur, quod quando decoratum reperitur altare unius loci, vel una ecclesia aut una confraternitas, seu quævis Congregatio ordove aliquarum e dictis personis aliqua Indulgentia, sive Plenaria, sive non, applicabili pro animabus purgatorii, ad favorem earumdem tantum personarum, vel omnium simul Christifidelium concessa, minime

tamen revocata, qui in eo loco, altari vel ecclesia Confraternitatum in diebus in concessione expressis perfecerint quod per eamdem concessionem fuerit præscriptum in omni loco, altari, vel ecclesia, confraternitatum, congregationum, ordinum, et personarum præfatarum, eadem Indulgentia ab omnibus respective acquiratur qui iisdem diebus easdem ibi emiserint diligentias in concessione taxatas. Verum, sicut eadem petitio subjungebat, prætendentibus nonnullis scrupulosis quod in præfata communicatione generali comprehensa non veniant loca et ecclesiæ Terræ Sanctæ, aliarumque partium Orientis existentium extra Jerusalem, ad tollenda de medio quæcunque dubia, fuit nobis pro parte præfati ordinis humiliter supplicatum quatenus non essent exclusa præmemorata loca et ecclesiæ Terræ Sanctæ, et multo minus aliarum partium Orientis a communicatione mutua et reciproca quæ includitur in ea generalitate amplissima sub qua loquuntur privilegia et constitutiones pontificiæ præfatæ, ad hoc, ut Indulgentiæ supradictæ eisdem concessæ, et usque modo non revocatæ, obtineri valeant sine ullo dubio in aliis ecclesiis, altaribus et locis piis ac devotis spectantibus ad personas præmemoratæ obedientiæ vel directioni subjectas, stante quod Sanctæ Sedis mens fuit semper hæc omnia loca reddere æqualiter condecorata et a fidelibus venerata ob meritum æquale, uniforme, vel æquivalens, quod jam dictæ personæ in Dei et Sanctæ Ecclesiæ servitio peragunt de continuo, declarare benignitate apostolica dignaremur. Nos vero præfatam declarationem commisimus congregationi dilectorum fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium concil. Trident. interpretum, quæ sub die 16 mensis julii currentis anni, perpensis prædictis litteris dicti Innocentii XI prædecessoris nostri, declaravit, prædicta loca, et ecclesias Terræ Sanctæ aliarumque partium Orientis extra Jerusalem esse comprehensa, sive comprehensos in dictis privilegiis, indultis et Indulgentiis et deinde sub die 27 ejusdem mensis sententiam prædictæ Congregationis approbavimus, ut in decreto dictæ Congreg. desuper edito latius continetur.

Sed quia adhuc post prædictum decretum dubitabant nonnulli an mens dictæ Congregationis fuerit stabilire quod pia loca viæ Crucis, seu Calvariæ ad recolendam seu meditandam Christi passionen, a præmemoratis personis seu ordinibus ad instar stationum Calvarii montis, juxta diversa etiam privilegia Sanctæ Sedis erecta, comprehensa sint in præfata mutua communicatione, eadem sacra Congregatio, sub die 12 mensis novembris mox elapsi, declaravit etiam præfata pia loca comprehendi in sæpe dictis litteris Innocentii XI,

prædecessoris nostri, ac proinde frui et gaudere posse Indulgentiis et privilegiis in eisdem litteris contentis et expressis, ac nos sententiam præmemoratæ Congregationis sub die 15 ejusdem mensis novembris, pariter benigne approbavimus, sicut in decreto præfatæ Congregationis desuper similiter emanato plenius continetur. Cum autem sicut dicta petitio etiam subjungebat, idem exponens pro majori tam præfatorum missionariorum quam cæterarum personarum præmemoratarum quiete, cupiat ut litteræ præfatæ ac declarationes et decreta a memorata Congregatione cum nostra approbatione desuper emanata, suum ubique sortiantur effectum, non obstante forsan sinistra interpretatione seu contradictione nonnullorum religiosorum aliorum ordinum mendicantium in illis partibus commorantium adversariorum, quod facere nequit absque speciali nostro rescripto, ideo ne litteræ, et declarationes, et decreta hujusmodi suo debito careant effectu, nobis humiliter supplicari fecit exponens prædictus, ut ei in præmissis opportune providere de simili benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur statum et merita causæ et causarum hujusmodi præsentibus pro expressis habentes, ipsumque exponentem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque censuris et pœnis ecclesiasticis a jure vel ab homine, quavis occasione latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus inclinati, discretioni vestræ, attento, sicut dictus exponens asserit, quod agitur inter exemptos, per apostolica scripta mandamus, quatenus vos, vel duo aut unus vestrum, vocatis dictis adversariis, et aliis qui fuerint evocandi, ad executionem memoratarum litterarum, ac declarationum necnon decretorum hujusmodi juxta illorum formam et tenorem prout de jure et dummodo judicium super præmissis alibi cœptum non sit, auctoritate nostra, procedatis, procedique mandetis, et faciatis. Nos enim vobis, et cuilibet vestrum etiam per edictum publicum, constito de non tuto accessu, quos, quibus, quoties, ubi, quando opus fuerit citandis illis, et quibus videbitur, sub sententiis, censuris et pœnis inhibendi contradictores in illas incidisse, servata forma concil. Tridentini, declarandi, aggravandi, reaggravandi et interdicendi, auxiliumque brachii sæcularis ad hoc, si opus fuerit, invocandi, necnon alia in præmissis necessaria et opportuna faciendi, exercendi, exsequendi, plenam et liberam, apostolica auctoritate, tenore præsentium concedimus facultatem, non obstantibus præmissis ac constitutionibus, et

ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscunque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicæ 1695, decimo septimo calendas januarii, Pontificatus nostri anno quinto.

11. — Chemin de la Croix.

Innocentius papa XII.

Alias a fel. mem. Innocentio papa XI prædecessore nostro, ad preces dilecti filii Franscisci Diaz a Sancto Bonaventura, commissarii generalis curiæ pro familia ultramontana ordinis fratrum minorum S. Francisci de observantia nuncupatorum, super confirmatione quarumdam litterarum apostolicarum eidem ordini ejusque ecclesiis, confraternitatibus, domibus, locis, ac omnibus et singulis utriusque sexus personis obedientiæ seu directioni Ministri generalis ordinis hujusmodi subjectis circa privilegiorum, Indulgentiarum et gratiarum concessionem et communicationem respective concessarum, emanarunt litteræ in simili forma Brevis tenoris qui sequitur, videlicet :

Innocentius Papa XI. Ad futuram rei memoriam. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius Franciscus a S. Bonaventura, charissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum Regis catholici concionator et theologus, ac in Romana Curia pro ultramontana familia Ministro generali ordinis fratrum minorum S. Francisci de observantia nuncupatorum subjecta commissarius generalis, quod privilegia, gratiæ, concessiones, favores et Indulgentiæ etiam Plenariæ ac pœnitentiarum relaxationes cæteraque indulta ordinibus, congregationibus, confraternitatibus, domibus, ecclesiis, locis, benefactoribus, ac omnibus et singulis utriusque sexus personis obedientiæ seu directioni prædicti Ministri generalis fratrum minorum subjectis olim ab Apostolica Sede concessa seu communicata per plurium Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum constitutiones et præcipue per litteras fel. m. Clementis VIII incipientes *Ratio pastoralis*, anno 1597 expeditas ac Pauli V quæ incipiunt *Injuncti nobis* anno 1609 concessas et Urbani VIII Romanorum pontificum prædecessorum pariter nostrorum incipientes *In plenitudinem* et tertio idus maii 1625 datas, confirmata et sub aliquibus modificationibus innovata fuerunt : unde præfatæ utriusque sexus personæ observantiæ seu directioni dicti Ministri generalis subjectæ quibus memorata communicatio privilegio-

rum, Indulgentiarum et concessionum tam inter se quam cum aliis ordinibus, congregationibus et societatibus etiam Jesu, ac confraternitatibus concessa fuit juxta clausulas et præscriptum dictarum litterarum apostolicarum et cum restrictionibus in illis appositis et aliter ea usæ fuerunt. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat ut præmissa firmius subsistant et conserventur, præfatus Franciscus commissarius generalis curiæ prædictas Clementis ac Pauli et Urbani prædecessorum litteras cum clausulis in eisdem contentis a nobis innovari et omnes aliorum Romanorum pontificum successorum concessiones ad favorem dictorum ordinum, congregationum, confraternitatum, locorum, benefactorum et aliarum utriusque sexus personarum prædictæ obedientiæ seu directioni subjectarum expeditas apostolicæ confirmationis nostro patrocinio communiri plurimum desideret, nos ipsius Francisci Commissarii generalis curiæ votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, supplicationibus ejus nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R E. cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium præpositorum consilio et attenta relatione quam vener. etiam frater noster Alderanus episcopus Portuensis ejusdem S. R. E. cardinalis Cybo nuncupatus, dicti ordinis apud Nos et Sedem Apostolicam protector, eisdem cardinalibus super præmissis fecit, prædictas Clementis incipien. *Ratio pastoralis*, ac Pauli quorum initium *Injuncti nobis* et Urbani prædecessorum quæ incipiunt *In plenitudinem* aliorumque Romanorum Pontificum successorum litteras super præmissis respective emanatas, dummodo tamen sint in usu, nec sint revocatæ, aut sub aliqua revocatione comprehensa, sacrisque canonibus et concilii Tridentini decretis ac posterioribus constitutionibus et ordinationibus apostolicis regularibusque ordinis prædicti institutis non adversentur, auctoritate apostolica, tenore præsentium confirmamus et approbamus illisque inviolabilis apostolicæ firmitatis robur adjicimus, salva tamen semper in præmissis auctoritate congregationis memoratorum cardinalium. Decernentes etc. Non obstantibus etc, Volumus autem etc.

Datum Romæ apud S. Mariam-Majorem sub annulo Pis-

catoris, die 5 septembris 1686, Pontificatus nostri anno decimo.

I. G. card. SLUSIUS.

Postmodum vero pro parte ejusdem Francisci Nobis exposito quod a nonnullis prætendebatur in præfata communicatione privilegiorum, Indulgentiarum et gratiarum memoratis personis prædictæ obedientiæ seu directioni subjectis, sicut præmittitur, concessa minime comprehendi loca et Ecclesias Terræ Sanctæ, aliarumque partium Orientis existentium extra Jerusalem; ideoque pro ejus parte nobis supplicato ut loca et ecclesiæ hujusmodi ab eadem communicatione minimeexcludi declaremus : Nos supplicem libellum nobissuper præmissiis porrectum ad Congregationem venerabilium pariter fratrum nostrorum ejusdem S. R. E. Cardinalium Concilii Tridenti interpretum remisimus pro voto ; ipsa vero Cardinalium Congregatio per sum decretuum die 16 julii 1695 emanatum, præinsertis Innocentii prædecessoris litteris perpensis, censuit, si ita nobis placuisset, prædicta loca et ecclesias Terræ Sanctæ aliarumque Orientis extra Jerusalem esse comprehensa seu comprehensas in dictis privilegiis, indultis et Indulgentiis, servatis tamen in omnibus et per omnia forma et tenore earumdem litterarum, factoque nobis subinde per tunc existentem secretarium memoratæ Congregationis de præmissis relatione, nos ipsius Congregationis sententiam approbavimus, prout in dicto decreto plenius dicitur contineri.

Cum autem, sicut dictus Franciscus nobis denuo nuper exponi fecit, post decretum supradictum adhuc nonnulli dubitent, an pia loca Viæ Crucis seu Calvarii nuncupata a personis supradictis ad instar stationum Montis Calvarii, vigore diversorum privilegiorum eis ab hac Sancta Sede (ut asseritur) concessorum erecta in communicatione præfata comprehendantur, nobis propterea idem Franciscus humiliter supplicari fecit ut in præmissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur ipsum Franciscum amplioris favore gratia prosequi volentes et quibusvis excommunicationis etc., hujusmodi supplicationibus inclinati de secundo dictorum Cardinalium consilio, et attenta relatione quam dilectus modernus commissarius generalis Curiæ dicti ordinis eisdem cardinalibus super præmissis fecit, etiam præfata loca pia Viæ Crucis seu Calvarii in supradictis Innocentii prædecessoris litteris comprehendi et proinde frui et gaudere posse Indulgentiis privilegiis in litteris hujusmodi concessis et expressis,

earum tamen tenore servato, auctoritate apostolica, tenore præsentium decernimus et declaramus, salva tamen semper in præmissis auctoritate secundo dictæ Congregationis Cardinalium.

Decernentes etc.

In contrarium etc.

Volumus etc.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 5 decembris 1696, Pontificatus nostri anno sexto.

12. — Portioncule.

Innocentius Papa XII, etc.

Cum ob sacri Jubilæi celebrationem, a Vigilia Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi proxime venturi anni inchoandam, et usque ad finem ejusdem anni duraturam, omnes et singulas Indulgentias et peccatorum remissiones, quibusvis ecclesiis, monasteriis, hospitalibus et aliis locis piis, sæcularibus et quorumvis ordinum, etiam mendicantium regularibus, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis quomodolibet concessas, de apostolicæ potestatis plenitudine suspenderimus ac suspensas esse declaravimus, easque eodem anno durante, nulli prodesse aut suffragari debere decreverimus, prout in nostris sub plumbo desuper expeditis litteris, quarum tenorem præsentibus pro expressis haberi volumus plenius continetur. Nos cupientes ut ecclesia S. Mariæ Angelorum, domus ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia, prope et extra muros civitatis Assisien. congruis frequentetur honoribus, ad eamque Christifideles lubentius accedant, qua exinde spiritualibus gratiis se uberius refectos conspexerint, tenore præsentium declaramus mentis et intentionis nostræ minime fuisse nec esse sub præfata Indulgentiarum suspensione Indulgentiam utriusque sexus Christifidelibus, prædictam ecclesiam die secunda mensis augusti a primis vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi visitantibus, et requisita pro eadem Indulgentia consequenda peragentibus, concessam, comprehendere, prout minime comprehendimus, nec comprehensam esse in verbo Romani Pontificis attestamur. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 21 augusti 1699.

13. — Angelus.

Benedictus Papa XIII.

Injunctæ nobis divinitus apostolicæ servitutis ratio postulat ut cœlestium munerum thesauros dispensationi nostræ a Domino creditos fideliter erogemus, cum id ad augendam in terris beatissimæ atque augustissimæ cœli reginæ Virginis Deiparæ Mariæ, patronæ et Advocatæ nostræ, venerationem, excitandamque et confovendam erga illam fidelium devotionem, ac ad animarum salutem speramus in Domino profuturum. Itaque de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, auctoritate confisi, omnibus et singulis Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis, ac Sacra Communione refectis, qui mane, aut meridie, seu vespere ad pulsum campanæ : *Angelus Domini nuntiavit Mariæ et concepit de Spiritu Sancto Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis,* cum tribus *Ave Maria,* flexis genibus devote recitaverint, et pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione ac sanctæ matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam, in uno die cujuslibet mensis duntaxat, per unumquemque Christifidelem ad sui libitum eligendo, lucrifaciendam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. In reliquis vero anni diebus iisdem Christifidelibus vere contritis, quoties id egerint, centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus; præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem præsentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 14 septembris 1724, Pontificatus nostri anno primo.

Et hæ duæ Indulgentiæ neque anno Sancto remanent suspensæ, ut declaravit idem Benedictus XIII, die 10 jan. 1725.

F. Card. Oliverius.

14. — De profundis.

Clemens Papa XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cœlestes Ecclesiæ thesauros, quorum dispensationem nobis commisit Deus, ad Christifidelium pietatem fovendam atque augendam et animarum salutem promovendam, libenter erogamus; itaque de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui sub horam noctis ad pulsum campanæ psalmum *De profundis*, vel semel orationem Dominicam et Salutationem Angelicam cum versiculo *Requiem æternam* etc. in suffragium animarum Christifidelium defunctorum, flexis genibus devote recitaverint, quo die id egerint, centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus. Insuper eisdem Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis, ac Sacra Communione refectis, qui per annum præmissa peregerint, ac pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam in uno die cujuslibet anni duntaxat, per unumquemque Christifidelem ad sui libitum eligendo, lucrifaciendam, omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem præsentium litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis et sigillo personæ in ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 14 augusti 1736, Pontificatus nostri anno septimo.

F. Card. Oliverius.

15. — Autel privilégié.

Benedictus Papa XIV, etc.

Cum sicut dilectus modernus procurator generalis ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de observantia nuncupatorum nobis nuper exponi fecit per constitutiones ordinis hujusmodi auctoritate apostolica confirmatas in cujuscumque presbyteri, vel clerici, aut laici de Observantia supradicta, quam Reformatorum Excalceatorum, Recollectorum et Ter-

tiariorum, ac Monialium Monasteriorum ordinis, et reformationum hujusmodi sub jurisdictione, cura, regimine, et gubernio dilecti etiam filii ministri generalis totius ordinis hujusmodi existentium, obitus vel aliis diebus aliquas missas unusquisque frater dictorum Ordinis et reformationum in sacro presbyteratus ordine constitutus celebrare debeat ideoque procurator generalis missas hujusmodi cœlestium munerum, quorum dispensationem fidei nostræ credidit Altissimus, elargitione a nobis condecorari plurimum desideret; nos piis ejusdem procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis, a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, et quandocumque sacerdos aliquis ordinis et reformationum prædictarum Missam, vel in die obitus præfatorum presbyterorum ac clericorum et laicorum, necnon etiam monialium Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia, ac reformationum hujusmodi sub regimine et gubernio præfati ministri generalis existentium, ac quoad moniales in earum respective ecclesiis sacerdos quoque quilibet sæcularis, vel alterius ordinis regularis, vel in alia die ad quodcumque altare ecclesiarum dictorum ordinis et Reformationum tam hactenus erectarum quam in posterum erigendarum pro illorum et illarum anima quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, celebrabit, missa hujusmodi animæ pro qua celebrabitur perinde suffragetur ac si ad altare privilegiatum celebrata fuisset, auctoritate apostolica, tenore præsentium concedimus et indulgemus. Non obstante, quatenus opus sit, nostra et cancellariæ apostolicæ regula de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque; præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem præsentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu et sigillo procuratoris generalis ordinis prædicti pro tempore existentis munitis, eadem prorsus fides ubique locorum adhibeatur quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 24 martii 1740, Pontificatus nostri anno primo.

16. — Fêtes de s. Louis et de sainte Elisabeth.

Benedictus XIV, etc.

Injunctæ nobis divinitus apostolicæ servitutis ratio postulat ut cœlestium munerum thesauros dispensationi nostræ a Domino creditos fideliter erogemus, cum id ad augendam in terris sanctorum cum Christo in cœlis regnantium venerationem, excitandamque et fovendam erga illos fidelium devotionem et animarum salutem procurandam, speramus in Domino profuturum. Supplicationibus itaque dilecti filii Caroli Mariæ a Perusio, commissarii generalis curiæ ord. Fratrum Minor. S. Francisci de Observ. nuncupator. nomine nobis super hoc humiliter porrectis, inclinati, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis, ac sacra communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis fratrum dicti Ord. tam hactenus erectis quam in posterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, in S. Ludovici Francorum regis ac S. Elisabeth reginæ Hungariæ natæ festis diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi, singulis annis, devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. M. Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, qua die præfatorum id egerint, plenariam; monialibus vero supradicti Ordinis sub cura, regimine et administratione fratrum præfatorum existentibus, et aliis in eorum quolibet monasterio nunc et pro tempore degentibus, vere pariter pœnitentibus, et confessis, ac sacra Communione refectis, quæ suam respective ecclesiam in supradictis diebus visitaverint, et ut præfertur, ut supra oraverint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus : præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, etc.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die 17 maii 1775, Pontificatus nostri anno decimo quinto.

17. — Rescrits en faveur des Franciscains.

Benedictus Papa XIV, etc.

Cœlestium munerum thesauros, quorum dispensationem tenuitati nostræ credidit Altissimus, liberaliori manu elargiri non dubitamus ad levamen et solatium animarum Christifidelium quæ ex hac vita migrantes, in charitate Deo conjunctæ in purgatorio detinentur, ut quantocius ad sempiternam beatæ felicitatis stationem in cœlis perducantur. Sane

nobis alias humiliter oblati fuerunt supplices libelli tenorum sequentium, ac primus quidem :

Beatissime Pater,

Frater Raphael a Lugagnano, ordinis Fratrum Minorum sancti Francisci minister generalis, ad pedes S. V. humillime provolutus, exponit qualiter san. mem. Bened. XIII, sub die 14 decemb. 1725, dignatus fuit omnia altaria privilegiata quotidiana variis Ecclesiis dicti Ordinis in perpetuum jam concessa approbare et confirmare; iis ejusdem ordinis ecclesiis quæ tali privilegio quotidiano in perpetuum non gaudebant, concessit illud, sed proportionate ad missarus numerum quæ in eis celebrantur. Pro quatuor feriis iis in quibus viginti ; pro tribus in quibus quindecim; et sic gradatim. Cum autem, Beatissime Pater, comprobaverit experientia hoc minime sufficere ad satisfaciendum populorum devotioni et ex alia parte variæ quotidie insurgeant difficultates ex eo quod non semper idem missarum numerus in dictis ecctesiis celebretur nec celebrari valeat; ideo enixe S. V. supplicat orator ut, prævia revocatione privilegii altarium pro determinatis hebdomadæ feriis, ut supra per san. mem. Benedictum XIII concessi, dignetur cuilibet ecclesiæ fratrum oratoris jurisdictioni subjectæ altari privilegiato quotidiano perpetuo non decoratæ, unum concedere ab ordinariis locorum semel designandum, et hoc per rescriptum seu aliter, ut S. V., bene visum fuerit. Et Deus, etc.

Ex audientia sanctissimi, die 17 decemb. 1748, sanctissimus benigne annuit pro gratia juxta petita, pro missis tamen quæ a Fratribus Minorum sancti Francisci in altaribus per ordinarios respective designandis celebrantur; et voluit etiam gratiam hujusmodi per hoc præsens rescriptum perinde valere ac si per apostolicas litteras in forma brevis solitis omnibus muniti clausulis expedita fuisset.

Joseph Levizzani, Secretarius.

Alter vero :

Beatissime Pater,

Frater Carolus Maria Perusinus, commissarius generalis curiæ ordinis Minorum de observantia, orator obsequentissimus, ad pedes Sanctitatis Vestræ humiliter provolutus, omni cum animi demissione exponit, qualiter san. mem. Benedictus XIII, sub die 24 aprilis anni 1725, indulsit omnibus Fratribus infirmis, senibus, imbecillibus Ordinis Minorum Capuccinorum, qui propterea semper in valetudinario diversantur, in ejusque oratorio sacrum faciunt, suasque

ad Deum preces effundunt, ut in eodem oratorio seu sacello lucrari possint singulas indulgentias quæ in posterum a Summis Pontificibus suis pro tempore successoribus ecclesiis totius ordinis concederentur. Hinc orator humillimus, summa fretus S. V. charitate et clementia qua ordinem suum prosequitur, supplicat ut eamdem gratiam impertiri dignetur fratribus et monialibus jurisdictioni ministri generalis totius Ordinis Minorum, subjectis, qui aut quæ, senes, infirmi aut imbecilles in valetudinario diversantur, nec ecclesiam adeunt, sed in interno oratorio aut sacello preces suas ad Deum effundere solent, quoad Indulgentias hactenus concessas et in posterum a Summis Pontificibus concedendas ecclesiis ejusdem ordinis. Pro qua gratia etc.

Ex audientia Sanctissimi, die septembr. 1755, Sanctissimus petitis annuendo pro gratia benigne concessit ut fratres et Moniales ministri generalis ordinis Minorum Observantium jurisdictioni subjecti, qui ex introscriptis causis senectutis, infirmitatis, ac imbecillitatis in valetudinariis diversantur, visitato oratorio aut sacello in eodem valetudinario existente, Indulgentias de quibus in precibus lucrari possint, et valeant ac si ecclesiam ejusdem ordinis visitarent, reliquis expletis juxta præscriptum explendis.

J. C. Boschi, Secret.

Tertius tandem :

Beatissime Pater,

Frater Carolus M. Perusinus, commissarius generalis curiæ ordinis Minorum de Observantia, ad pedes S. V. humillime provolutus, exponit qualiter cum P. Raphael a Lugagnano, præteritus minister generalis Ordinis, V. S. supplicaverit pro altari privilegiato quotidiano perpetuo in qualibet ecclesia fratrum ejus jurisdictioni subjecta, S. V. clementer pro gratia indulsit, prodiitque rescriptum : Ex audientia Sanctissimi, die 17 decembris 1748. Sanctissimus benigne annuit pro gratia juxta petita, pro missis tamen quæ a fratribus Minoribus Sancti Francisci in altaribus per ordinarios respective designandis celebrabuntur; et voluit etiam gratiam hujusmodi per hoc præsens rescriptum perinde valere ac si per apostolicas litteras in forma brevis solitis omnibus muniti clausulis expedita fuisset.

J. Levizzani, Secret.

Nunc vero orator obsequentissimus, cum non videat, in eodem indulto comprehensas quoque ecclesias Sanctimonialium ejusdem ministri generalis jurisdictioni subjectas et aliunde sciat orta esse hac de re dubia inter Fratres, omni

cum animi demissione supplicat ut sua paterna clementia dignetur S. V. declarare etiam antedictis monialium ecclesias, in relato indulto esse comprehensas. Cum porro Fratres senes, infirmi, aut imbecilles ejusdem ministri generalis jurisdictioni subjecti hac gratia gaudere non possint, ut qui semper in valetudinario diversantur, in ejusque oratorio sacrum duntaxat faciunt; hinc idem orator omni cum animi demissione supplicat S. V. ut dignetur declarare altare privilegiatum quotidianum perpetuum illud memorati oratorii seu sacelli valetudinarii pro eisdem tantum fratribus pro quibus gratiis, etc.

Ex audientia Sanctissimi, die 22 septembris 1755. Sanctissimus petitis benigne annuendo gratiam altaris privilegiati, de qua in precibus, etiam ad ecclesias monialium ministro generali ordinis Minorum celebrandis, forma in enunciatis rescriptis Sanctitatis Suæ in reliquis observata idemque privilegium altaribus in oratoriis valetudinariorum respective existentibus, pro religiosis senibus, infirmis, atque imbecillibus inibi celebrantibus clementissime juxta petita concessit.

J. C. Boschi, Secret.

Quoniam autem memoratus dilectus filius Carolus Maria Perusinus, commissarius generalis ordinis Minorum de Observantia, nobis nuper humillime supplicari fecit ut hujusmodi præinsertos supplices libellos, et præinserta nostra rescripta, quo firmius in perpetuum subsistant et serventur exactius, per apostolicas in forma brevis litteras confirmare de benignitate apostolica dignaremur : ea propter nos qui ipsum Carolum Mariam Perusinum commissarium generalem plurimi facimus, et inclytum Fratrum Minorum de Observantia Sancti Francisci institutum novis apostolicæ benignitatis potestatisque testimoniis amplius decorare cupimus, tenore præsentium apostolica autoritate, et quatenus opus sit, omnia et singula in eisdem rescriptis contenta et concessa, iterum concedimus, et perpetuo apostolicæ firmitatis robore munimus.

Decernentes easdem præsentes litteras semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et illis ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, sicque in præmissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores judicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a

quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus, etc.

Volumus autem, etc.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, die 21 januarii 1756, Pontificatus notri anno decimo sexto.

11. — Chemin de la Croix.

PIUS PP. VIII. — Ad futuram rei memoriam. Quum sicut nobis nomine dilectorum filiorum Joachim et Philippi germanorum fratrum Bombelli de Urbe expositum est, eorum genitor bo. me Petrus Bombelli incisor ærarius de spirituali illorum Christifidelium consolatione sollicitus, qui quatuordecim Viæ Crucis Stationes in Ecclesiis seu publicis Oratoriis rite expositas non habent, vel personaliter visitare nequeunt, stationes ipsas in uno libello excutere, æreque imprimere curaverit, fel. rec. Pius PP. VII Prædecessor noster fideles universos Stationes hujusmodi sic impressas pie ac devote recolentes omnibus et singulis Indulgentiis, peccatorum remissionibus, ac pœnitentiarum relaxationibus, et spiritualibus gratiis, quæ ab hac Apostolica Sede pro Stationes hujusmodi publice et rite erectas visitantibus concessæ sunt, benigne locupletavit. Quum autem hujusmodi libelli exempla quæ dicto Petro Bombelli vivente, fuerant impressa, innumeris defecerint postulatis, et in dies ab omnibus orbis partibus avidius exposcantur, prædicti fratres Bombelli, quibus sunt ex paterna hæreditate eædem Viæ Crucis in ære incisæ Stationes, suppliciter a nobis petierunt, ut eumdem libellum modo et forma superius expressis denuo ab eis in posterum typis committendum, iisdem ditemur privilegiis et gratiis, quæ per Pium Prædecessorem nostrum, eorum genitore supplicante, Apostolicis suis in simili forma Brevis die 10 januarii 1804 datis literis, concessa sunt. Nos igitur piis eorumdem fratrum votis, quantum cum Domino possumus, benigne annuere volentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, auctoritate nobis a Domino tradita, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus. et singulis utriusque sexus Christifidelibus Stationes Viæ Crucis a memorato Petro incisas et in libello a germanis fratribus Joachimo et Philippo Bombelli in posterum typis denuo committendo impressas pie ac devote contemplantibus, Indulgentias tam plenarias, quam partiales aliasque spirituales gratias pro Stationes hujusmodi in quacumque Ecclesia, aut alio loco publice expositas, visitantibus jam alias impertitas,

dummodo in reliquis injuncta pro illis consequendis rite expleverint, ac dummodo in unoquoque libelli hujusmodi exemplo decretum moderni et pro tempore existentis ministri, vel Vicarii generalis ordinis Minorum sancti Francisci de observantia nuncupat. vel commissarii generalis familiæ Cismontanæ, aut si exempla præfata ultra montes transmittantur, decretum hujusmodi a Procuratore generali dicti ordinis, vel ab officiali Curiæ ultramontanæ præapponatur, firmisque desuper remanentibus ipsius ordinis privilegiis, auctoritate Apostolica tenore præsentium communicamus, tribuimus et impertimur. Non obstantibus, quatenus opus sit, Cancellariæ Apostolicæ regulis de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo piscatoris die 23 novembris 1830, Pontificatus nostri anno secundo.

J. Card. Albanus.

19. — Rosaire vivant.

Gregorius PP. XVI. Ad perpetuam rei memoriam.

Benedicentes Domino totius consolationis accepimus quæ a dilecto filio nostro Aloysio, S. R. E. presbytero cardinali, Lambruschinio nobis perlata fuerunt de pio quodam exercitio, quod titulo *Rosarii viventis*, honori beatissimæ Virginis Mariæ, sedula atque industria nonnullorum pietas haud ita pridem excogitavit. Inde enim, Deo bene juvante, salubriter factum iri confidimus, nedum ut precatio ad eamdem quovis loco ac tempore sancte colendam aptissima increbrescat ubique in dies magis ex facilitate ipsa sua, sed ut ex tanta supplicantium consensione majorem quodammodo vim adepta, acceptior feratur ad Deum, qui communi exoratus prece ad commiserationem flectitur et ad gratiam. Quod quidem salutare institutum favore pontificiæ auctoritatis commendare, atque Indulgentiarum dispensatione fovere animo decrevimus libenti, repetentes memoria quidnam utilitatis res catholica universa persenserit, ubi primum coronis in honorem Sanctæ Virginis compositis præsens ipsius præsidium fidelis populus est comprecatus. Quare ad omnipotentis Dei gloriam, et ad Virginis Sanctissimæ Mariæ Genitricis Dei honorem, ex certa scientia, et de nostræ potestatis plenitudine, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui inter cultores Virginis pro usu piæ precationis, quam *Rosarii viventis* nuncupant, recensentur, primo festo die post susceptum

pium illud opus, dummodo vere pœnitentes sacramentis Confessionis et Eucharistiæ sese rite expiaverint, Indulgentiam Plenariam, quæ etiam pro defunctis applicari possit, impertimur. Insuper præter Indulgentias, quas pro Rosarii recitatione romani Pontifices prædecessores nostri decreverunt, centum dierum Indulgentiam, quoties ferialibus diebus constituta ex pii exercitii præscripto pars Rosarii recitetur : Indulgentiam vero septem annorum cum totidem quadragenis impertimur, si id operis religiose peragatur Dominicis, et aliis per annum festis diebus, iis etiam quibus præceptum audiendi sacrum ademptum est, ac per octavas Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, Paschatis resurrectionis, Corporis Christi, Pentecostes et Assumptionis, Nativitatis et Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis. Pro diebus autem solemnioribus Nativitatis, Epiphaniæ, Circumcisionis, Paschatis, Ascensionis et Corporis Christi, item pro dominica Pentecostes et pro festo Trinitatis augustæ, item pro singulis etiam minoribus festis diebus B. Mariæ Virginis, item in festo Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, ac in tertio cujuslibet mensis die dominico, Indulgentiam Plenariam, quæ pro defunctis applicari possit, impertimur, dummodo, et præstituta recitatio quotidie saltem per mensem, nisi legitima causa quis fuerit præpeditus, sedulo sancteque præcesserit, ac memoratis diebus sacramenta Confessionis et Communionis fuerint suscepta, et piæ preces in aliqua ecclesia factæ sint; quas tamen Indulgentias eos etiam edicimus lucrari, qui vel ex infirma valetudine, vel justa aliqua causa distenti sese conferre in ecclesiam nequeant, alio juxta Confessarii beneplacitum opere subrogato. Verum eo nos contendentes, ut studio venerationis, amoris, cultusque erga Virginem Mariam impensiore omnium animi inflammentur, propositaque ideo ditissima Indulgentiarum mercede stimulos vel currentibus admovere dum conamur; illud simul summopere urgemus ut alia quoque religionis, charitatis et virtutum officia intente omnes obeuntes, moribusque ad Christianæ disciplinæ rationem conformatis, cariores se Matri Sanctissimæ exhibeant, quæ æternam vitam eos habituros pollicetur, qui ipsam elucidare studuerint. Secundos hoc pacto, et optatos exitus nanciscentur consilia et vota hæc nostra, faustumque ac salutare hoc opus accidisse fideli populo gratulabimur. Decernentes has præsentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romæ, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 27 januarii 1832, Pontificatus nostri anno primo.

Pro Dom. Card. Albano,
A Picchioni, Substitutus.

20. — Croix indulgenciées,

Pius PP. IX. Ad perpetuam rei memoriam.

Exponendum nuper Nobis curavit dilectus filius Raphael a Ponticulo, Minister generalis ut præfertur Ord. Fr. Min. S. Francisci, jam alias ab hac Sancta Sede facultatem concessam fuisse cujus vi Fideles vel infirmi vel carcere detenti aliave legitima causa impediti, recitantes viginti vicibus Orationem Dominicam, Salutationem Angelicam, et Trisagium ante Crucem, quam manu tenere debeant, benedictam a Ministro generali Ord. Min. S. Francisci, vel Provinciali, aut a Guardiano quocumque dicti Ordinis, Indulgentias Stationum Viæ Crucis seu Calvariæ lucrari valeant. Cum vero ut idem dilectus filius Nobis retulit, in nonnullis Regionibus Conventus præsertim recens erecti existant,qui Guardianos non habeant, sed Superiores qui Præsides nominantur, aut etsi habeant, sæpe eveniat ut vel Sacris Ministeriis, et spirituali proximorum commodo aut etiam aliis negotiis peragendis operam impensuri a respectivis Conventibus per aliquod temporis spatium abesse debeant, quo tempore eorum vices gerunt, qui Vicarii Conventus nuncupantur, hinc fit ut sæpe in dictis Regionibus nullus Frater ex eodem Ordine præsto sit auctoritate præditus, quo piis fidelium votis et spirituali consolationi satisfieri possit. Quare præfatus Minister generalis enixe Nobis supplicavit ut in præmissis opportune providere ac ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos Fidelium commodo, quantum in Domino possumus, consulere et piis hujusmodi precibus obsecundare volentes, Præsidibus nunc et pro tempore existentibus in Conventibus Fratrum Ord. Min. S. Francisci, qui Guardianos non habent, necnon Vicariis Conventuum ejusdem Ordinis, qui absentibus Guardianis respectivi Guardiani vices gerunt, facultatem memoratam, quæ ab hac Sancta Sede alias Ministro generali, Provinciali, et cuivis Guardiano prædicto Ministro generali subdito concessa fuit benedicendi Cruces cum adnexis Indulgentiis Stationum Viæ crucis seu Calvariæ, dummodo tamen omnia quæ præscripta sunt ab eis serventur, tenore præsentium auctoritate Nostra Apostolica in perpetuum concedimus et elargimur. In contrarium facien. non obstan. quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 11 augusti 1863, Pontificatus Nostri anno decimoctavo.

Loco ✝ Sigilli

Pro Domino Card. Paracciani-Clarelli,

Io. B. BRANCALEONI Castellani Substitutus.

Præsentes litteræ apostolicæ in forma Brevis sub die 11 augusti 1863 exhibitæ sunt in Secretaria S. C. Indulgentiarum die quinta septembris ejusd. Anni ad formam Decreti ipsius S C. diei 14 aprilis 1856. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex eadem Secretaria die et anno ut supra.

Copia originali conformis.

A. Archipr. PRINZIVALLI Substit

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

(Les chiffres correspondent aux numéros des décrets.)

APPENDICE

TABLE ALPHABÉTIQUE DES TITRES DES DÉCRETS

COMPRENANT LES NOMS DE LIEUX ET D'ORDRE RELIGIEUX

(Les chiffres correspondent aux numéros d'ordre.)

Dijon, imprimerie J.-F. Rabutôt.

COLLECTION

DES

DÉCRETS AUTHENTIQUES

DES

SACRÉES CONGRÉGATIONS ROMAINES

SACRÉE CONGRÉGATION

DES

INDULGENCES



PARIS

ÉTIENNE REPOS, LIBRAIRE-ÉDITEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE DE SAINT-SILVESTRE OU DE L'ÉPERON-D'OR

Membre de l'Académie des Quirites

70, RUE BONAPARTE, 70

LIBRAIRIE D'ÉTIENNE REPOS, PARIS.

LA FRANCE PONTIFICALE

(*GALLIA CHRISTIANA*)

Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de toute la France, depuis l'établissement du Christianisme jusqu'à nos jours, par M. Fisquet, membre de plusieurs Sociétés savantes, publiée en 40 volumes in-8 environ.

Les diocèses se vendent séparément.

Volumes parus,	PRIX NETS
Paris, 2 gr. vol. (1700 p.)	18 »
Reims, 1 gr. vol. 2e édition	8 »
Sens et Auxerre, 1 vol.	7 50
Troyes et Moulins, 1 vol.	4 50
Nevers et Bethléem, 1 vol.	4 50
Séez, 1 vol.	3 50
Rouen, 1 vol., 2e édition	6 »
Evreux, 1 vol.	3 50
Soissons et Laon, 1 vol.	6 »
Lyon, 1 vol.	8 »
Vienne, 1 vol.	4 »
Bayeux et Lisieux, 1 vol.	6 »
Aix, Arles et Embrun, 2 vol., 2e édition	10 »
Beauvais, Noyon et Senlis. 1 v.	6 »

	PRIX NETS
Bordeaux, 1 vol., 2e édition	8 »
Bazas, 1 vol.	4 »
Coutances et Avranches, 1 vol.	5 »
Meaux, 1 vol.	4 »
Châlons-sur-Marne, 1 vol.	4 »
Amiens, 1 vol	4 50
Orléans et Blois, 1 vol.	6 50
Chartres, 1 vol.	4 50
Versailles, 1 vol.	3 50
Marseille, 1 vol.	4 50
Gap, 1 vol.	4 50
Digne, 1 vol.	5 50
Fréjus, 1 vol.	5 50
Nice, 1 vol.	3 50
Ajaccio, 1 vol.	6 50
Montpellier, 2 vol., 2e édition	10 »

L'Impression de la *France pontificale* se poursuit activement.

EN PRÉPARATION :

La Belgique pontificale.
L'Italie pontificale, refonte et continuation de l'*Italia sacra* de Ughelli.
L'Irlande pontificale.
L'Espagne pontificale, refonte et continuation de l'*Hispagnia sacra*.
L'Allemagne pontificale, comprenant les Eglises d'Autriche, de Bavière, de Prusse, etc.

Revue de Musique sacrée, (10e année), en 18 v., texte et musique. 120 fr.
Bibliothèque des petites Maîtrises, en 40 vol. in-8. 200 fr.
Union des Cathédrales, en 20 vol. in-8. 100 fr.
Anthologie de Musique sacrée, en 13 vol. in-8. 65 fr.
Nouveau Répertoire à l'usage de l'église et du Séminaire Saint-Sulpice en 2 vol. in-8. 24 fr.
Musique d'Eglise des maîtres, des XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, pour chant, pour orgues ou harmoniums.

Année liturgique à Rome, considérée dans ses rapports avec l'histoire, la liturgie et l'archéologie; ouvrage précieux pour les heures des offices et les renseignements sur les Eglises de la Ville éternelle. Ce volume est composé de huit grands chapitres : *Fonctions ordinaires, fonctions extraordinaires, propre des saints, propre du temps;* les *reliques* se trouvent groupées autour des noms de chaque église, etc.; *table alphabétique*, etc., par M. X. Barbier de Montault, 1 vol. in-18, *franco*. 1 fr. 25
De la Dévotion aux Agnus. In-18, du même auteur. 0 fr. 50
Petit Office des Sept-Douleurs, du même auteur. 0 fr. 50
Lettres inédites de Fénelon, 1 vol. in-12, par le même. 2 fr. 50
Rome dans sa vie intellectuelle, dans sa vie charitable, dans ses institutions populaires ; réponse aux appétits piémontais, par M. l'abbé V. Postel, du clergé de Paris, miss. apost. 1 vol. in-18 de 450 pages. 2 fr.
Rome vengée, ou la vérité sur les personnes et les choses, par Mgr Bernardin Gassiat, protonotaire apostolique. 1 vol. in-12 de 424 pages, *franco*. 3 fr. 50

Bar, Typ. L. Guérin et Ce.





